MANUSCRIPTORUM CODICUM

BIBLIOTHECÆ

APOSTOLICÆ VATICANÆ

CATALOGUS

BIBLIOTHECÆ
APOSTOLICÆ VATICANÆ
CODICUM MANUSCRIPTORUM
CATALOGUS
IN TRES PARTES DISTRIBUTUS

IN QUARUM PRIMA ORIENTALES IN ALTERA GRÆCI IN TERTIA LATINI ITALICI ALIORUMQUE EUROPÆORUM IDIOMATUM CODICES

STEPHANUS EVODIUS ASSEMANUS ARCHIEPISCOPUS APAMENSIS

E T

JOSEPH SIMONIUS ASSEMANUS EJUSDEM BIBLIOTH. PRÆFECTUS

Et Sacrofanctæ Bafilicæ Principis Apoftolorum de Urbe Canonicus

RECENSUERUNT DIGESSERUNT ANIMADVERSIONIBUS ILLUSTRARUNT

PARTIS PRIMÆ
TOMUS TERTIUS
COMPLECTENS

RELIQUOS CODICES CHALDAICOS SIVE SYRIACOS

ROMÆ, MDCCLIX.

EX TYPOGRAPHIA LINGUARUM ORIENTALIUM

APUD KOMAREK AD ORATORIUM SANCTI MARCELLI.

SUPERIORUM FACULTATE.

LUDOVICO . XV.

GALLIARUM . REGI . CHRISTIANISSIMO

PIO. VICTORI. PACIFICO

OB . PRAECLARAS . ANIMI . CORPORISQUE . DOTES
MIRA . UNIVERSAE . NATIONIS
ET . EXTERARUM . GENTIUM . CONSENSIONE
DILECTI . NOMEN . ADEPTO
Q U I
LITTERARUM . STUDIIS . AC . BONIS . ARTIBUS
IN . CLIENTELAM . RECEPTIS
MAGNIFICIS . AEDIBUS
RELIGIONI . JUSTITIAE . LIBERALIBUS . DISCIPLINIS
POPULORUM . COMMODO . AC . SECURITATI
E X C I T A T I S
STRATIS . DIRECTISQUE . TOTA . GALLIA . VIIS
AMPLIFICATO . LONGE . LATEQUE
I M P E R I O
MAXIMORUM . ANTE . SE . REGUM . GLORIAS
A E M U L A T U S
TURBATAM . ECCLESIAE . GALLICANAE . PACEM
SOCIATIS . REGIIS . AC . PONTIFICIIS . LEGIBUS
RESTITUI . CURAVIT
AC . PERPETUAE . EUROPAE . TRANQUILLITATI
ICTO . BORBONIO . ET . AUSTRIACO . FOEDERE
P R O S P E X I T
PRINCIPI . OPTIMO . AC . MUNIFICENTISSIMO
DEQUE . ORIENTALI . ET . OCCIDENTALI . ECCLESIA
BENEMERENTISSIMO
TERTIUM . CATALOGI . BIBLIOTHECAE. APOSTOLICAE. VATICANAE
CODICUM . MANUSCRIPTORUM . VOLUMEN
I N . Q U O
RELIQUI . CHALDAICI . SIVE . SYRIACI . CODICES
R E C E N S E N T U R
STEPHANUS . EVODIUS . ASSEMANUS . ARCHIEPISCOPUS . APAMENSIS
E T
JOSEPH. SIMONIUS. ASSEMANUS . EJUSDEM . BIBLIOTH. PRAEFECTUS
DEVOTI . NOMINI . MAJESTATIQUE . EJUS
D. D. D.

ADPROBATIONES

Bene sibi, bene Orientalibus Scriptoribus suis, & Reip. litterariæ universæ in omnem posteritatem consuluerunt Illustrissimi & eruditissimi Præsules Assemani, qui eadem diligentia & doctrina qua superiores, hos quoque Syriacos mss. Libros recensuerunt; ut magnum opis litteris, multum Bibliothecæ licet clarissimæ dignitatis, plurimum etiam Christiano nomini adjumenti, his eorum laboribus vigiliisque obventurum sperem: quæ animi mei sensa palam, a Rmo S. P. A. Magistro jussus, lubensque profero: nedum ab omni vel contra fidem, vel contra mores labe, hanc instituti operis partem profitear esse immunem.

Ex Collegio Romano III. Idibus Septembris M DCC LIX.
Petrus Lazeri Soc. Jesu.

Orientalium Bibliothecæ Apostolicæ Vaticanæ Codicum Manuscriptorum Tomum Tertium Primæ Partis, Rmi Patris Sacri Palatii Apostolici Magistri mandatis obsecutus, summa animi voluptate, æque ac priores, evolvi. Complectitur is Chaldaicos sive Syriacos reliquos, plus nempe centuria altera Manuscriptorum librorum, ac dimidia; ex quibus dignoscere amplius licet Ecclesiarum, Sectarumque Orientis historiam ac statum. Cumque in eo nihil offenderim a fidei aut regulis morum devium, non solum ut publica luce Tertius iste Tomus donetur, verum etiam ut Codicum Vaticanorum Catalogum Reipublicæ litterariæ bono a Clarissimis Duumviris elaboratum, iidem ad umbilicum valeant perducere, aveo ac percupio.

Romæ Idibus Septembris M DCC LIX.
Dominicus Theoli.

I M P R I M A T U R.

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.

F. M. de Rubeis Patriarch. Constantinop. Vicesgerens.

I M P R I M A T U R.

Fr. Vincentius Elena Magister Socius Reverendissimi Patris Sacri Palatii Apostolici Magistri Ord. Prædicatorum.

CO-

CODICES CHALDAICI
SIVE
SYRIACI MSS.

CODEX CIII.

CODEX antiquissimus, in folio membraneus, foliis constans 386. Stronghylis, sive rotundis Syriacis literis eleganter exaratus, inter Codices Syriacos, a nobis ex Oriente in Vaticanam Bibliothecam inlatos. olim Tertius. Ibi continentur.

Commentaria in Vetus, & Novum Testamentum, hocce titulo insignita, fol. 1. [illegible] *Ope divina freti, scribere adgredimur expositionem Veteris & Novi Testamenti, in compendium redactam, ex doctrina Sancti Ephrem, & ex Commentario S. Jacobi Episcopi Edesseni in difficiliores Veteris Instrumenti voces*. Arabice ad oram folii 1. تفسير العتيقة والجديدة لماري افرام ويعقوب الرهاوي *Expositio Veteris & Novi Testamenti, authoribus Sancto Ephræm, & Jacobo Edesseno*. Notandum tamen est, in hoc præstantissimo Codice, non solum Ephræmi, & Jacobi Edesseni, sed aliorum etiam complurium Interpretum Commentaria, & Scholia esse descripta; quemadmodum ex adcurata, quam heic tradimus, recensione patebit.

1. SANCTI EPHRÆM SYRI, Expositio in *Genesim*, primum Pentateuchi Librum, modo ad literam, modo allegorice. [illegible] a fol. 1. ad fol. 32. Præmittitur Scholion ejusdem S. Ephræm: [illegible] *De genere Mosis, deque prophetiæ ipsius tempore*. Incipit [illegible] *Moses propheta erat de Tribu Levi*. Initium autem Expositionis in Genesim; [illegible] *In principio creavit Deus cœlum & terram. Idest: In principio hujus creaturæ visibilis, creavit, produxitque Deus subsistentiam cœli, & subsistentiam terræ*. Recole observata à nobis de ista S.Ephræmi expositione Tom.1 .Biblioth.Orient. a p.64. Eandem vero hanc Ephræmianam in Genesim, aliosque sacros Veteris Testamenti Libros Expositionem, una cum nonnullis Jacobi Edesseni Commentariis habes Tom. 1. 2. & 3. Operum S. Ephræmi, quæ

quæ Syriace & Latine à nobis evulgata sunt Romæ ex Typographia Vaticana anno 1737. 1740. & 1741. & in Genesim quidem a pag. 116. ad 193. hoc præfixo titulo: *Sancti Patris nostri Ephræm Syri, & Jacobi Edesseni Interpretationum in Genesim Collectanea, excerpta ex Catena Syriaca Severi Monachi Edesseni*. Huic vero in Genesim expositioni inserta leguntur sequentia aliorum Interpretum Scholia. Videlicet, I. *Danielis Presbyteri & Doctoris Salachensis*, ex Enarratione in Psalmos [Syriac] Initium [Syriac] fol. 2. II. *Jacobi Edesseni*, de Firmamento [Syriac] fol. 2. a tergo. III. *S. Basilii* in Hexaemeron [Syriac] ibidem. IV. *Jacobi Edesseni*, de Aere [Syriac] f. 3. V. Ejusdem *Jacobi Edesseni* in Hexaemeron [Syriac] f. 3. a tergo. VI. Ejusdem, [Syriac] f. 4. VII. Ejusdem, de salsedine aquarum maris [Syriac] f. 4. a t. VIII. Ejusdem *Jacobi Edesseni* [Syriac] *In illud: Et sint in signa & tempora*. f. 5. a t. IX. Ejusdem *Jacobi Edesseni* [Syriac] *De compositione & figura eorundem Luminarium*, f. 6. X. Ejusdem [Syriac] *In illud, quod supra dictum est: Ad Imaginem nostram. Et quod Sancti Doctores tradiderunt nobis, spiraculum illud, quod Deus spiravit in Adam, esse Spiritum Sanctum, qui & hominem formavit*. f. 7. XI. Ejusdem in illud: [Syriac] *Et formavit Dominus Deus Adam pulverem de terra, & spiravit in faciem ejus spiraculum vitæ*. f. 7. a t. XII. *S. Cyrilli*, de Libro primo de Adoratione in spiritu: [Syriac] f. 8. XIII. *Severi*, ex epistola ad Simum Scholarium, qua ostendit, spiraculum divinum, quod in Adam spiratum fuit, esse Spiritum Sanctum, animæ hominis effectorem, f. 8. a t. XIV. *S. Johannis Chrysostomi*, de pœna serpenti inflicta. [Syriac] f. 10. XV. *Jacobi Edesseni*: [Syriac] *De Paradiso, deque ejus conditu, necnon de creatione Adæ, ex libro Scholiorum breviter ac summatim. Ait igitur in spiritu Dei Moses sacri libri scriptor*. f. 10. a t. usque ad fol. 13. XVI. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, in illud: *Qui occiderit Cain; septuplum punietur*. Init. [Syriac] f. 13. a t. XVII. *S. Basilii*, ex epistola ad Optimum, de maledictione Cain, [Syriac] f. 13. a t. XVIII. *S. Cyrilli*, de libro; qui dicitur Glaphyra: Quare non descripti sunt anni vitæ filiorum Cain? [Syriac] f. 14. XIX. *Jacobi Edesseni*, [Syriac] *De filiis Seth, qui vocati sunt Egrigori (Vigiles) & Filii Dei*, f. 14. a t. XX. *Jacobi Edesseni*, in illud: *Eruperunt fontes abyssi, & apertæ sunt cataractæ cœli*, f. 15. XXI. Ejusdem in illud: *Arcum meum posui in nubibus*, f. 16. XXII. Ejusdem Jacobi Edesseni: *Quare maledictus fuit Chanaan filius Cham ab avo Noe: & quæ criminis ejus caussa?* è Scholiis. f. 17.

f. 17. a t. XXIII. *S. Basilii*, ex Homilia de Virginitate : [illegible] f. 17. a t. XXIV. *Jacobi Edesseni*, de Eleazaro Damasceno, f. 18. a t. XXV. *Isidori*, ex epistola ad Cyriacum in illud, quod *Dominus Abrahæ semen comparavit stellis cœli, & arenæ, quæ est in litore maris*, f. 19. XXVI. *Jacobi Edesseni*, de Melchisedech, ejusque genere : [illegible] f. 19. a t. XXVII. *S. Athanasii magni Alexandriæ*, de Melchisedech, ex ejus dictis, quæ Collector in compendium redegit. [illegible] f. 20. XXVIII. *S. Epiphanii*, de Locis [illegible] *Ait igitur Josephus, quod hæc Salem est urbs illa, in qua regnavit Melchisedech*, f. 20. XXIX. *Jacobi Edesseni*, de ingressu Dei in domum Abrahæ, deque iis, quæ ibi gesta dictaque sunt: [illegible] f. 20. a t. XXX. Ejusdem in illud: *An Angeli comederint Vitulum, & Azyma? Et quomodo cibus evanuit*, f. 21. XXXI. Ejusdem de Angelis, qui Sodomam perrexere, f. 21. a t. XXXII. *S. Basilii*, ex Homilia de Virginitate, in Loth ejusque filias, f. 22. XXXIII. *S. Jacobi Doctoris, Batnarum Episcopi*, de figuris Isaaci. [illegible] fol. 22. a terg. XXXIV. *Jacobi Edesseni*, Cur non permisit Deus, ut Abraham filium suum Isaac immolaret? fol. 22. a terg. XXXV. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, de Rebecca, quæ Dominum consuluit ob angustiam suæ conceptionis, fol. 23. XXXVI. Ejusdem, Quare Esau vocatus fuit Edom, hoc est, rufus, fol. 23. a terg. XXXVII. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Scholion de Bersabee, f. 24. XXXVIII. Ejusdem in illud: *Et quum esset Esau annorum quadraginta, accepit uxorem Judith*, f. 24. XXXIX. Ejusdem de Ruben : [illegible] fol. 25. XL. Ejusdem, de exercitu Angelorum, qui Jacobo apparuit : [illegible] f. 25. a terg. XLI. Ejusdem *Jacobi Edesseni* Scholion, de Angelo, qui luctabatur cum Jacob, f. 26. XLII. *S. Epiphanii Episcopi Cypri*, ex libro de Prophetis, f. 27. XLIII. *Jacobi Edesseni* Scholion, de Jacobi, filiorumque ejus descensu in Ægyptum [illegible] f. 28. a t. XLIII. Ejusdem *Jacobi Edesseni* Scholia de Benedictione, qua Jacob benedixit Judæ, deque ejus vaticinio, quod Christus nasciturus esset ex tribu Juda, f. 29. a terg. XLIV. Ejusdem de vaticinio Jacobi, quod Antichristus nasciturus sit ex tribu Dan. f. 30. a terg. XLV. Ejusdem de Benedictione, qua Jacob benedixit filio suo Benjamin. f. 31. a t. XLVI. Ejusdem Jacobi Edesseni, de Benedictione Josephi filii Jacob, f. 31. a t.

2. *Jacobi Episcopi Edesseni*, brevis interpretatio ejusdem Libri primi Pentateuchi, qui *Genesis* dicitur. [illegible] A fol. 32. ad fol. 44. Initium : [illegible] Hæc, & sequentia Jacobi Edesseni Commentaria, nondum typis edita una cum operibus S. Ephræmi, sunt tamen a nobis recensita Tom. I. Bibl. Orient. pag. 488. In hoc autem Codice interseruntur Scholia hæc; videlicet, I. *Severi*, [illegible] Ex epistola ad Solonem Episcopum Seleuciæ Isauriæ, f. 38. II. *Jacobi Edesseni* [illegible] Ex epistola ad Johannem Stylitam, de Melchisedech, & de sacrificio Abrahæ, deque sepulcro Adæ, f. 39. III. *S. Epiphanii*, de Locis [illegible] f. 44.

3. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Interpretatio Libri secundi Pentateuchi, qui *Exodus* dicitur, partim ad literam, partim allegorice. [illegible] A fol. 44. ad fol. 52. Initium. [illegible] In margine hæc Scholia adjiciuntur. I. *Anonymi*, de filia Pharaonis. [illegible] f. 44. a t. II. *Jacobi Edesseni*, de Agno Paschali, [illegible] f. 46. a t. III. *S. Ephrem*, de annis, quibus Israelitæ servierunt. [illegible] f. 47. IV. *Danielis Salachensis*, ex expositione in Psalmos, de Manna. [illegible] fol. 47. a terg. V. *Jacobi Edesseni* Scholion; in illud Dei ad Mosen: *Sta supra petram*, [illegible] f. 48. a terg. VI. *S. Cyrilli*. [illegible] ex *Libro, de Adoratione in spiritu*, fol. 51.

4. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Interpretatio verborum difficilium Libri tertii Pentateuchi beati Mosis, allegorice. [illegible] A fol. 52. ad 57. Initium. [illegible] In margine hæc Scholia adposita. I. *S. Cyrilli*, ex sermone de Adoratione in spiritu, f. 52. a terg. II. Ejusdem *S. Cyrilli*, ex sermone de Sacerdotio legali, fol. 53.

5. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Interpretatio Libri quarti Pentateuchi, qui *Numeri* appellatur. [illegible] A fol. 57. ad 59. a terg. Init. [illegible] In margine hoc *S. Cyrilli* Scholion de Virga Aaron: [illegible] f. 58.

6. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Interpretatio verborum mysticorum Libri quinti Pentateuchi, qui *Deuteronomium* dicitur. [illegible] A fol. 59. a terg. ad fol. 63. Initium. [illegible] In textu fol. 61. Scholion *S. Cyrilli* [illegible] ex libro, qui dicitur *Glaphyra*, hoc est, Thesauri. In margine fol. 62. a tergo. *S. Epiphanii de Locis*. Initium: [illegible]

7. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Interpretatio verborum difficilium, quæ in Libro *Job* occurrunt. [illegible] A fol. 63. ad fol. 65. Initium. [illegible] *Hunc Jobi Librum scripsit Moses*. In margine fol. 65. *Severi* Scholion de Jobi uxore. [illegible] *Non ex priore uxore* [inquit] *quæ certamini succubuit, filios Jobus procreavit, sed ex altera Arabica*. Jacobus tamen Edessenus Scholion adjicit; quo declarat, duas esse Doctorum opiniones: alii nempe Severum sequuntur, dicentes, Jobi filios ex altera ejusdem uxore Arabica fuisse genitos: alii vero ajunt, illam eandem priorem uxorem, quæ filios, filiasque exstinctas, virumque viderat in tribulatione positum, filios postea, filiasque Jobo procreasse.

8. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Interpretatio verborum difficilium Libri *Josue filii Nun*. [illegible] fol. 65. Initium [illegible]

9. Ejus-

9. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Interpretatio Libri *Judicum*. [illegible] fol. 65. Incipit [illegible] Definit fol. 65. a terg. in hanc calligraphi adnotationem [illegible] *Absolutæ sunt expositiones Jacobi* [Edesseni] *in Pentateuchum Mosis, & in librum Job, & Josue filii Nun, & Judicum*.

10. *S. Ephrem Syri*, Expositio in Librum *Exodi*, partim ad literam ; partim allegorice. [illegible] A fol. 67. ad f. 72. a terg. Initium [illegible] Vide Tom. I. operum S. Ephræm Syriace, & Latine a pag. 194. Porro huic Ephræmianæ expositioni inserta habentur hæc Scholia. I. *Severi*, de circumcisione filiorum Mosis, & de rubo, f. 67. II. Ejusdem *Ephræmi*, de annis 400. peregrinationis Israelitarum, quorum initium [inquit] desumitur ab anno 75. Abrahæ, fol. 67. a terg. III. *Jacobi Edesseni*, Cur Deus præcepit manducari Agnum assum igni, f. 68. IV. *Isidori*, de Agno, ibid. V. *Marutæ Metropolitæ*, de ligno in aquam immisso, quæ dulcis ex amara evasit, f. 68. a t. VI. *Severi*, ex Epistola ad Constantinum, de Altari ex integris lapidibus ædificando, fol. 69. VII. *Jacobi Edesseni*, de fermento, & azymo, fol. 69. a terg. VIII. Ejusdem de Altari & Sacrificio, fol. 71. IX. *Severi* ex Epistola ad Uranium, de unctione summi Sacerdotis. Ibidem.

11. Ejusdem *S. Ephræm Syri*, Expositio in *Leviticum*, partim ad literam, partim allegorice. [illegible] A fol. 72. ad 76. Initium. [illegible] Vide Tom. I. oper. S. Ephr. Syr. & Lat. a pag. 236. Inseritur fol. 74. Scholion ex carminibus *S. Jacobi Sarugensis*, de duobus passeribus. Initium. [illegible] quod Scholion prodiit Syr. & Lat. Tom. cit. oper. S. Ephr. p. 243.

12. Ejusdem *S. Ephræm Syri*, Expositio in quartum Pentateuchi Librum, qui *Numeri* dicitur, modo ad literam, modo allegorice. [illegible] A fol. 76. ad 80. Initium. [illegible] Vide Tom. I. oper. S. Ephr. Syr. & Lat. a pag. 250. Insertum legitur fol. 77. a terg. Scholion *Severi*, ex Epistola ad Zachariam, de LXX. Senioribus.

13. Ejusdem *S. Ephræm Syri*, Expositio in quintum Pentateuchi Librum, qui *Deuteronomium* dicitur, allegorice, & ad literam. [illegible] A fol. 80. ad 86. Initium [illegible] Vide Tom. I. cit. Syr. & Lat. a pag. 269. Inserta habentur hæc Scholia. I. *Jacobi Edesseni* [illegible] Vide Tom. I. cit. Syr. & Lat. p. 273. II. *Isidori*, in illud : *Prophetam constituet vobis Dominus ex fratribus vestris*, fol. 81. III. *Jacobi Edesseni* in illud : *Quum Jordanem transieritis, statue hos lapides*, fol. 81. a terg. IV. *S. Cyrilli*, ex libro de Adoratione in spiritu, fol. 82. V. *Jacobi Edesseni*, Scholion de verbis mysticis, fol. 82. a terg. VI. *Severi* in illud: *Duæ erunt molentes in una mola*, fol. 83. a t. VII. Ejusdem *Severi*, ex Epithroniis homiliis, fol. 85. VIII. *Danielis*, ex Commentario in Psalmos, fol. 85.

14. Ejusdem *S. Ephræm Syri*, Expositio in Librum *Job* ܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܐܝܘܒ ܕܒܠܟܘ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ A fol. 86. ad 91. Primum de Authore Libri. ܟܬܒܐ ܕܐܝܘܒ ܡܫܐ ܟܬܒܗ ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ Initium: ܟܬܒܐ ܕܐܝܘܒ ܡܢܘ ܟܬܒܗ Vide Tom. 2. operum S. Ephræm Syr. & Lat. a pag. 1. Inserta hæc habentur Scholia. I. *S. Johannis Chrysostomi*, ex Homilia in Epiphaniam Domini, fol. 86. II. *Danielis Salachensis*, ex commentario in Psalmos, in illud: *Septies in die laudem dixi tibi*, fol. 86. a terg. III. *Jacobi Edesseni*, de Behemoth, fol. 91. IV. Ejusdem, de Leviathan. fol. 91.

15. Ejusdem *S. Ephræm Syri*, Expositio in Librum *Josue filii Nun*. ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ A fol. 91. ad 95. Initium ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܡܘܫܐ Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. & Lat. a pag. 292. Inserta Scholia: I. *Severi*, fol. 90. a terg. Initium ܡܬܕܡܪܝܢܘܬܐ ܗܕܐ Prodiit Tom. 1. cit. pag. 296. II. *Jacobi Edesseni*, de Altari a Josue ædificato, f. 93. III. *Rabban Sophistæ*, e Scholiis in Dionysium ܡܢ ܡܫܪܝܢܐ ܕܪܒܢ ܣܘܦܣܛܐ ܕܕܝܘܢܘܣܝܘܣ fol. 93. a terg. Initium ܦܘܫܩܐ ܒܥܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܐ IV. *Epiphanii*, de Locis ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܩܪܝܬ ܗܘܬ ܡܢ ܩܕܝܡ fol. 93. a terg.

16. Ejusdem *S. Ephræm Syri*, Expositio in Librum *Judicum*. ܦܘܫܩܐ ܕܟܬܒܐ ܕܫܦܝܛܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ A fol. 95. ad 100. Initium. ܡܫܝܚܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܡܫܪܪܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܟܬܒܐ Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 308. Scholion *Jacobi Edesseni*, de Jonatha Gersonis filio, fol. 95. a terg.

17. Ejusd. *S. Ephræm Syri*, Expositio in Librum 1. & 2. *Samuelis*: seu, in 1. & 2. Regum. ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡܝܐ ܕܡܠܟܐ ܘܕܬܪܝܢ ܕܒܬܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ. A fol. 100. ad 114. Præmittitur Scholion de Samuelis genealogia ܡܦܩܬ ܫܪܒܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܫܘܪܒܐ f. 100. Incipit expositio: ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 331. ad 438. Inserta Scholia: I. *Jacobi Edesseni*, in expositione Samuelis, de Annæ oratione, fol. 100. a terg. II. *Severi*, de Asinabus Cis, quæ perierant, fol. 102. a terg. III. *Jacobi Sarugensis Batnarum Episcopi*, fol. 102. a terg. ܡܛܠ ܗܘ ܕܐܡܪ ܥܠ ܫܐܘܠ ܕܐܬܢܒܝ IV. *Jacobi Edesseni*, de Saul & Abner ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܥܠ ܐܒܢܝܪ fol. 105. a terg. V. *Severi*, ex Epistola ad Constantinum Isauriæ Episcopum ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ fol. 106. VI. *S. Cyrilli*, ex libro de Adoratione in spiritu, ܕܩܘܪܝܠܠܘܣ ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܒܪܘܚܐ fol. 107. a terg. VII. *Jacobi Edesseni*, de Sarvia matre Joab, & Asaelis, & de Amsa, deque Abigal matre Amsæ, fol. 108. a terg. VIII. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, ex Epistola ad Danielem. ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܗܘ ܠܘܬ ܕܢܝܐܝܠ fol. 110. a t. IX. Ejusdem *Jacobi Edesseni*. ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܡܪ ܕܡܢ ܡܕܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ. ܘܐܝܟܢ ܐܡܪ ܕܒܥܠ ܐܚܝܬܘܦܠ ܠܡܠܟܐ. fol. 113. a terg. Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. Lat. p. 436.

18. Ejusdem *S. Ephræm Syri*, Expositio in *Libros Regum*, tertium scilicet, & quartum. ܬܘܒ ܦܘܫܩܐ ܕܡܠܟܐ ܕܬܠܬܐ ܘܕܐܪܒܥܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ A fol. 114. a terg. ad fol. 133. Initium: ܘܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܣܒ ܘܥܠ ܒܝܘܡܬܐ Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Lat. & Syr. a pag. 439. ad 567. idest, usque ad finem Tomi 1. Scholia inserta. I. *Danielis Salachensis*, ex enarratione in Psalm. CIII. ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܨܠܚ ܡܢ ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܐ f. 114. a terg. II. *Jacobi Edesseni*, ex oratione de morte Naboth. ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܘܬܗ ܕܢܒܘܬ fol. 115. III. ex libro Scalarum ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܣܒܠܬܐ Nimirum, *Johannis Climaci*, fol. 116. a terg. IV. *Severi*, de Regina Saba ܡܛܠ ܡܠܟܬ ܬܝܡܢܐ ܕܐܬܬ ܠܘܬ ܫܠܝܡܘܢ fol. 119. a terg. V. *Jacobi Edesseni*, de eo Propheta, qui ab alio deceptus, comedit

dit panem, & a leone fuit devoratus, fol. 121. vi. Ejusdem *Jacobi Edesseni* de pane & carne, a corvo ad Eliam Prophetam allatis, fol. 122. a terg. vii. *Severi*, ex libro Apologetico, de xii. lapidibus, quibus Elias Altare exstruxit, fol. 123. a terg. viii. *Jacobi Doctoris*, idest, *Sarugensis*, de fuga Eliæ, [illegible] fol. 124. a terg. ix. *Jacobi Edesseni*, Scholion xix. in libros Regum [illegible] fol. 125. a terg. x. *Jacobi Doctoris Sarugensis*, de morte Naboth: [illegible] f. 126. Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. Lat. pag. 515. xi. *Jacobi Edesseni* Scholion [illegible] Vide Tom. 1. cit. pag. 516. xii. *Isidori*, in illud; *Quid significant aquæ, quas Elisæus sanavit?* fol. 127. xiii. *Jacobi Edesseni*, ex Epistola ad Johannem Stylitam [illegible] fol. 128. xiv. *Severi Patriarchæ*, de Naamane, fol. 128. a terg. Vide Tom. 1. cit. pag. 533. xv. Ejusdem *Severi* de Athalia filia Amri, *fol.* 129. xvi. *S. Dionysii Areopagitæ*, ex Epistola ad [*nomen desideratur*] de horis diei illius sub Ezechia Rege. [illegible] fol. 131. a terg. xvii. *Jacobi Edesseni* Scholion [illegible] fol. 132. Vide Tom. 1. oper. S. Ephr. Syr. Lat. pag. 562. In fine fol. 132. a terg. hæc a calligrapho adjecta reperias, [illegible] *Explicit expositio in Librum Regum, & Eliæ Prophetæ, & Elisei, quorum historia in eodem Regum Libro refertur, composita a S. Ephræm Doctore.*

19. Expositio in xii. Prophetas, & primum, in *Hosee* Prophetam; modo ad literam, modo allegorice, authore eodem *S. Ephræm Doctore*. [illegible] A fol. 133. ad fol. 136. Initium, [illegible] Vide Tom. 2. operum S. Ephræm Syri, Latine & Syriace editum, a pag. 234. Scholion *S. Cyrilli* [illegible] fol. 133.

20. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Amos* Prophetam. [illegible] A fol. 136. ad 139. Scholion de Amos. [illegible] f. 136. Initium expositionis. [illegible] fol. 136. Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. a p. 255. Scholia tria inserta. i. *Severi*, ex Epistola ad Eupraxium [illegible] f. 137. a terg. ii. *S. Cyrilli*, [illegible] fol. 138. a terg. iii. Ejusdem [illegible] fol. 139. a terg.

21. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Michæam* Prophetam [illegible] A fol. 139. ad 143. Scholion de Michæa. [illegible] fol. 139. Initium expositionis. [illegible] fol. 139. a terg. Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. & Lat. a pag. 272.

22. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Joel* Prophetam. [illegible] A fol. 143. ad 145. Scholion de Joel. [illegible] fol. 143. Initium expositionis. [illegible] Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. a p. 249.

23. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Abdiam* Prophetam. [illegible] A fol. 145. ad 146. Scholion de Abdia. [illegible] fol. 145. Initium expositionis. [illegible]

[illegible] Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 269. Scholion *S. Cyrilli* ex expositione in Isaiam [illegible] fol. 145. a terg.

24. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Zachariam* Prophetam. [illegible] A fol. 146. ad fol. 154. Exciderunt novem folia ex Codice nostro. Incipit expositio in Zachariam a cap. 3. v. 2. ab iis verbis. [illegible] *Et dixit Angelus ad Satan: increpet te Dominus*. Ubi in vulgata Latina legitur; *Et dixit Dominus ad Satan, &c.* Ex quo colligitur, excidisse ab hoc præstantissimo Codice finem expositionis in Abdiam, & totam expositionem in *Jonam*, *Nahum*, *Habacuc*, *Sophoniam*, & *Aggeum*. Scholia in Zachariam. I. *Jacobi Edesseni* [illegible] fol. 146. a terg. II. Ejusdem [illegible] fol. 147. a terg. III. *S. Cyrilli*, de Adoratione in spiritu, fol. 148. a terg. IV. *Jacobi Edesseni*, [illegible] fol. 148. a terg. V. *Danielis Salachensis*. [illegible] fol. 150. a terg.

25. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Malachiam* Prophetam [illegible] A fol. 154. ad 155. Scholion de Malachia. [illegible] fol. 154. Initium expositionis, [illegible] Vide Tom. 2. operum S. Ephræm Syr. & Lat. a pag. 312. Adnotatio calligraphi fol. 155. [illegible] *Explicit expositio in XII. Sanctos Prophetas, quorum primus Hosee, & ultimus Malachias, composita a S. Ephrem, partim ad literam, partim allegorice.*

26. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Ezechielem* Prophetam, modo ad literam, modo allegorice. [illegible] A fol. 155. ad fol. 166. Scholion de Ezechiele. [illegible] fol. 155. Initium expositionis. [illegible] Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 165. Scholia. I. *S. Hippolyti*: [illegible] fol. 155. a terg. II. *Severi*, ex Epistola ad Metroum. [illegible] fol. 158. III. *S. Cyrilli*, in Isaiam: [illegible] fol. 159. IV. *Severi*, [illegible] fol. 158. a terg. Vide Tom. 2. S. Ephr. Syr. Lat. p. 175. V. Ejusdem *Severi* [illegible] fol. 159. a terg. Vide Tom. 2. S. Ephr. Syr. Lat. p. 180. VI. Ejusdem *Severi*, [illegible] f. 160. a terg. Vide Tom. 2. cit. pag. 183. VII. Ejusdem *Severi*, [illegible] fol. 161. Vide Tom. 2. cit. p. 185. VIII. Ejusdem *Severi* [illegible] fol. 163. a terg. Vide Tom. 2. cit. pag. 189. IX. *Danielis Salachensis*, [illegible] fol. 163. a terg. X. *Jacobi Edesseni*, ex Epistola ad Adæum [illegible] fol. 164. a terg. Vide Tom. 2. S. Ephr. Syr. Lat. p. 196. XI. *Severi*, ex Homilia quadragesima secunda [illegible] fol. 165. Vide Tom. 2. cit. p. 198. XII. Ejusdem *Severi*, ex Homilia de Johanne Baptista [illegible] fol. 165. a terg. Vide Tom. 2. cit. p. 199. XIII. *Jacobi Edesseni* [illegible] fol. 166.

27. Ejusdem *S. Ephrem Syri*, Expositio in *Jeremiam* Prophetam [illegible] A fol. 166. ad fol. 175. Scholion de Jeremia. [illegible] fol. 166. Initium expositionis. [illegible] Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 98. Scholia. I. *Hippolyti Romæ*; de Sedecia, & Joachim, [illegible] fol. 172. II. *Jacobi Edesseni*, ex Episto-

Epiſtola ad Johannem Stylitam de filiis Rechab. [illegible] fol. 173. Vide Tom. 2. cit. p. 144. III. Ejuſdem *Jacobi Edeſseni* [illegible] fol. 175. a terg.

28. Ejuſdem *S. Ephrem Syri*, Expoſitio in *Threnos Jeremiæ*. [illegible] A fol. 175. a terg. ad fol. 176. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. & Lat. pag. 163, ubi hæc Ephræmi Scholia ad Severum Monachum perperam referuntur, quum in Codice noſtro diſertim Sancti Ephræmi nomen præferunt.

29. Expoſitio in *Cantica canticorum*, collecta ab Anonymo [qui tamen non alius eſt a Severo Monacho, hujus Codicis collectore] ex diverſis divinorum Doctorum commentariis. [illegible] fol. 176. a terg. Initium. [illegible] Scholia. I. *Hippolyti*, ex commentario in Cantica canticorum. [illegible] f. 179. II. Ejuſdem *Hippolyti* [illegible] f. 179. a terg. III. *Danielis Salachenſis*, in Pſalmos. [illegible] fol. 180.

30. *S. Ephrem Syri*, Expoſitio in *Danielem* Prophetam. [illegible] fol. 181. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. operum S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 203. Scholia. I. *Severi*, de ſtatua Nabuchodonoſoris. [illegible] fol. 182. a terg. II. *Jacobi Edeſseni*, [illegible] fol. 183. a terg. III. Ejuſdem *Jacobi*. [illegible] fol. 184. Vide Tom. 2. Syr. Lat. p. 211. IV. Ejuſdem, de Expoſitione in Zachariam. [illegible] fol. 185. V. Ejuſdem ex Epiſtola ad Johannem Stylitam, de LXX. hebdomadibus. [illegible] fol. 187. Vide Tom. 2. Syr. Lat. p. 221. VI. Ejuſdem, de Suſanna, & Joachim. [illegible] fol. 189. VII. Ejuſdem, de annis, quos vixit Daniel. [illegible] fol. 189. a terg. VIII. *S. Johannis Chryſoſtomi*, ex libro adverſus Judæos. [illegible] fol. 190. a terg.

31. Ejuſd. *S. Ephrem Syri* Expoſitio in *Iſaiam* Prophetam, partim ad literam, partim allegorice. [illegible] A fol. 190. ad fol. 218. Scholion de Iſaia Propheta. [illegible] fol. 190. a terg. Initium expoſitionis. [illegible] Vide Tom. 2. operum S. Ephræm Syr. & Lat. a pag. 20, Scholia. I. *S. Jacobi Doctoris* (Sarugenſis ſcilicet) de carmine in Iſaiam. [illegible] fol. 193. a terg. II. *S. Cyrilli* in Iſaiam Prophetam [illegible] fol. 196. III. Ejuſdem in Iſaiam, [illegible] fol. 198. IV. *Severi*, de civitate Ares, ſeu Rhinocorura, [illegible] fol. 198. a terg. Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. p. 51. V. *S. Cyrilli* in Iſaiam, [illegible] fol. 199. VI. *Danielis Salachenſis* [illegible] fol. 205. a terg. Vide Tom. 2. oper. S. Ephr. Syr. Lat. p. 79. VII. Ejuſdem *Danielis Salachenſis*, de expoſitione in Pſalmos [illegible] fol. 207. a terg. VIII. Ejuſdem *Danielis Salachenſis*, de expoſitione in Pſalmos, [illegible] fol. 211. IX. *Severi*, ex Homilia decima ſexta, in illud Iſaiæ: *Cœli novi, & terra nova*. [illegible] fol. 217.

fol. 217. x. *Danielis Salachensis*, de expositione in Psalmum centesimum secundum [illegible] fol. 217. a terg.

32. *S. Cyrilli* Expositio in dimidiam partem *Isaiæ* Prophetæ [illegible] A fol. 218. ad 238. Initium : [illegible] ibidem. Scholia. I. *S. Ephrem*, ex sermone adversus Scrutatores, quo ostendit Isaiam annos centum tredecim prophetasse. [illegible] fol. 218. II. *Severi*, ex Epistola ad Heraclinam : [illegible] fol. 226. a terg. III. Ejusdem *Severi*, ex Epistola ad Eupraxium Cubicularium, [illegible] fol. 229. a terg. IV. *Danielis Salachensis*, ex expositione in Psalmum centesimum vigesimum [illegible] fol. 229. a terg. V. *Severi*, ex libro Epithroniarum, sive Enthronisticarum Homiliarum. [illegible] fol. 235. In fine vero fol. 238. a terg. hæc legas : [illegible] *Explicit brevis expositio mediæ partis Isajæ Prophetæ, authore S. Cyrillo Archiepiscopo urbis Alexandriæ.*

33. Expositio nonnullorum vocum ex Libro *Proverbiorum Salomonis filii David*, ex Sanctis Doctoribus collecta. [illegible] fol. 238. a terg. I. *Jacobi Episcopi Edesseni*, Scholion tertium decimum, in illud Sapientiæ : *Dominus creavit me initium viarum suarum*. [illegible] fol. 238. a terg. II. Ejusdem *Jacobi Edesseni* Scholion quintum decimum, in illud : *Sapientia ædificavit domum, & statuit in ea columnas septem*. [illegible] fol. 239. III. *Severi*, ex Epistola ad Georgiam Patriciam & ad filiam ejus, in illud : *Hæ sunt Parabolæ Salomonis, quas transtulerunt viri Ezechiæ Regis Juda*. [illegible] fol. 339. a terg. IV. *S. Ephrem*, in illud, quod per Salomonem in Proverbiis dicitur : *Sanguisuga tres habebat filias*. [illegible] fol. 240.

34. Expositio quarumdam vocum ex Libro *Côheleth*, hoc est, *Ecclesiastæ*, qui & Salomonis est. [illegible] fol. 240. I. *Jacobi Edesseni*, ex Libro Scholiorum. [illegible] fol. 240. II. Ejusdem *Jacobi Edesseni*, Scholion tertium. [illegible] fol. 240. a terg. III. Ejusdem Scholion quartum. [illegible] fol. 240. a terg. IV. Ejusdem Scholion quintum. [illegible] fol. 241. V. *Severi Patriarchæ*, ex Epistola ad Cæsarium : [illegible]

[illegible] In illud Ecclesiastæ: *Observa pedem tuum, dum vadis ad domum Dei, & accede, ut audias*, fol. 242. VI. Ejusdem *Severi*, ex Epistola ad Ammonium Presbyterum Alexandriæ in illud: *Nihil sub sole novum*. [illegible] fol. 242. VII. *Danielis Doctoris & Archimandritæ*, qui dicitur *Salachensis*, Expositio in Ecclesiasten. [illegible] fol. 242. Initium. [illegible] *Cæcus nescit laudare lucem*, fol. 242. a terg. VIII. Ejusdem *Danielis Salachensis* in Ecclesiasten. [illegible] fol. 244. In fine hujusce Scholii fol. 246. hæc legitur adnotatio: [illegible] *Explicit quod reperire nobis licuit de expositione magna, quam fecit Mar Daniel Doctor Presbyter*. IX. *Jacobi Abbatis Edesseni*, in mystica verba Ecclesiastæ, è Scholio decimo. [illegible] f. 246. X. *Isidori* ex Epistola ad Arinthæum, in illud Ecclesiastæ; *Septies in die cadit justus, & surgit*. [illegible] fol. 246. a terg. XI. Ejusdem *Isidori Presbyteri* in illud Ecclesiastæ; *Noli esse nimis justus*. [illegible] fol. 247. XII. Ejusdem *Isidori*, in illud Proverbiorum Salomonis: *Non est sapor in verbis inanibus*. [illegible] fol. 247. a terg. XIII. *Severi* ex Epistola ad Eugeniam Diaconissam & Abbatissam, in illud Proverbiorum: *Quando sederis, ut comedas cum optimatibus, diligenter attende quæ apposita sunt coram te*. [illegible] fol. 247. a terg. Ad calcem f. 247. a t. adnotationes duæ a calligrapho appositæ; quarum prima est huiusmodi: [illegible] *Explicit quod colligere potuimus ex expositione in Proverbia, Ecclesiasten, & Siracidem*. Altera [illegible] *Explicit, ope Domini nostri, summaria & brevis expositio totius Testamenti Veteris, idest, Pentateuchi Mosis una cum reliquis Prophetis, conscripta a S. Ephrem, & a Jacobo Edesseno, & a S. Cyrillo*.

35. Compendiaria Expositio in Apostolum Paulum, a quodam laboris studioso [nimirum, *a Severo Monacho Edesseno*] collecta ex fusioribus commentariis S. Johannis (*Chrysostomi*) & aliorum Doctorum. [illegible] fol. 247. a terg. Ac primum, expositio in primam Pauli Epistolam, quæ est ad *Romanos*. [illegible] Incipit fol. 248. [illegible] *Paulus servus Jesu Christi, vocatus, & Apostolus*. Præter concinnatam ex Johannis Chrysostomi commentariis expositionem, inserta habentur diversorum Authorum Scholia. Videlicet. I. *S. Johannis Chrysostomi* Scholion in epistolam ad Romanos. [illegible]

[illegible] fol. 247. a terg. II. *S. Isidori* in illud: *Nomen Dei propter vos blasphematur*. [illegible] fol. 248. a terg. III. *Xenaię* (idest, Philoxeni Mabugensis, episcopi Hierapolitani) ex sermone de Castitate, & adversus bella fornicationis, [illegible] fol. 249. IV. *Severi* ex Homilia decima sexta, [illegible] fol. 250. V. *S. Gregorii Theologi* ex Homilia Apologetica de Sacerdotio. [illegible] fol. 251. a terg. VI. *Cyrilli*, quid sit anathema? [illegible] fol. 252. a terg. VII. Ejusdem *S. Cyrilli*, de expositione in Isaiam. [illegible] fol. 252. VIII. Ejusdem de expositione in Apostolum; [illegible] fol. 252. a terg. Consequuntur duæ adnotationes. Earum prima fol. 454. a terg. hæc habet: [illegible] *Scias, velim, o Theophile, Sanctum Johannem triginta duabus homiliis complexum esse universam Epistolę hujusce ad Romanos expositionem. Ubi autem binę ad eundem locum directę sunt Epistolę, earum quidem altera doctrinam continet, altera vero circa mores est adhortatoria. Hęc autem ad Romanos Epistola utramque rem complectitur. Scripta est autem ab urbe Corintho per Phœben Diaconissam. Continetque Lectiones* V. *Capita* XIX. *Testimonia* XLVIII. *Versus* DCCCCXX. Adnotatio altera, fol. 255. [illegible] *Explicit concisa explicatio Epistolæ primæ, quæ est ad Romanos, ex fusiori ampliorique expositione Sancti Johannis*.

36. Brevis expositio Epistolæ secundæ, quæ est prima ad *Corinthios*, collecta ex commentariis *S. Johannis Chrysostomi*, & aliorum. [illegible] fol. 255. Initium, [illegible] *Paulus vocatus, & Apostolus Jesu Christi*. Ibidem Scholia huic expositioni sunt isthæc inserta. I. *Severi*, ex Epistola ad Philoxenum Episcopum. [illegible] fol. 255. II. Ejusdem *Severi*, ex iis, quæ scripsit ad Cæsariam Patriciam. [illegible] fol. 255. a terg. III. Ejusdem *Severi*. [illegible] fol. 256. IV. *Epiphanii Cypri*, ex libro de mensuris & ponderibus, de circumcisione & præputio. [illegible] fol. 256. a terg. V. *S. Cyrilli* ex Libro Thesaurorum, in illud: *Virum non oportet caput tegere*. [illegible] fol. 258. VI. *Severi*, in illud; *Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo comedet, & de calice bibat*. [illegible]

[Syriac text] fol. 258. a terg. VII. *S. Gregorii Theologi*, in illud: *Dona quidem diversa, unus autem spiritus*. [Syriac text] f. 258. a t. VIII. *Severi* ex Epistola ad Archelaum. [Syriac text] fol. 259. IX. Ejusdem *Severi* ex Epistola ad Anastasiam Diaconissam. [Syriac text] fol. 259. a terg. X. Ejusdem *Severi* [Syriac text] Ibid. XI. Ejusdem *Severi*, in illud: *Ipse etiam Filius subjicietur ei, qui sibi omnia subjecit*. [Syriac text] fol. 260. a terg. Adnotatio fol. 262. a terg. [Syriac text] *Scias autem, præstantissime, hanc quoque primam Epistolam ad Corinthios a S. Doctore Johanne Chrysostomo quadraginta quatuor homiliis fuisse expositam*.

37. Brevis explanatio & declaratio Epistolæ secundæ ad *Corinthios*. [Syriac text] fol. 262. a terg. Initium. [Syriac text] Scholia. I. *Jacobi Edesseni* ex Epistola ad Mosen, brevis expositio de tertio cælo, ad quod Paulus est raptus. [Syriac text] fol. 267. a terg. II. *S. Cyrilli* in illud: *Quid significat, quod quadragies rei flagellantur, juxta legem*. [Syriac text] fol. 268. Adnotatio fol. 269. [Syriac text] *Scias autem, ô præstantissime, hanc quoque secundam ad Corinthios Epistolam a S. Johanne homiliis quadraginta octo fuisse expositam*.

38. Brevis Expositio Epistolæ ad *Galatas* [Syriac text] fol. 269. Incipit ibidem. [Syriac text] *Paulus. Apostolus non ab hominibus*. Desinit in hanc epigraphen fol. 272. a t. [Syriac text] *Hanc quoque Epistolam Homiliis* [deest in textu numerus] *complexus est S. Johannes: continet autem Lectiones duas, Capita* XII. *Testimonia* XI. *Versus* CCXCV.

39. Brevis expositio in Epistolam ad *Ephesios*. [Syriac text] fol. 272. a terg. Initium. [Syriac text] Ibid. Adnotatio fol. 275. a tergo. [Syriac text] *Per Tychicum missa fuit hæc Epistola, quæ continet Lectiones duas, Capita* X. *Testimonia* VI. *Versus* CCCXII. *Scias autem, carissime, totam hujusce Epistolæ expositionem a S. Doctore Johanne Homiliis* XXXIV. *fuisse dispositam*.

40. Brevis Expositio in Epistolam ad *Philippenses*. [Syriac text]

[illegible] fol. 275. a terg. Initium. [illegible] Scholion *Jacobi Edesseni*, ex Epistola ad Johannem Stylitam. [illegible]
In illud: *Ei genuflectatur omne genu cælestium, terrestrium, & infernorum*. fol. 276. a terg. Adnotatio fol. 277. a terg. [illegible] *Hæc ad Philippenses Epistola scripta est ex urbe Roma per Epaphroditum. Continet autem Lectionem* I. *Capita* VII. *Versus* CCVIII. *Ejus expositio Homiliis* XV. *comprehensa fuit*.

41. Brevis Expositio Epistolæ ad *Colossenses*. [illegible] fol. 277. a terg. Initium. [illegible] Adnotatio f. 280. [illegible] *Explicit Epistola ad Colossenses, quæ scripta est ex urbe Roma per Tychicum & Onesimum. Continet autem Lectiones duas, Capita* X. *Versus* CCVII *Ejus vero expositio a S. Johanne in Homilias* XII. *fuit distributa*.

42. Brevis Expositio Epistolæ ad *Thessalonicenses*. [illegible] fol. 280. a terg. Initium. [illegible] Adnotatio a calligrapho adjecta, fol. 283. est quæ sequitur: [illegible] *Explicit Epistola prima ad Thessalonicenses, quæ scripta fuit ex urbe Athenarum: continetque Lectionem unam, Capita* VII. *Versus* CXXXIII. *Ejus vero expositio a S. Johanne Homiliis* XI. *absoluta fuit*.

43. Brevis Expositio in Epistolam secundam ad *Thessalonicenses*. [illegible] f. 283. Initium. [illegible] Adnotatio fol. 284. [illegible] *Explicit concisa Epistolæ secundæ ad Thessalonicenses expositio*.

44. Expositio in Epistolam primam ad *Timotheum*, ejusdem Pauli discipulum. [illegible] fol. 284. Initium. [illegible] Ibidem.

45. Brevis expositio in Epistolam secundam ad eundem *Timotheum*. [illegible] fol. 288. Initium. [illegible] Ibid. Scholion *Phocæ Edesseni*, in Dionysium: [illegible]
fol. 289. In illud: *Negare seipsum non potest*.

46. Expositio in Epistolam ad *Titum*, discipulum suum, quem Cretæ Episcopum fecit. [illegible] fol. 290. a terg. Initium. [illegible] Ibidem.

47. Expositio in Epistolam ad *Philemonem*. [illegible] fol. 291. a terg. Initium. [illegible] Ibid. Adnotatio fol. 291. a terg. [illegible]

„ [Syriac text] Hic
„ Philemon, vir erat fidelis cum tota domo sua. Onesimus autem erat
„ ipsius servus: quumque aurum furatus esset, fugam arripuit. Invenit au-
„ tem eum Romæ Paulus, in vinculis detentus: quem quum docuisset,
„ & baptizasset, misit ad ejus dominum pro ipso, ut nimirum sponte sua
„ ministraret ei in Evangelio. Ait enim: Filius meus, quem ego in meis
„ vinculis genui. „

48. Brevis expositio Epistolæ ad Ebræos. [Syriac text] fol. 292. a terg. Initium. [Syriac text] Ibid. Scholia. I. *Severi Patriarchæ* ex Epistola ad Eupraxium, in illud: Quomodo adpellatur Filius imago Patris? [Syriac text] fol. 292. a terg. II. *S. Cyrilli*, ex Commentario in eandem Epistolam, in illud: *Impossibile est, eos, qui semel sunt illuminati*, &c. [Syriac text] fol. 294. a t. Adnotatio fol. 301. a terg. [Syriac text] *Explicit expositio Epistolæ ad Ebræos: quæ quidem a S. Johanne Homiliis* [deest numerus] *comprehensa fuit. Absoluta est autem concisa totius Apostoli explanatio, Christo adjuvante.*

49. Brevis expositio in Evangelium *Matthæi Evangelistæ*, collecta a viro laboris studioso ex commentariis *S. Johannis Chrysostomi*, & aliorum Doctorum. [Syriac text] fol. 302. Initium. [Syriac text] Ibid. Huic expositioni Scholia sequentia adjiciuntur. I. *Eusebii Cæsariensis* ex libro Quæstionum in Evangelium: Quare Matthæus a Davide initium sumit in enarranda Christi genealogia? [Syriac text] fol. 302. II. Ejusdem *Eusebii Cæsariensis*: Quare ait, Filius David, & postea, Filius Abrahæ, quum Abraham sit Davide prior. [Syriac text] fol. 302. III. Ejusdem *Eusebii*: Quare, quum omnia genealogiæ nomina Matthæus recenset, non ait, talem genuisse ex tali femina talem, sed hosce tres dumtaxat nominat, videlicet Zare de Thamar, Booz ex Raab, & Salomonem ex Uriæ uxore? [Syriac text] fol. 303. IV. *Hippolyti Romæ*, in illud: *Ammon genuit Josiam, Josias genuit Jechoniam & fratres ejus in transmigratione Babylonis.* [Syriac text] fol. 303. a terg. V. *Eusebii*: Quare distinctim & separatim Matthæus generationum recensione utitur, dicens, ab Abraham ad David generationes XIV, & sic a Davide ad transmigrationem Babylonis, similiterque a transmigratione ad Christum; non autem simul & collectim universas generationes enumerat? [Syriac text]

[illegible] f. 303. a terg. vi. Ejusdem *Eusebii*: Quare quum a Davide ad Jechoniam & transmigrationem Babylonis, Reges septemdecim regnarint, Matthæus tamen quatuordecim generationes recensuit? [illegible] fol. 304. vii. Ejusdem *Eusebii*: Quomodo illud sit intelligendum, quod Lucas quidem ait, Christum in Bethlehem Judæ natum, in spelunca natum & in præsepi fuisse positum; Matthæus vero scribit, quod quum Magi ad illum adorandum venerunt, invenerunt eum in domo, & in eandem domum ingressi, obtulerunt ei ibi munera? [illegible] fol. 304. a terg. viii. Ejusdem *Eusebii*, de stella, quæ Magis apparuit [illegible] fol. 305. *Severus tamen* [inquit] *& alii Doctores adserunt, Angelum specie stella apparuisse Magis*, fol. 305. ix. Ejusdem *Eusebii*: Quare Josephus in genealogia recensetur, non autem Maria, ex qua natus est Christus? Et quod eadem Dei genitrix de domo David erat; & in illud Lucæ: *Ecce Elisabeth cognata tua*. [illegible] fol. 305. a terg. x. *Jacobi Edesseni*, de Deipara, ejusque genere, & parentibus: [illegible] fol. 305. a terg. Ait, Mariam filiam esse Annæ, & Joachim. Joachimum autem filium fuisse Pantheris, fratris Melchi, qui Melchi erat filius Jani, qui descendit ex genere Nathan filii David, & per feminam, ex genere Levi. xi. *Severi*, ex Homilia Enthronistica, quod Christus ex Regio Davidis genere, & Sacerdotali Levi ortum duxit. [illegible] fol. 306. xii. *Georgii Gentium Episcopi*, quod Maria Deipara ex Anna sterili nata est, & in Templo Domini Hierosolymitano præsentata. [illegible] fol. 306. xiii. *Eusebii*, quod Joseph in genealogia recensitus est, non autem Maria. [illegible] fol. 306. a terg. xiv. Ejusdem *Eusebii*, de genealogia, quam Matthæus & Lucas recensent. [illegible] fol. 306. a terg. In fine vero, fol. 307. a t. hæc a calligrapho adnotata reperias: [illegible] *Explicit expositio Eusebii, ex Libro, quem composuit de Solu-*

Solutione dubiorum, quæ proferuntur circa quædam Evangelistarum verba, quibus apparet, perinde acsi Evangelistæ sibi non conveniant. Quibus verbis procul dubio indicatur Opus Eusebii Græce deperditum, quod Gul. Caveus appellat, *Ad Stephanum; de dissonantia Evangeliorum*: Ebedjesus autem Sobensis in Catalogo, *Librum Solutionis contradictionum, quæ sunt in Evangelio*. Vide Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 18. xv. *Isidori*, ex Epistola ad Stephanum Monachum. [illegible] *de locustis, quibus Johannes vescebatur*, fol. 307. xvi. *Severi*, in idem. [illegible] fol. 307. xvii. *Isidori*, in illud de Judæis: *Jam securis ad radicem arborum posita est*. [illegible] fol. 307. xviii. Ejusdem *Isidori*, de ventilabro aream permundante. [illegible] fol. 307. a terg. xix. *S. Johannis Chrysostomi*, ex Homilia de Tentatione Domini. [illegible] fol. 308. xx. *Severi* in illud: *Esto consentiens adversario tuo, dum es in via cum ipso*. [illegible] fol. 310. a terg. xxi. *Severi*, in illud: *Qui minor est in regno cœlorum, major est illo, idest Johanne*. [illegible] fol. 314. a terg. xxii. *Isidori Presbyteri*, de discipulis a Johanne ad Jesum missis, [illegible] fol. 314. a t. xxiii. *S. Cyrilli*, ex libro Thesaurorum [illegible] fol. 315. xxiv. *Johannis Monachi*, in illud; *Regnum cœlorum vim patitur* [illegible] fol. 313. xxv. *Severi*, in illud: *Ecce dilectus meus, in quo mihi complacui*. [illegible] fol. 316. a t. xxv. Ejusdem *Severi*, ex Epistola ad Cæsariam. [illegible] In illud; *Nonne hic filius est fabri lignarii*. xxvi. *Isidori*, ex Epistola ad Didymum, de fermento, cui comparatur a Christo Regnum cœlorum. [illegible] fol. 319. a t. xxvii. *Severi* ex Epistola ad Isidorum Comitem, [illegible] In illud; *Ecce filius meus dilectus, in quo mihi complacui*, fol. 323. a terg. xxviii. *Isidori*, de statere, quem Petrus de ore piscis accepit. [illegible] fol. 324. a terg. xxix. *Severi*, ex homilia Enthronistica li. in illud: *Angeli eorum semper vident faciem Patris mei, qui in cœlis est*. [illegible] fol. 325. xxx. *Isidori* ad Petrum Monachum, in illud de Virginitate: *Qui potest capere capiat*, [illegible] fol. 326. xxxi. *S. Basilii Episcopi Cæsareæ*, in illud: *Non est bonus, nisi unus Deus*. [illegible] fol. 326. xxxii. *S. Cyrilli*, ex sermone xvi. adversus Julianum. [illegible] fol. 326. a terg. xxxiii. *Isidori* in illud; *Quæ sunt Cæsaris, Cæsari: & quæ Dei, Deo*. [illegible] fol. 329. xxxiv. *S. Ephræm Syri*

Syri, ex sermone de Nativitate. [illegible] fol. 329. a terg. XXXV. *Severi* ex Epistola ad Anastasiam, de Zacharia occiso inter templum & altare [illegible] fol. 330. XXXVI. Ejusdem *Severi* ex Epistola ad Cæsariam in illud; *Orate, ne fuga vestra fiat in hieme*. [illegible] fol. 331. XXXVII. Ejusdem *Severi*, in illud; *Ubi cadaver, ibi congregabuntur aquilæ*. [illegible] fol. 331. XXXVIII. *Isidori*, in illud; *Qui est in tecto non descendat ad tollendum quid de domo*. [illegible] fol. 331. a terg. XXXIX. *S. Basilii*, in parabolam talentorum. [illegible] fol. 333. a terg. XL. *S. Maruthæ*, Quoties unctus sit Dominus? [illegible] fol. 334. XLI. Ejusdem *S. Maruthæ*, in illud; *Hoc facite in meam commemorationem*. [illegible] fol. 334. a terg. XLII. *S. Johannis Chrysostomi* ex Homilia L. in illud; *Pauperes semper habetis vobiscum*. [illegible] fol. 334. a terg. Adnotatio fol. 336. [illegible] Explicit *brevis expositio Matthæi Evangelistæ, collecta ex commentariis Doctorum omnium, ac præsertim S. Johannis, a viro laboris boni studioso*.

50. Brevis expositio *Johannis Evangelistæ*, collecta a viro laboris studioso ex commentariis *S. Johannis* & aliorum. [illegible] f. 336. a terg. Initium. [illegible] Ibid. Scholia. I. *S. Cyrilli*, in illud; *Omne quod dedit mihi Pater, ad me veniet*. [illegible] fol. 344. a terg. II. *Severi* ex Epistola ad Cæsariam, de Juda, an communicaverit ex Eucharistia. [illegible] fol. 358. a terg. III. *S. Basilii* in illud; *Pater major me est*. [illegible] fol. 359. a terg. IV. Ejusdem *S. Basilii*, in illud; *Pater clarifica me apud te*. [illegible] fol. 361. V. *Jacobi Edesseni*, de veste purpurea, qua Judæi Christum Dominum induerunt. [illegible] fol. 363. a t. VI. *S. Maruthæ*, Quid significat, quod crucem suam humeris tulit? [illegible] fol. 364. VII. *S. Athanasii*, ex oratione de Cruce: de Tunica Christi. [illegible] fol. 364. a terg. VIII. *Jacobi Edesseni*, in illud; *Stabant juxta crucem Jesu mater ejus & soror matris ejus*. [illegible] fol. 364. a terg. Jacobus Edessenus sororem matris Jesu vocat Mariam alteram, uxorem Josephi, Sponsi B. Virginis, ex qua [Maria scilicet altera] idem Josephus

ſephus genuit filios, Simeonem, Joſe, Jacobum, & Judam, qui idcirco dicebantur (inquit) Fratres Domini. IX. *S. Maruthæ*, de temporibus, quibus mulieres venerunt ad ſepulcrum Domini, deque diverſitate Angelorum, qui apparuere. [illegible] fol. 366. X. *Severi*, in illud; *Aſcendo ad Patrem meum & patrem veſtrum*. [illegible] fol. 367. a terg. XI. *Euſebii Ceſarienſis*, ex Libro Quæſtionum. [illegible] Initium. [illegible] fol. 367. a t. XII. *Severi*, de centum quinquaginta tribus piſcibus. [illegible] fol. 368. a t. XIII. *Iſidori*, de trina interrogatione, qua Chriſtus Petrum interrogavit. [illegible] fol. 369. Deſinit in hanc calligraphi adnotationem, fol. 369. a t. [illegible] *Explicit ſuccincta Expoſitio Evangelii Johannis, collecta ſummatim a viro laboris & doctrinæ ſtudioſo ex fuſioribus amplioribuſque commentariis S. Johannis, & aliorum ſanctorum Doctorum*.

Conſequuntur Adnotationes aliæ, ex quibus præſtantiſſimi hujus Codicis ætatem, ejuſque inſtaurationem, necnon eorum, ad quos olim pertinuit, nomina dignoſcas. Earum prima, eadem, qua totus Codex, manu exarata, f. 370. in hæc legitur verba: [illegible] „ Explicit, ope Domini noſtri, ſcriptio libri hujus, Expoſitionis, ſcilicet, Pentateuchi Moſis „ Prophetæ, & librorum Prophetarum omnium, qui ſequuntur; Expoſitio- „ nis quoque ſummariæ & conciſæ Apoſtoli, & Evangelii Matthæi atque Jo- „ hannis: opus quidem Sancti Ephræm, & mar Jacobi Epiſcopi Edeſſæ, quo- „ ad Vetus Teſtamentum; quo vero ad Apoſtolum, & Evangelia, opus Sancti „ Johannis [Chryſoſtomi.] Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, nunc „ & ſemper & in ſeculum ſeculorum Amen. „

Adnotatio altera ejuſdem Calligraphi, fol. cit. 370. [illegible]

[illegible]

„ Absoluta est autem decem post annos adcurata hujus utilissimi Thesauri col-
„ lectio per peccatorem Severum, miserationum Dei indigentem, laboris stu-
„ diosum, & beatæ recordationis, Anno [*Græcorum*] centesimo septuagesimo
„ secundo supra millesimum [*idest Christi* 861.] die 25. mensis Adar [*Mar-*
„ *tii*] in Monasterio S. Barbaræ, quod in monte Edessæ situm est: diebus bea-
„ tissimi Patriarchæ mar Johannis, & religiosissimi Metropolitæ Constantini. Id-
„ circo autem spatium annorum decem impensum fuit, quia nimirum Codi-
„ ces non erant ad manus. Operam vero studiumque suum adhibuit, collegit-
„ que hasce Expositiones, tam pro sua, quam pro eorum, qui eas lecturi sunt,
„ utilitate atque solatio. Rogo igitur, omnes, qui hunc librum evolverint, ut
„ eo proficiant, aut qui eundem exscribere voluerint, ut illud impleant, quod
„ scriptum est; Orate invicem alter pro altero, ut sanemini, Et propter Chri-
„ sti amorem describant hanc memoriam, precesque fundant pro memorato
„ peccatore: ut Dominus abstergat maculas peccatorum, quæ in ejus anima &
„ corpore inhærent. Precibus Prophetarum, qui prophetavere, & Apostolo-
„ rum, qui annunciavere, & Doctorum, qui exposuere: ac præsertim Sanctæ
„ Dei genitricis Mariæ, & universi cœtus Sanctorum, qui a seculo fuerunt,
„ Amen. Quisquis autem hunc Librum acceperit, ut in ipso legat, & per ipsum
„ proficiat, cumque usurpaverit, nec domino suo, cujus nomen infra describe-
„ mus, restituerit, traditus esto judicio Dei. Summa vero Expositionis Vete-
„ ris Testamenti, Sancti Ephræmi quidem, 5600. Sancti vero Jacobi Edesseni
„ in Pentateuchum, in Job, in Josue filium Nun, una cum reliquis Scholiis,
„ quæ in hoc Codice sparsim habentur, 2860. summa autem Pauli Apostoli,
„ & Matthæi, atque Johannis Evangeliorum, quæ omia fere commentaria sunt
„ Johannis Chrysostomi, licet pauca quædam ad alios etiam pertineant, 2400.
„ summa omnium, 10860. „ Atqui summa hoc loco a Severo Monacho de-
ducta, non versiculorum Scripturæ est, sed Scholiorum Interpretum. *Johannes* autem Patriarcha, cujus tempore Severus Codicem hunc composuit, is est, qui anno Græc. 1158. (Chr. 846.) in Synodo, in Monasterio *Silæ* celebrata, Syrorum Jacobitarum Patriarcha electus, quum annos 27. sedisset, ordinatis (ut ait Gregorius Abulpharagius in Chronico Syriaco) octoginta sex Episcopis, die 3. Decembris, anno Græcorum 1185. (Chr. 873.) in urbe Rhesina decessit. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. p. 348. *Constantinus* vero, qui a Severo Monacho Codicis nostri collectore *Metropolita* Johannis Patriarchæ synchronus dicitur, haud dubie *Edessenæ* urbis Episcopus fuit (nam de illa urbe ibi fit mentio) adeoque in serie Episcoporum Edessæ, quam Tom. 1. a p. 424. ad 428. exhibuimus, post *Eliam*, qui numero XXX. ab anno Græcorum 1080. Chr. 769. sedisse perhibetur, est conlocandus.

Adnotatio tertia Calligraphi recentioris, fol. 370. a terg. [illegible]

[illegible]

„ Pro debitorum suorum remissione, peccatorumque venia, dono dedit hunc
„ Expositionum Librum Cœnobio Dei genitricis Mariæ, quod in deserto Sce-
„ tensi est situm, Simeon Tagritensis Presbyter & Monachus. Rogo autem
„ Lectores, auditoresque omnes, ut orent pro me, quo misericordiam, &
„ veniam consequar, instar Latronis in Cruce, & Peccatricis in domo Simo-
„ nis Pharisæi, per intercessionem Dei genitricis Mariæ, omniumque Sancto-
„ rum. Amen. Quisquis vero quocumque modo hunc Librum tulerit, eum-
„ que quavis arte usurpaverit, sciat, se interdicto subjacere, donec ipsum
„ in supradictum locum restituat. Quodsi deleverit, aut expunxerit hanc
„ memoriam, eidem interdicto subjaceat, &c. „ Adjecit in memorato Sce-
tensi Monasterio Adnotationem istam Johannes Monachus, fol. 1. [illegible]

[illegible]

„ Hic liber Expositionis Veteris & Novi Testamenti pertinet ad sacrum Cœ-
„ nobium Dei genitricis, quod situm est in deserto Scetensi. Nemini autem
„ fas est illum sibi usurpare. Rogo vos, fratres & magistri mei, ut pro me
„ precemini, Johanne nimirum, Monacho magni ac venerabilis Cœnobii San-
„ cti Gabrielis, de benedicto pago Beth-Severina. „

Adnotatio quarta alterius Calligraphi, fol. 247. [illegible]

[illegible]

„ Compactus instauratusque est Liber iste, vita plenus, qui dicitur Concisa
„ Expositio totius Scripturæ Veteris ac Novi Testamenti, ex commentariis
„ Sanctorum Patrum, & laboris studiosorum; uti est Mar Jacobus, & Mar
„ Ephræmius, & Mar Cyrillus, & Mar Johannes, & Daniel Salachensis, &
„ alii Interpretes. Deus requiem & veniam donet animabus eorum in Re-
„ gno Cælorum: & oratio eorum opituletur omnibus iis, qui partem habent

„ in hoc Libro. Parcat eis Dominus, & veniam largiatur defunctis eorum in „ die, in qua unusquisque recipit secundum opera sua, & judicatur, prout „ gesserit. Etiam, Amen. Instauravit hunc Librum vir humilis, vilis, & „ plenus sordibus & cicatricibus, abjectio hominum, & populi cœnum, Mi„ rigianus nomine, de castro Mansuria, qui extrinsecus quidem videtur esse „ Presbyter, intrinsecus autem est lupus rapax. Ad ipsum vero pertinet iste „ Liber: nemini proinde, in Verbo Domini, fas esto, ut illum quocumque „ modo auferat: sed ut eum legendo evolvat, capiendæ utilitatis caussa; & „ veniam a Deo precetur pro eodem, & veniam ipse quoque consequatur: ut „ ita adimpleatur dictum illud: Orate unusquisque ad invicem cum caritate. „ Et memores estote in vestris precibus eorum omnium, qui partem habent in „ hoc Libro. Facta sunt hæc die tertia mensis Thamuz (*Julii*) Anno (*Græ„ corum*) 1957. (*Christi* 1646.) quo anno multi pestilentia sunt absumti. „ Parcat Deus mortuis, & longam vitam largiatur vivis. Recolatur memoria „ Dei genitricis Mariæ, & Sancti Mar Asiæ (*idest, Pantaleonis*) quorum ora„ tio nobiscum sit. Amen. „ Codex itaque iste jam ante annum Christi 1646. e Scetensi Deiparæ Cœnobio extractus fuerat, & in Mirigiani, Syri Jacobitæ, potestatem devenerat: qui illum in Berœensis, sive Alepensis, eorumdem Jacobitarum Episcopi cellam intulit: repenso denique Presbyteris atque Episcopo illius Ecclesiæ a nobis beneficio, eundem Codicem, anno 1716. comparatum, in Vaticanam Bibliothecam inveximus.

Porro ad pleniorem hujus Codicis notitiam, animadvertendum est, Severum Monachum Monasterii S. Barbaræ in monte Edessæ, anno Christi 861. hunc Codicem collegisse, partim quidem descriptis in eo commentariis Ephræmi, Jacobi Edesseni, Danielis Salachensis, aliorumque, partim vero redactis ab eodem in compendium Homiliis S. Johannis Chrysostomi; quemadmodum idem Severus de seipso testatur, quum id operis tribuit Anonymo *laboris studioso*. Quum autem eo, quo Author vixit, scripsitque, seculo, anno nempe, ut dictum est, Chr. 861. Monachi Edesseni, in quorum is numero censendus est, Jacobiticam hæresim, unius scilicet, in Christo Naturæ, Voluntatis, & Operationis profiterentur; mirum proinde non est, Severum Patriarcham Antiochenum, acerrimum illum Monophysiticæ hæreseos propugnatorem, a Severo nostro cum titulo *Sancti* ubique laudari. Idem de Jacobo Edesseno Episcopo dicendum, qui Severi Antiocheni admirator fuit, sectæque Jacobiticæ, suo tempore, primipilus; sicuti Tom. 2. Biblioth. Orient. pag. 337. ostendimus.

Præterea vero in scriptione ejusdem Codicis notandæ sunt quinque Vocalium Syriacarum figuræ ex literis Græcis efformatæ, quæ Punctorum loco, vocibus lectu difficilioribus adponi solent. Harum inventor fuisse dicitur Theophilus Edessenus Maronita, qui decessit anno Hegiræ 169. idest, Christi 785. teste Gregorio Abulpharagio in historia Dynastiarum. Nam quum is Homeri Versus è Græco Syriacos faceret, ambiguas voces Vocalibus Græcis notavit: nimirum a adposuit pro A: ε pro E: o pro O: η pro I: & υ pro V. Quod punctandi genus omnes deinde Syri, Nestorianis exceptis, amplexi sunt. Antiquissimam hujus scriptionis formam exhibet Codex noster frequenter, sed potissimum in commentariis S. Ephræmi in Hosee Prophetam, fol. 133. & 134. ubi quinque Vocalium formæ adparent. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 64.

Codex

C I V.

CODEX antiquissimus, in f. membraneus, Stronghylis, sive Syriacis vetustis literis eleganter exaratus, constans foliis 87. inter Syriacos Codd. a nobis comparatos & in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Octavus: ubi continentur.

1. S. ATHANASII ARCHIEPISCOPI ALEXANDRINI, *Oratio de Verbi Incarnatione, deque ejus per corpus ad nos Apparitione.* [illegible] Initium fol. 1. [illegible] ,, Quandoquidem, ,, superiori Oratione, licet pauca ex multis delibantes, satis tamen abunde de ,, Gentium in Idolis colendis errore & superstitione diximus ,,. Desinit f. 84. a t. in hæc verba: [illegible] ,, Ac deinceps illis junctus, peccatoribus impendens periculum ,, & paratum in die judicii ignem effugiat, & quæ Sanctis in regno cœlorum de- ,, stinata sunt præmia recipiat, quæ quidem nec oculus vidit, nec auris audivit, ,, nec in cor hominis ascendit omne, quod præparatum est his, qui virtutem se- ,, ctantur, ac Deum diligunt in Christo Jesu Domino nostro, per quem Patri, una ,, cum ipso Filio in Spiritu Sancto honor, gloria, & potestas, in secula seculorum. ,, Amen ,,. Edita Græce & Latine, studio Monachorum Ordinis S. Benedicti e Congregatione S. Mauri, Parisiis anno 1698. Tom. 1. Par. 1. Operum S. Athanasii a pag. 47. ad 97. hoc præfixo titulo: *S. P. N. Atha asii Alexandriæ Archiepiscopi, Oratio,* περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τῦ λόγυ, ἐ τῆς διὰ [illegible]. In ejus fine fol. 84. a terg. hæc legitur Adnotatio [illegible] *Explicit Oratio S. Athanasii de Incarnatione Dei Verbi.*

2. Interpretatio Homiliæ Græcæ, quæ dicta fuit a sancto & beato Timotheo, qui Severi Patriarchæ temporibus erat Archiepiscopus Alexandriæ magnæ. [illegible] Init. f. 85. [illegible] ,, Homilia S. Archiepiscopi Alexandriæ Timothei, dicta in Throno Ecclesiæ ,, Dionysii, quum legeretur versus ille ex Evangelio Johannis Evangelistæ: ,, *Jesus autem desatigatus ab itinere viæ sedebat.* Habita est autem die Do- ,, minica, vigesima secunda mensis Jar [*Maii*] Indictione Quarta. Veri- ,, tas, quæ suapte natura est subsistens, & fiducia, & lux, Dominus noster ,, est & Deus Jesus Christus. ,, Ubi ait, Christum Dominum, & verum Deum esse, & verum hominem: eidem tamquam Deo miracula tribuenda, & illud præsertim ostendere ipsius Divinitatem, quod dixit: *Ego & Pater*

ter unum sumus; tamquam homini, assignandas inculpabiles passiones, famem videlicet; sitim, somnum, & alia hujusmodi, quæ vere in corpore subiit, non phantastice. Ex quo perspicuum fit, Timotheum hunc Severi sententiam sequutum fuisse, asserentis adversus Julianum Halicarnassæum, Christi corpus fuisse corruptibile ante resurrectionem, hoc est, obnoxium naturalibus passionibus. *Indictio* autem *Quarta*, quæ in titulo hujus Homiliæ exprimitur, indicat *Annum Christi 526.* quo anno, die 22. *Adar* (hoc est, Martii) sic enim legendum ܐܕܪ *Adar*, pro ܐܝܪ *Jar*, litera Jod in Daleth permutata, decurrebat *dies Dominica*, & *Indictio Quarta*. Est igitur hic Timotheus, Alexandrinus Patriarcha, inauguratus extremo Anastasii Imperatoris anno, Christi videlicet ineunte anno 518. vitamque produxit usque ad annum 535. quo illum decessisse perhibent. Vide doctissimos Bollandianos socios in Historia Patriarcharum Alexandrinorum, Tomo 1. Maii præfixa. Adnotatio in fine hujus Homiliæ, fol. 87. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܘܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ *Explicit Homilia Mar Timothei. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, nunc & semper & in seculum seculorum, Amen. Amen.*

Is Codex exaratus est anno Christi 564. ut hæc ostendunt Calligraphi verba, quæ fol. 87. ad calcem leguntur, ܐܫܬܠܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘܢܝܐ. ܐܬܟܬܒ ܕܝܢ ܒܝܘܡܝ ܩܕܝܫܐ ܘܚܣܝܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪܒܪܘܢ ܕܣܡܝܟ ܠܣܠܡܝܐ. ܘܒܝܘܡܝ ܩܕܝܫܐ ܘܡܨܒܬ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܪܝ ܠܐܘܢܛܝܣ ܩܫܝܫܐ ܘܪܥܝܐ ܡܢ ܛܘܪܟܝܢ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܩܫܝܫܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܘܟܠܗ ܐܚܘܬܐ ܡܒܪܟܬܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܒܚܘܒܗ ܦܠܚܝܢ ܘܠܣܒܪܗ ܡܣܟܝܢ ܢܫܘܐ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ ܐܡܝܢ. ܐܦ ܠܝܘܚܢܢ ܟܬܒܐ ܐܘܪܗܝܐ ܕܟܬܒ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܘܠܠܐܘܢܛܝܣ ܥܠܡܐ ܐܚܘܗܝ ܕܒܗ ܒܕܝܪܐ ܕܥܕܪ ܠܟܬܒܐ ܢܫܘܐ ܐܢܘܢ ܠܪܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܡܐ ܕܦܣܩ ܦܬܓܡܐ ܕܢܚܙܘܢ ܠܗܕܕܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܐܘܠܨܢܐ ܘܠܐ ܥܩܬܐ ܘܢܫܡܥܘܢ ܩܠܐ ܕܐܡܪ ܬܘ ܒܪܝܟܘܗܝ ܕܐܒܝ ܐܬܘ ܐܚܘܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܛܝܒܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ „ Explicit Liber iste mense Ab (*Augusto*)
„ anno Alexandri 875. (*Chr.* 564.) exaratus autem fuit diebus sancti reli-
„ giosi, Deumque amantis Mar Thomæ, Abbatis Monasterii S. Cyriaci in
„ loco, qui dicitur Barbaron, sito juxta Salamiam; diebus quoque sancti, vir-
„ tutibus ornati, Mar Leontii Presbyteri & Oeconomi, de Turachin, una
„ cum reliquis Presbyteris & Diaconis, totoque benedictæ fraternitatis cœtu.
„ Deus, cujus amore operantur, cujusque spem præstolantur, dignos illos ef-
„ ficiat regno adoptionis filiorum, etiam, Amen. Sed & Johannem libra-
„ rium Edessenum, qui hunc librum scripsit, & Leontium Sacræum fratrem
„ in eodem Monasterio degentem, qui eundem librarium adjuvit, dignos mi-
„ sericordia & pietate efficiat in die Judicii, quando sententia proferetur;
„ ut ibi invicem se videant, ubi non est afflictio, neque tristitia, & audiant vo-
„ cem illam, dicentem: Venite Benedicti Patris mei, possidete Regnum pa-
„ ratum Sanctis a constitutione mundi. Amen, Amen. „ Ex eo autem, quod Timotheus hæreticus Alexandriæ Patriarcha a librario *Sanctus* adpellatur, perspicuum fit, eundem Syrum Jacobitam fuisse, erroribus Monophysitarum, Timothei ipsius adinstar, infectum.

Consequitur alia Adnotatio, recentiori tamen manu adjecta, de ratione conficiendi atramenti ad scribendum, cujus initium, fol. 87. a terg. ܚܫܚܬܐ ܕܕܝܘܬܐ In fronte autem Codicis hæc, manu etiam recentiori, sed anno Chr.

Chr. 732. adnotata, leguntur . [illegible] „ Operam dedit, comparavitque
„ hunc Codicem Moses Nisibenus, Abbas Monasterii Deiparæ Syrorum, quod
„ in Deserto (*Scetensi*) situm est : dono autem illum dedit una cum pluri-
„ bus aliis Libris eidem Monasterio, ut Dominus sibi suisque defunctis ve-
„ niam largiatur. Nemini vero fas esto, illum ex hoc loco extrahere, aut me-
„ moriam istam obliterare. Quisquis autem ausus fuerit id perpetrare, ana-
„ thema esto. Parce animæ tuæ, infelix : & preces funde pro misero, qui hæc
„ scripsit. „ Haud absimilem huic Epigraphas alias legere est in aliis Codicibus Syriacis, ejusdem Mosis Nisibeni manu exaratas, ubi & numerus Librorum ab eodem Mose pro illo Syrorum Scetensi Monasterio comparatorum, & annus, quo id contigit, disertim exprimitur. Vide inter ceteros Codicem Nitriensem VIII. Tom. I. Bibl. Orient. pag. 83. in quo hæc habentur. [illegible] „ In honorem, & de-
„ cus, & exaltationem hujus sacri Monasterii Deiparæ Syrorum in deserto Sce-
„ tensi, studiose comparavit Librum hunc una cum aliis multis, nimirum du-
„ centis & quinquaginta, Moses humilis ac peccator, cognomento Nisibenus;
„ quorum plerosque emit, nonnullos vero dono oblatos accepit, dum Bagda-
„ dum profectus est pro negotiis hujus Eremi, & Monachorum ibidem commo-
„ rantium ... Advexit istos Codices præfatus Moses Abbas anno Græcorum mil-
„ lesimo, ducentesimo quadragesimo tertio, *idest*, *Christi* 932. „ Hæc Epigraphe iisdem plane verbis præfixa est manu memorati Mosis Nisibeni singulis fere Codicibus, quos ille se comparasse adfirmat. Complures autem ex eis nos ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam intulimus. Porro ex illis Libris, quos idem Moses dono sibi in Mesopotamia oblatos adserit, unum fuisse Codicem Expositionum Veteris & Novi Testamenti, quem nos superiori numero CIII. recensuimus, ex illa epigraphe constat, qua *Simeon Tagritensis Presbyter & Monachus* profitetur, se dono dedisse illum Librum Cœnobio Dei genitricis Mariæ, quod in deserto Scetensi est situm.

C V.

Codex antiquissimus, in folio membraneus, Stronghylis, sive Syriacis vetustis literis eleganter exaratus, constans foliis 109. inter Syriacos a nobis comparatos & in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Nonus; quo continetur.

S. Gregorii Theologi, *Liber Carminum Jambicorum*. [illegible] Totum Opus hisce absolvitur titulis.

1. *Definitiones minus exactæ*. [illegible]
fol. 1. Initium. [illegible] *Deus ens primum bonum*

num est. Vide Tom. 3. Operum S. Gregorii Nazianzeni edit. Coloniæ 1690. pag. 198. Adnotatio fol. 6. prælaudatis definitionibus a calligrapho adjecta, est hujusmodi: [Syriac text] *Explicit Carmen de definitionibus minus exactis, continens Elementa* (hoc est Versus Jambicos) CCLX.

2. Ejusdem S. Gregorii *Consilia tetrasticha*. [Syriac text] f. 6. Initium. [Syriac text] Vide Tom. 3. cit. p. 156. ubi sic inscribitur: *Ejusdem Gregorii Magni Theologi, Tetrastichæ Sententiæ, per Jambos*. Incipit autem, *Quæ præferenda est, actio, an theoria?* Adnotatio fol. 11. a terg. [Syriac text] *Absoluta sunt Consilia Tetrasticha; quæ continent Elementa* CCXXXVI.

3. Ejusdem, *de Humana virtute* [Syriac text] fol. 11. a terg. Initium. [Syriac text]. Vide Tom. 2. cit. p. 135. ubi Græce inscribitur: *In seipsum*, Latine, *de virtute humana*. Initium Lat. *Ipse quidem miro teneor virtutis amore; at nec quenam sit, nec qua ratione parari possit, me docuit*. Adnotatio fol. 14. a terg. [Syriac text] *Explicit de Parænesi, continet autem Elementa* LXXXIV.

4. Ejusdem *de Virtute, Carmen secundum Paræneticum*. [Syriac text] fol. 14. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. 2. cit. p. 136. ab iis verbis in Græco textu: Εἶδ' ἄγε τοι καὶ τοῦτον ἐγὼ λόγον ἐν φρεσὶ θείω. Nam ibi unum continuum Carmen est cum superiori, non in duo, uti in Syriaca versione, divisum. Adnotatio fol. 16. a terg. [Syriac text] *Explicit Carmen secundum de Virtute, continens Elementa* LXX.

5. Ejusdem *de Patientia*. [Syriac text] fol. 16. a terg. Initium. [Syriac text] Vid. Tom. 2. cit. p. 181. ubi sic incipit. *Florere cernis improbum quando virum, manere pœnas ultimo hunc noscas die*. Adnotatio ibid. [Syriac text] *Explicit Carmen de patientia, continens Elementa* XVII. In Græco tamen sunt Versus VII.

6. Ejusdem Carmen alterum *de Patientia* [Syriac text] fol. 16. a terg. Initium [Syriac text] Vide Tom. 2. cit. p. 180. *Me quando sævis obrutum morbis petis*. Adnotatio fol. 17. [Syriac text] *Explicit, continens Elementa* XII. Totidem sunt Græci Versus.

7. Ejusdem *de Virginitate*. [Syriac text] fol. 17. Initium. [Syriac text] Vide Tom. 2. cit. p. 175. de *Pudicitia*. *Bonum ligari nuptiis, caste modo*. Adnotatio fol. 18. a terg. [Syriac text] *Explicit de Virginitate, continens Elementa* LXV. Totidem sunt in Græco.

8. Ejusdem Carmen *de Monachis* [Syriac text] fol. 18. a terg. Init. [Syriac text] Vide Tom. 2. cit. p. 138. *Ad filios Monachos*. *Delicias studio quidam mihi dixerat esse, mentis inops recte*. Adnotatio fol. 19. [Syriac text] *Explicit, continens Elementa* XXIV.

9. Ejus-

9. Ejusdem *Carmen aliud de Monachie*. [illegible] fol. 19. a terg. Init. [illegible] Vid. Tom. 2. cit. p. 109. *Ad Monachos in Cœnobio degentes. Si sociam vitam*. Adnotatio f. 20. [illegible] *Explicit de Monachis, continens Elementa* XXVI. In Græco XV.

10. Ejusdem, *Beatitudines Vitæ Spiritualis*. [illegible] fol. 20. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 91. *Beatitudines, & Spiritualis vitæ regulæ. Felix, a mundo abstractus, qui vivit eremo in rigida*. Adnotatio fol. 22. [illegible] *Explicit, continens Elementa* LXIV. [illegible] *Dictum autem fuit hoc Carmen Constantinopoli*.

11. Ejusdem *Definitiones vitæ Spiritualis*. [illegible] fol. 22. Init. [illegible] Vide Tom. cit. p. 92. *Jusjurandum Gregorii. Verbum juravi*. Adnotatio fol. 22. [illegible] *Explicit Carmen, continens Elementa* XXX. *dictum autem fuit in eadem urbe Constantinopoli*.

12. Ejusdem, *Quod non liceat Sanctos redargui propter impios*. [illegible] fol. 22. a terg. Init. [illegible] Adnotatio fol. 23. a terg. [illegible] *Explicit, continens Elementa* XXII.

13. Ejusdem, *Quod liceat etiam modeste jocari*. [illegible] fol. 23. a terg. Initium [illegible] Adnotatio ibid. [illegible] *Explicit, continens Elementa* IV.

14. Ejusdem, *ad Philagrium: & de Patientia*. [illegible] fol. 23. a terg. Init. [illegible] Adnotatio fol. 24. [illegible] *Explicit, habens Elementa* XVIII.

15. Ejusdem, *de seipso* [illegible] fol. 24. Initium. [illegible] Adnotatio fol. 25. a terg. [illegible] *Explicit, constans Elementis* LII.

16. Ejusdem, *Carmen aliud de seipso, post suum reditum*. [illegible] fol. 25. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 134. ubi sic inscribitur: *De seipso post reditum ex urbe Constantinopolitana*. Adnotatio fol. 28. a terg. [illegible] *Explicit, continens Elementa* CX.

17. Ejusdem, *de Diabolo*. [illegible] fol. 28. a terg. Init. [illegible] Adnot. ibid. [illegible] *Explicit de Diabolo, continens Elementa* XIV.

18. Ejusdem, *de eo, qui ex præclaro quidem genere est, sed pessimis moribus præditus*: [illegible] fol. 28. a terg. Init. [illegible] Adnotatio fol. 30. [illegible] *Explicit, continens Elementa* XI.

19. Ejusdem *de Christi genealogia*. [illegible] fol. 30. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 99. num. 38. Adnotatio fol. 31. a terg. [illegible] *Explicit, habens Elementa* LIX.

20. Ejusdem *Carmen secundum, de Christi genealogia*. [illegible] fol. 31. a terg. Initium, [illegible]

[illegible] Adnotatio f. 33. [illegible] *Explicit, complectens Elementa* XLIII.

21. Ejusdem, *de Miraculis Christi secundum Matthaeum*. [illegible] fol. 33. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 101. num. 39.

22. Ejusdem, *de Parabolis*. [illegible] fol. 34. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 102. num. 40.

23. Ejusdem, *de Miraculis secundum Marcum*. [illegible] fol. 34. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 103. num. 44.

24. Ejusdem, *de Parabolis*. [illegible] ibid. Initium [illegible].

25. Ejusdem, *de Miraculis secundum Lucam*. [illegible] fol. 35. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 102. num. 42.

26. Ejusdem, *de Parabolis*. [illegible] fol. 35. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 103. num. 43.

27. Ejusdem, *de Miraculis secundum Johannem*. [illegible] fol. 36. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 102. num. 41.

28. Ejusdem, *de Parabolis quatuor Evangelistarum, & de seipso*. [illegible] fol. 36. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 103. num. 43.

29. Ejusdem, *de Christi Incarnatione, & adversus Apollinarium*. [illegible] fol. 39. a t. Init. [illegible]

30. Ejusdem, *Carmen secundum de Incarnatione, & adversus Apollinarium*. [illegible] fol. 40. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 247. ubi hocce initium. *Mentem supremam scimus*.

31. Ejusdem, *ad Maximum*. [illegible] fol. 41. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 249. Initium. *Quid hoc sibi vult Maxime? audes scribere?*

32. Ejusdem, *de Providentia Dei*. [illegible] fol. 43. Init. [illegible] Vide Tom. 1. cit. p. 188. *Pereant profani, qui Deum summum negant*.

33. Ejusdem *de Virtute* [illegible] fol. 46. Initium. [illegible] Adnotatio fol. 63. [illegible] *Explicit, continens Elementa* DCCCX. Vide Tom. 2. cit. p. 205. *Plerique narrant, ac velim haud inaniter*. In Graeco textu sunt Versus 996.

34. Ejusdem, *ad Animam*. [illegible] fol. 63. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 182. *Ad suam Animam, Carmen Anacreonticum. Quidnam tibi requiris, percontor ipse mentem*.

35. Ejusdem, *de seipso*. [illegible] fol. 65. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 243. *De seipso. Permulta certe plurimi secum trahunt dies*.

36. Ejus-

36. Ejusdem, *de seipso*. [illegible] fol. 67. a terg. Init. [illegible] Adnotatio fol. 69. [illegible] *Explicit, continens Elementa* CIV.

37. Ejusdem, *adversus Iram*. [illegible] fol. 69. Initium, [illegible] Adnotatio fol. 79. [illegible] *Explicit, continens Versus Jambicos* DXLV. Vide Tom. 2. cit. pag. 229. *Adversus Iram, Jambicum* XXI. *Irascor iræ, dæmoni intus condito*. Totidem Jambi sunt in Græco textu.

38. Ejusdem, *adversus opum amatores* [illegible] fol. 79. Initium. [illegible] Adnotatio fol. 85. a t. [illegible] *Explicit, continens Versus Jambicos* CCCLXXVII. Vide Tom. 2. cit. p. 237. *Adversus opum amantes Jambicum* XXII. *Prob, proh, abundant improbi quibus malis!* Jambi sunt in Græco textu 379.

39. Ejusdem, *de seipso*, [illegible] fol. 85. a terg. Initium. [illegible] Adnotatio fol. 86. [illegible] *Explicit, continens Versus* XX. Vide Tom. 2. cit. p. 195. *Acerba multa pertuli*.

40. Ejusdem, *de seipso*. [illegible] fol. 86. Initium. [illegible] ibid. Adnotatio. [illegible] *Explicit, continens Versus* XXII.

41. Ejusdem, *de seipso*: [illegible] Init. [illegible] ibidem: Adnot. [illegible] *Explicit, continens Versus* XI.

42. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 86. a terg. Init. [illegible] Adnot. ibid. [illegible] *Explicit, continens Versus* XII. Vide Tom. 2. cit. p. 197. *Vitæ finem optat. Jambicum* XI. *Bis (non latet me) fucus est factus mihi*. In margine adnotatur: *Horum Versuum Græcum archetypum, neque ex Italicis, neque ex Germanicis Bibliothecis eruere potuimus*.

43. Ejusdem, aliud [illegible] fol. 86. a terg. Initium [illegible] Adnot. fol. 87. [illegible] *Explicit, continens Versus* XII. Vide Tom. 2. cit. p. 195.

44. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 87. Init. [illegible] Adnot. ibid. [illegible] *Explicit, continens Versus* VII. Vide Tom. 2. cit. p. 197. *Deceptus ego sum, Christe*.

45. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 87. Init. [illegible] Septem Versus.

46. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 87. Init. [illegible] Versus V.

47. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 87. a terg. Init. [illegible] Versus V. Vide Tom. 2. cit. p. 178. *Acerba multa pertuli*.

48. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 87. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit p. 178. *Cives amici*. Adnotatio ibid. [illegible] *continentur in omnibus* [nempe a num. 39. ad 48. *Versus* CIII.

49. Ejusdem, *de vitæ exitu* [illegible] f. 87. a terg. Initium. [illegible]

50. Ejusdem, aliud. [illegible] ibid. Init. [illegible]

51. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 88. Init. [illegible]

52. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 88. Init. [illegible]

53. Ejusdem, aliud. [illegible] f. 88. a terg. Init. [illegible]

54. Ejusdem, aliud. [illegible] f. 88. a terg. Initium. [illegible]

55. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 89. Init. [illegible]

56. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 89. Init. [illegible] Ibid. Adnotatio. [illegible] *Continentur in omnibus universim Jambici Versus* LXXXVII. a numero nempe 49. ad 56.

57. Ejusdem, *de sua infirmitate*. [illegible] fol. 89. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 178. num. 21. *Morbis laboro, corpore & valde gravor*.

58. Ejusdem, aliud [illegible] fol. 89. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 178. num. 19. *Constringor annis, hei mihi, major quoque pars vitæ abivit*.

59. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 178. num. 20. *Constringor annis, hei mihi, & vitæ exitu*.

60. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

61. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 90. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 180. num. 32. *Me, Christe, firma*.

62. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

63. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

64. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

65. Ejusdem, aliud. [illegible] f. 90. a t. Init. [illegible]

66. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 90. a terg. Initium [illegible]

67. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

68. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

69. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

70. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

71. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

72. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

73. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 91. Init. [illegible]

74. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

75. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

76. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

77. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

78. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

79. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Adnotatio ibidem. [illegible] *Universim continentur Versus Jambici* CV. nempe a num. 57. ad 79.

80. Ejusdem, *de exitu*. [illegible] fol. 91. Initium [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 179. num. 25. *In vitæ exitum. Jam flos abivit: appetit messis dies*.

81. Ejusdem, *aliud de exitu*. [illegible] Init. fol. 91. a terg. [illegible]

82. Ejus-

82. Ejuſdem, aliud. [illegible]. Ibid. Init. [illegible]

83. Ejuſdem, aliud *de exitu*. [illegible] fol. 92. Init. [illegible]

84. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

85. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

86. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Adnotatio fol. 92. [illegible] *Univerſim continentur Verſus Jambici* LIX. nempe a num. 80. ad 86.

87. Ejuſdem, *de Anima*. [illegible] f. 92. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 176. num. 2. *Si libet, eſt ingens meus tibi prorſus opus.*

88. Ejuſdem, *Precatio matutina*. [illegible] fol. 92. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 176. num. 6. *Hoc mane, voto me Deo devincio.*

89. Ejuſdem, *Confeſſio veſpertina*. [illegible] fol. 92. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 176. num. 7. *Fidem feſelli, veritas, tibi datam.*

90. Ejuſdem, *Adhortatio converſiva ad Deum*. [illegible] fol. 93. Initium [illegible]

91. Ejuſdem, *ad Diabolum*. [illegible] fol. 93. Initium [illegible]

92. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Adnotatio fol. 93. a terg. [illegible] *Univerſim continentur Verſus* XXI. nempe a num. 91. ad 92.

93. Ejuſdem, *ad Diabolum*. [illegible] fol. 93. a terg. Initium. [illegible]

94. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

95. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

96. Ejuſdem, aliud. [illegible] fol. 94. Init. [illegible]

97. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

98. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

99. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

100. Ejuſdem, aliud. [illegible] fol. 94. a terg. Init. [illegible]

101. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible]. Adnotatio ibid. [illegible] *Univerſim continentur Verſus Jambici* LX.

102. Ejuſdem, *adverſus ſepulcrorum effoſſores*. [illegible] fol. 94. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 202. *Hunc tumulicidam, buſta qui ferus rapit.*

103. Ejuſdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 202. *Ad ima, ſæva bellua, admiſſus loca, rupto ſepulcro.*

104. Ejuſdem, aliud. [illegible] fol. 95. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 202. *Quis tu, ligonem, quique ſacrilegas manus.*

105. Ejuſ-

105. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Midas petebat quidlibet in aurum sibi verti*.

106. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Misistis, homines improbi, huc etiam manus?*

107. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Haud dives est hic tumulus*.

108. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2, cit. p. 203. *Deceptus ego sum*.

109. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 95. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Fodi sepulcrum*.

110. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Lasum est sepulcrum*.

111. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Aurum utinam ab orbe pereat omni funditus*.

112. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2, cit. p. 203. *Tibi siquid auri forsan in bustis fiet*.

113. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Quem ledis, aut quem barbarus nudas, vide*.

114. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Scyron quis iste?*

115. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Manes, juvate*.

116. Ejusdem, aliud. [illegible] fol. 96. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Leges, tribunal, judices*.

117. Ejusdem, aliud. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 203. *Fert terra fructus*. Adnotatio fol. 96. [illegible] *Universim Versus Iambici* LXXVI.

118. Ejusdem *ad Gigantium*, [illegible] fol. 96. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 180. ubi sic: *Ad Sigantium eremitam, Laetus quidem ipse veneram*. At in Codice nostro Syriaco disertim *Gigantius*, non *Sigantius* vocatur.

119. Ejusdem, *Miracula Eliae*. [illegible] fol. 96. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. p. 195. *In templum Eliae. Hospes, Sareptam cernis hic Sidoniae*. Sed versio Syriaca aliquantulum est diversa.

120. Ejusdem, *Miracula Elisaei*. [illegible] fol. 96. a terg. Init. [illegible] Deest in Graecis. Continet autem Versus XVI.

121. Ejusdem S. Gregorii, *de Nonna matre sua*. [illegible] fol. 96. a terg. Init. [illegible] Deest in Graecis.

122. Ejusdem, *Epitaphium Nonnae*. [illegible] fol. 100. a terg. Initium. [illegible] Deest in Graecis.

123. Ejusdem, *de seipso, tamquam a parentibus suis dictum*. [illegible] fol. 101. Initium [illegible] Deest in Graecis.

124. Ejusdem, *tamquam a parentibus suis dictum de seipsis*. [illegible] Ibid. Initium. [illegible] Deest in Graecis.

125. Ejus-

125. Ejusdem, *Parentum Epitaphium, ex persona sepulcri dictum.* [illegible] fol. 101. a terg. [illegible] Deest in Græcis.

126. Ejusdem, *de seipso*, [illegible] fol. 102. [illegible] Deest in Græcis.

127. Ejusdem, aliud *Epitaphium de seipso.* [illegible] fol. 102. Initium. [illegible] Deest in Græcis.

128. Ejusdem, *Versus de Anima.* [illegible] fol. 102. Initium. [illegible]

129. Ejusdem *B. Gregorii Versus* [illegible] fol. 103. Init. [illegible]

130. Ejusdem, *adversus eos, qui frequenter jurant, Dialogus per Interrogationem, & Responsionem. Versus Jambici.* [illegible] fol. 103. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 224. *Dialogus adversus eos, qui frequenter jurant. Quid pejus hirco?* Adnotatio fol. 108. a terg. [illegible] *Universim sunt Versus* CCCXXVI.

Definit is Codex, auro quidem contra æstimandus, in hanc Epigraphen, quæ tamen recentiori manu, fol. 109. ad calcem adposita est: [illegible]

„ Hic Liber pertinet ad Monasterium Deiparæ Syrorum, quod in deserto „ Scetensi est situm: qui Liber per Mosen Nisibenum, ejusdemque memo„ rati loci Abbatem, advectus fuit. Deus, pro cujus sancto nomine labo„ rem ille suscepit, operam impendit, collegit, advexitque eos Libros in „ sacrum istum locum, propter ipsius, eorumque, qui eos evolverint, uti„ litatem, bona rependat ei, veniamque largiatur ipsi, suisque defunctis, „ & omnibus, qui partem habent, sive verbo, sive opere; retribuat eis „ maximas retributiones in suo cælesti Regno, necnon defunctis eorum do„ net requiem in beatis lucidisque mansionibus, per preces Sanctorum om„ nium. Amen. Nemini autem fas esto a Deo, ut hunc Librum, aut „ quoscumque alios libros extrahat ex hoc sacro Cœnobio. Qui vero ausus „ fuerit, idque peregerit, sciat, se excommunicatum esse, abjectumque a „ Sancta Dei Ecclesia: fiatque sors ejus cum sacrilegis Sanctuarii directo„ ribus. Cave animæ tuæ, infelix, neve audeas, ne pereas. Fas quoque „ nemini esto, memoriam hanc expungere. Atque hæc hactenus. Lecto-

rem

„ rem autem rogo, ut pro Scriptore preces fundat, ut veniam, & misericordiam, instar Latronis, qui ad dexteram pendebat, consequatur. „

Jam vero ad calcem Codicis superioris adnotavimus, Mosen Nisibenum anno Chr. 932. tam hunc Codicem, quem præ manibus habemus, quam alios 250. è Mesopotamia comparatos ad memoratum Scetense Syrorum in Ægypto Monasterium adtulisse. At noster Codex, qui Carmina S. Gregorii Nazianzeni continet, longe ante annum Chr. 932. exaratus fuit, &, si ex forma characteris conjectandum est, sexto exeunte, vel ineunte septimo seculo scriptos, qui in Bibliotheca Vaticana adservantur, Codices plane imitatur.

C V I.

Codex antiquissimus, in folio membraneus, Stronghylis, sive Syriacis vetustis literis eleganter exaratus, constans foliis 151. Inter Codices Syriacos Nitrienses olim Vigesimus quartus; ubi continentur.

1. S. Gregorii episcopi Nysseni, *Epistola scripta ad Beatum Theophilum Alexandriæ magnæ Episcopum, adversus Apollinarium.* [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] *Non secularis tantum sapientiæ ferax est magna civitas Alexandrinorum.* Vide Tom. 2. Operum S. Gregorii Nysseni edit. Paris. 1615. pag. 677. Subest Adnotatio librarii fol. 3. in hæc verba; [illegible] *Explicit Epistola S. Gregorii Nyssæ Episcopi ad Theophilum adversus Apollinarium.*

2. Ejusdem *S. Gregorii, fratris S. Basilii*, Expositio Orationis *Pater noster qui es in cælis*, quam Dominus noster discipulos suos docuit. Oratio Prima. [illegible] fol. 3. Initium. [illegible] *Orandi nobis doctrinam divinus sermo tradit, per quam se dignis discipulis orandi scientiam studiose requirentibus exponit.* Vide Tom. 1. Operum S. Greg. Nysseni edit. Paris. 1615. p.712.

3. Ejusdem S. Gregorii, Oratio secunda in *Pater noster, qui es in cælis*, [illegible] fol. 5. Initium. [illegible] *Pater noster, qui es in cælis. Quum beatus ille Moses ad eam Sacrorum disciplinam, quæ in monte instituebatur, populum Israeliticum adduceret.* Vide Tom. 1. cit. pag. 723.

4. Ejusdem, Oratio tertia in illud: *Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum*, [illegible] fol. 7. a terg. Initium. [illegible] *Lex, quæ futurorum bonorum continet umbram.* Vide Tom. 1. cit. pag. 731.

5. Ejusdem, Oratio quarta in illud: *Fiat voluntas tua, sicut in cælo, & in terra.* [illegible] fol. 10. a terg. Initium. [illegible] „ *Audivi quemdam medicinæ peritum, naturalibus rationibus adductis, quomodo sese sanitas corporis bene, vel secus haberet.* Vide Tom. 1. cit. p. 740.

6. Ejus-

6. Ejusdem, Oratio quinta, in illud: *Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimisimus debitoribus nostris.* [illegible] fol. 14. Initium. [illegible] *Progrediens sermo venit ad ipsum extremum punctum virtutis.* Vide Tom. 1. cit. p. 751. Adnotatio librarii, fol. 17. a t. [illegible] *Explicit Oratio quinta, auctore beato Sancto Gregorio, fratre S. Basilii, in Orationem, Pater noster, qui es in cælis.*

7. Ejusdem Beati Gregorii, fratris S. Basilii, *Expositio Beatitudinum, quæ in Evangelio continentur.* [illegible] fol. 17. a terg. Initium. [illegible] *Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cælorum.* Dividitur in octo Orationes, quarum Prima incipit, ibid. [illegible] *Oratio Prima. Quis igitur in hoc cœtu talis est, qui & Dei Verbi discipulus sit.* Vide Tom. 1. cit. oper. S. Gregorii Nysseni pag. 762.

8. Ejusdem, *Oratio secunda.* [illegible] fol. 20. a terg. Initium. [illegible] *Beati mites, quoniam ipsi hæreditabunt terram: Qui per scalam quandam ad altiora contendunt.* Vide Tom. 1. cit. pag. 772.

9. Ejusdem, *Oratio tertia*, in illud: *Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.* [illegible] f. 23. Init. [illegible] *Nondum in verticem montis evasimus, sed adhuc circa radices montis intellectuum hæremus.* Vide Tom. 1. cit. pag. 779.

10. Ejusdem, *Oratio quarta* in illud: *Beati qui esuriunt & sitiunt justitiam Dei, quoniam ipsi saturabuntur* [illegible] fol. 25. a terg. Initium. [illegible] *Qui medicinæ periti sunt, ajunt, eos, qui e stomacho laborant, & cibos fastidiunt.* Vide Tom. 1. cit. pag. 788.

11. Ejusdem, *Oratio quinta*, in illud: *Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur.* [illegible] f. 29. Initium. [illegible] *Forsitan tale aliquid est, quod per quandam visionem beatus Jacob per ænigma edoctus est.* Vide Tom. 1. cit. pag. 800.

12. Ejusdem, *Oratio sexta*, in illud: *Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.* [illegible] fol. 32. a terg. Initium [illegible] *Quod accidere solet iis, qui ex aliquo alto vertice montis in profundam aliquam foveam despiciunt.* Vide Tom. 1. cit. pag. 810.

13. Ejusdem, *Oratio septima*, in illud: *Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.* [illegible] fol. 35. a terg. Initium. [illegible] *Sacri testimonii Tabernaculi, quod Legislator juxta demonstratam sibi in monte a Deo formam Israelitis fabricatus est.* Vide Tom. 1. cit. pag. 820.

14. Ejusdem, *Oratio octava*, in illud: *Beati qui persequutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum cœlorum* [illegible] fol. 38. a terg. Initium. [illegible] *Quid sit apud Prophetam Octavæ mysterium, quæ duobus Psalmis præponitur; quid etiam purificatio, lexque de circumcisione: quæ utraque ut octavo die observarentur, lege cautum erat*. Vide Tom. 1. cit. pag. 830.

15. Ejusdem S. Gregorii Episcopi, *de hominis opificio*, Oratio ab eodem habita ad finem Commentarii in Hexaemeron compositi a Basilio Cæsareæ Episcopo [illegible] fol. 41. Epistola ad Petrum fratrem. Ibid. [illegible] *Gregorius Episcopus, præstanti servo Dei Petro fratri, in Domino salutem. Si esset in more positum, ut excellenti virtute præditos viros opum quibusdam præmiis ornandos putaremus*. Vide Tom. 1. oper. S. Gregorii Nysseni pag. 44.

16. B. Gregorii Episcopi, fratris sanctæ memoriæ Basilii Episcopi, *Enarratio de hominis opificio*, [illegible] Constat Capitibus XXXI.

Caput I. incipit fol. 42. a terg. [illegible] *Hic est Liber Genesis, quando fecit Deus cœlum & terram; quemadmodum significant Sacræ Scripturæ*. Vide Tom. 1. oper. S. Greg. Nysseni a pag. 47. ad pag. 138.

Caput II. fol. 43. [illegible]
Caput III. fol. 44. [illegible]
Caput. IV. Ibid. [illegible]
Caput V. fol. 44. a terg. [illegible]
Caput VI. fol. 45. [illegible]
Caput VII. fol. 45. a terg. [illegible]
Caput VIII. fol. 46. [illegible]
Caput IX. fol. 48. [illegible]
Caput X. fol. 48. a terg. [illegible]
Caput XI. fol. 49. [illegible]
Caput XII. fol. 49. a terg. [illegible]
Caput XIII. fol. 51. [illegible]
Caput XIV. fol. 51. a terg. [illegible]
Caput XV. fol. 54. [illegible]
Caput XVI. fol. 54. [illegible]
Caput XVII. fol. 57. [illegible]
Caput XVIII. fol. 57. [illegible]
Caput XIX. fol. 58. [illegible]
Caput XX. fol. 59. [illegible]
Caput XXI. fol. 59. a terg. [illegible]
Caput XXII. fol. 60. a terg. [illegible]
Caput XXIII. fol. 61. [illegible]

Caput

Caput xxiv. fol. 62. a terg. [illegible]
Caput xxv. fol. 63. [illegible]
Caput xxvi. fol. 63. a terg. [illegible]
Caput xxvii. fol. 66. [illegible]
Caput xxviii. fol. 66. [illegible]
Caput xxix. fol. 67. a terg. [illegible]
Caput xxx. fol. 68. a terg. [illegible]
Caput xxxi. fol. 70. [illegible]

Adnotatio librarii f. 74. [illegible] „ Explicit enarratio de hominis opificio, auctore S. P. N. Gregorio Episcopo fratre inclyti, sanctaque memoria digni, Patris nostri Basilii Episcopi, qui fuit Rector „ Ecclesiæ Dei Cæsareæ Cappadociæ, qui scripsit nobis commentarium in Hexaemeron, ea qua a Deo præditus erat sapientia, ad utilitatem eorum, qui „ doctrinam amant, quoniam vero antequam commentarium illum in Hexaemeron absolveret, ex hoc feculo per voluntatem Dei migraverat, idcirco „ S. Gregorius frater ejus, hunc Librum scripsit de opificio hominis, qui in „ Libro de opere sex dierum a S. Basilio composito decrat; continet autem hic „ Liber S. Gregorii Capita xxxi. Quisquis vero hunc Librum evolverit, animæ suæ non mediocrem profectum comparabit.

17. Ejusdem B. Gregorii, *Expositio in Canticum Canticorum Salomonis*. [illegible] Præit integer textus Cantici Canticorum, juxta Versionem Syriacam, quam *Simplicem* vocant; incipitque fol. 74. [illegible] *Osculatus est me osculo oris sui*. Desinit autem fol. 75. a terg. in hæc verba [illegible] *Fac me audire vocem tuam: & veniens dilecte mi, & assimilare capreæ, binnuloque cervi super montes aromatum*. Tum hæc a calligrapho adnotata legas [illegible] *Explicit Canticum Canticorum Salomonis*. Consequuntur binæ Interpretis Syri Epistolæ; quarum prima [illegible] *Epistola Apologetica* inscripta, incipit fol. 75. a terg. hisce verbis: [illegible] *Homines, qui corporali adinvicem amore constricti sunt, rebus quoque corporeis mutuum suum amorem ostendunt, munera invicem dantes, quæ in promptu habent*. Hæc Epistola non reperitur inter opera S. Gregorii Nysseni; est enim ejus, qui opus istud S. Gregorii e Græco in Syriacum convertit. *Epistola Apologetica* altera. [illegible] fol. 76. [illegible] *Quum suavitatis tuæ Epistolam accepi, legique, statim in ea deprehendi divinum, qui in te inhabitat, amorem, bonamque, quam habes, voluntatem, erga universam in Christo fraternitatem*. Hæc quoque Epistola nondum lucem vidit: pertinet autem ad Syrum In-

terpretem, non ad S. Gregorium Nyssenum, Notandum tamen est, quod idem Interpres de versione sacrarum Literarum Græca, & Syriaca hoc loco differit; sic enim scribit. [illegible]

[illegible]

„ Etiam dilectionem tuam rogo, ne mens tua conturbetur, quum viderit,
„ diversum esse ordinem verborum hujusce libri, quando ad expositionem
„ deventum erit, ab eo ordine, quo in libro Syriaco sunt posita: non enim
„ in omnibus concordat, tam in hoc, quam in ceteris Sacris Voluminibus,
„ hæc Versio, quæ ex Ebræo in Græcum facta est, cum illa, quæ in Aramæam linguam ex Ebraica fuit elaborata. Sed in multis locis cernere est
„ nonnullorum verborum nominumque varietatem. Quum enim quædam
„ voces & nonnulla nomina sint, quæ in sermone Ebraico nunc duo, nunc
„ etiam tria significent; idcirco factum est, ut dum Græci in suam linguam
„ illa transferunt, aliter ea exponant, ac Syri interpretes. Exemplo sit
„ id, quod in principio hujus libri legitur. Aliter enim vocem illam Græcus vertit, aliter Aramæus. Aliud est enim dicere: *Osculetur me*, & aliud
„ *Osculatus est me*. In Aramæa siquidem Versione, tamquam de re, quæ olim
„ sibi contigit, ait Sponsa: *Osculatus est me osculo oris sui*. At vero in Græca Interpretatione rem, quam nondum consequuta est, postulat, dicens:
„ *Osculetur me osculo oris sui*. Cui quidem Interpretationi beatus quoque
„ Gregorius in sua expositione adhæret, utpote qui Græcus erat, & ex Græco interpretatus est. Nos itaque si hanc vocem ita redderemus, uti in Syriaco legitur, vim expositionis everteremus, quum expositioni vox nullatenus responderet. „ Subjungit fol. 77. varias hujusmodi lectiones non modo inter Græcam & Syriacam Versionem occurrere, sed etiam in ipsa Græca Interpretatione reperiri: [illegible]

[illegible]

[illegible] ,, Atque ut pluribus te non detineam, satis sunt hæc, ut puto, ad te suadendum, ne videlicet negotium tibi facessat varietas vocum,
,, quas non ita positas cernis, sicuti in Syriaca versione habentur. Hoc enim
,, ipsum non modo in vocibus hujus Libri Cantici Canticorum peregimus,
,, sed etiam in reliquis vocibus aliorum Librorum, quas idem Interpres (*ni-*
,, *mirum S. Gregorius Nyssenus*) in testimonium sermonis sui adducit. In
,, omnibus siquidem Sacris Codicibus passim hæc varietas inter Græcum &
,, Syriacum occurrit. Sed quid dico, in duabus linguis varietatem vo-
,, cum & sensuum reperiri; quum in una eademque lingua comperimus
,, idem ipsum existere? Ecce enim in Græco sermone plures sunt Interpre-
,, tes, qui ex Ebraico in Græcum transtulere. Ac primum quidem ante
,, Domini nostri adventum diebus Ptolemæi Regis Græcorum, Septuaginta
,, illi Interpretes id una simul peregerunt, eorumque Versio juxta ipsorum
,, numerum appellatur. Posthæc Aquila interpretatus est: deinde Symma-
,, chus: & post hunc Theodotion: inventa est quoque alia Anonymi Inter-
,, pretis Versio, quæ Quinta dicta fuit: item alia, quæ Versio Sexta, & alia
,, quæ Septima est nuncupata. Istæ autem omnes Versiones quamquam in una
,, eademque lingua sunt adornatæ, in multis tamen vocibus ac nominibus
,, ab invicem discrepant: eo quod unusquisque Interpres, prout nomen aut
,, vocem intelligere poterat, ex Ebræo in Græcum transtulit: quemadmo-
,, dum in hac voce *Raphaim* cernere est. Hoc enim nomen in Ebraico mo-
,, do *Medicos* significat, modo *Gigantes*: quumque unum idemque nomen
,, sit immutabile, sensus tamen diversos indicat. Quare alius quidem Inter-
,, pres reddidit *Medicos*, alius vero *Gigantes*. Similiter plura alia reperimus
,, nomina, diversas res significantia. Hæc vero dilectioni tuæ perscripsi, ut
,, excusationem tibi afferam, propter nominum vocumque varietatem, quam
,, in hoc Libro repereris. Ecce enim in capite hujus Voluminis posui tibi
,, ipsum Cantici Canticorum Librum, ut pronum tibi sit, si velis, cogno-
,, scere, quemadmodum unaquæque vox in Syriaca quoque Versione se ha-
,, beat. ,, Porro ex hac Præfatione perspicuum fit, non alium fuisse ejus auctorem, quam Jacobum Edessenum, cui cognomentum *Interpres Librorum* idcirco adhæsit, quia in urbe Edessa transferendis e Græco in Syriacum tam Sanctorum Patrum, quam hereticorum Monophysitarum, ac præsertim Severi Antiocheni voluminibus, operam dedit; quemadmodum Tom.1. Bibl. Orient. p.468. & Tom.2. p.337. adnotavimus.

18. *S. Gregorii Nyssæ Episcopi , fratris S. Basilii , Epistola* , præmissa expositioni in Canticum Canticorum ; quæ Epistola in hoc nostro Syriaco Codice , *Oratio prima* in Canticum Canticorum appellatur . [illegible] fol. 77. Initium . [illegible] *Gratum & acceptum mihi fuit studium , quod honestæ tuæ vitæ & puræ animæ convenit , de Cantico scilicet Canticorum , quod & coram , & tuis ad nos exposuisti literis* . Vide Tom. 1. cit. Oper. S. Gregorii Nysseni pag. 468. ubi hæc Oratio adpellatur *Procemium* , & *ad Olympiadem* inscribitur . At in Syriaca Versione , inducitur S. Gregorius colloqui non cum femina Olympiade , sed cum Anonymo masculo : Interpres enim semper utitur genere masculino , nunquam feminino : quale est illud , [illegible] *studium tuum* , [illegible] *vitæ tuæ & animæ tuæ* . Adnotatio librarii fol. 79. [illegible] *Explicit Oratio prima , quæ continet causam Apologiæ* , idest , Præfationem , seu Procemium .

19. Oratio secunda . *Osculetur me osculo oris sui* , usque ad illud , *Te dilexit rectitudo* [illegible] fol. 79. Initium [illegible] *Quicumque juxta dictum B. Pauli veterem hominem , tamquam sordidum aliquod vestimentum , exuistis cum ejus actionibus , & desideriis* . Vide Tom. 1. pag. 474. ubi vocatur *Homilia prima* .

20. Oratio tertia . *Nigra sum , & formosa , filiæ Jerusalem* , usque ad : *Et pasce hædos tuos in tabernaculis pastorum* . [illegible] fol. 84. Initium . [illegible] *Non erat pulchritudo sacri tabernaculi testimonii , quæ apparebat extrinsecus , par ei quæ occulta erat intus* . Vide Tom. 1. cit. pag. 489. ubi dicitur *Homilia secunda* .

21. Oratio quarta : *Equitatui meo in curribus Pharaonis* , usque ad : *Botrus cypri patruelis meus in vineis Engaddi* . [illegible] fol. 89. Initium . [illegible] *Quæcumque ante eu , quæ nunc lecta sunt , considerata sunt in principio Cantici Canticorum* . Vide Tom. 1. p. 503. ubi dicitur *Homilia tertia* .

22. Oratio quinta . *Ecce pulchra es , propinqua mea , ecce pulchra es* , usque ad : *Adjuravi vos , filiæ Jerusalem , in potestatibus , & virtutibus agri , si excitetis & expergisci faciatis charitatem , donec velit* . [illegible] fol. 94. Initium [illegible] *Ajunt , eos , qui aurum arte expurgant , si per aliquam sordidam materiam permisceatur* . Vide Tom. 1. cit. pag. 518. ubi dicitur *Homilia quarta* .

23. Oratio sexta . *Vox patruelis mei . Ecce hic venit* , usque ad : *Revertere cito , o patruelis , sis similis capreæ aut hinnulo cervorum supra montes concavos* . [illegible] fol. 100. Initium . [illegible] *Quæ per lectionem nunc nobis sunt proposita ex Philosophia* . Vide Tom. 1. cit. pag. 537. ubi dicitur *Homilia quinta* .

24. Ora-

24. Oratio septima. *In lectulo meo noctu quæsivi quem diligit anima mea*; usque ad, *Omnes tenentes gladium, periti pugnæ, vir gladium suum super femur suum propter stuporem in noctibus*. [illegible] fol. 106. Initium [illegible] *Rursus magna & excelsa dogmata a Cantico Canticorum per hanc docemur lectionem*. Vide Tom. 1. cit. pag. 555. ubi dicitur *Homilia sexta*.

25. Oratio octava. *Ferculum sibi fecit Salomon Rex ex lignis Libani*: usque ad: *Tota pulchra es, propinqua mea, & macula non est in te*. [illegible] fol. 110. a terg. Initium. [illegible] *In multis Rex Salomon assumitur in typum veri Regis*. Vide Tom. 1. oper. S. Gregorii Nysseni pag. 569. ubi *Homilia septima* inscribitur.

26. Oratio nona. *Veni a Libano sponsa, veni a Libano. Venies & transibis ab initio fidei a capite Sanir & Hermon*; usque ad: *Cor indidisti nobis ex oculis tuis, & in una torque colli tui*. [illegible] fol. 117. a tergo. Initium [illegible] *Quam pulchra sunt ubera tua, soror mea sponsa, quam pulchra sunt ubera tua præ vino, & odor vestimentorum tuorum præ omnibus aromatibus*. Et post pauca. [illegible] *Beatus Apostolus, qui magnas ad Corinthios recensuit visiones, de se ipso dicit, se dubitare, an in corpore, an vero in mente sua ad mysteria Paradisi elevatus esset*. Vide Tom. 1. oper. S. Gregorii Nysseni, pag. 592. ubi dicitur *Homilia octava*.

27. Oratio decima. *Quam pulchra sunt ubera tua soror mea sponsa*: usque ad: *Fons hortorum, puteus aquarum viventium, & fluentium de Libano*. [illegible] fol. 120. a terg. Initium. [illegible] *Si cum Christo consurrexistis, quæ sursum sunt cogitate, non quæ in terra*. Vide Tom. 1. cit. pag. 700. ubi *Homilia nona* dicitur.

28. Oratio undecima. *Surge Aquilo, & veni Auster: & persla hortum meum*, usque ad: *Ego dormio, & cor meum vigilat*. [illegible] fol. 126. Initium. [illegible] *Quum divinorum verborum nobis proposita contemplatio, & consequentia Cantici Canticorum*. Vide Tom. 1. cit. pag. 618. ubi dicitur *Homilia decima*.

29. Oratio duodecima. *Vox patruelis mei pulsat ad ostium*: usque ad: *Patruelis meus misit manum suam per foramen, & venter meus commotus est in ipsum*. [illegible] fol. 129. Initium. [illegible] *Hoc quoque est unum ex magnis Domini præceptis*. Vide Tom. 1. oper. S. Gregorii Nysseni, pag. 628. ubi dicitur *Homilia undecima*.

30. Oratio tertia decima. *Surrexi ego, ut aperiam patrueli meo, manus meæ stillarunt myrrham*: usque ad, *Percusserunt me, vulneraverunt me, abstulerunt*

lerunt peplum a me custodes murorum. [illegible] fol. 133. a terg. Initium. [illegible] *Qui trans mare peregrinationem, opum parandarum spe, suscipiunt*. Vide Tom. 1. cit. pag. 641. ubi dicitur *Homilia duodecima*.

31. Oratio decima quarta. *Adjuravi vos, filiæ Jerusalem, in potestatibus ac viribus agri, si inveneritis patruelem meum*: usque ad, *Oculi ejus sicut columbæ ad aquarum copias: ablutæ lacte, sedentes juxta copias aquarum*. [illegible] fol. 138. a t. Initium [illegible] *Is, qui per Mosen quidem initia Legis tradidit*. Vide Tom. 1. oper. S. Greg. Nysseni p. 657. ubi dicitur *Homilia tertia decima*.

32. Oratio decima quinta. *Maxillæ ejus, tamquam aromatum phialæ*: usque ad, *Hic est patruelis meus, & hic proximus meus, filiæ Jerusalem*. [illegible] fol. 143. a terg. Initium. [illegible] *Beatus Paulus, qui lacte puro, in quo dolus non est, puerilem Ecclesiæ ætatem nutrit*. Vide Tom. 1. cit. pag. 633. ubi dicitur *Homilia decima quarta*.

33. Oratio decima sexta. *Quo abiit patruelis tuus, o pulchra inter mulieres?* usque ad: *Unica est matri suæ, electa genitrici suæ* [illegible] fol. 149. Initium. [illegible] *Philippus ille, qui ex civitate Andreæ & Petri fuisse perhibetur*. Vide Tom. 1. oper. S. Gregorii Nysseni pag. 690. ubi dicitur *Homilia decima quinta*. In Codice nostro desiderantur aliquot folia in fine hujusce expositionis in Canticum Canticorum.

Porro Codex iste eadem manu exaratus est, ac illi, qui *Severi Antiocheni* opera continent, suntque inter Nitrienses 28. 29. 30. 32. & 34. a nobis recensiti Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 569. ad p. 572. ac præsertim simillimus videtur Codici Nitriensi 31. cui præmittitur *Jacobi Edesseni Epistola de Punctis & Orthographia Syriaca*. Hic enim, ut supra dictum est, unus idemque existimatur, tam illorum Severi Homiliarum interpres, quam author duarum memoratarum Epistolarum, quæ expositioni S. Gregorii Nysseni in Cantica præfiguntur. Ac proinde ineunte seculo octavo eundem Codicem exaratum fuisse censemus. Id quod ex Adnotatione sequenti confirmatur: nam, ut mox dicemus, idem ipse Codex una cum aliis CCL. Codicibus anno Chr. 932. pro Scetensi Syrorum Monasterio a Mose Nisibeno Abbate comparatus fuit.

Adnotatio manu recentiori adposita initio hujus Codicis fol. 1. [illegible] „ Emit hunc Librum cum aliis pluribus, numero CCL. Codici-„ bus.

„ bus, Moses peccator, Abbas Syrorum in deserto Scetensi, pro eodem Sce-
„ tensi Monasterio, ab Abrahamo, & Abibo, & Johanne, Haranitis, filiis Jo-
„ sephi Presbyteri bonæ memoriæ. Ut Deus ipsis, eique requiem & veniam lar-
„ giatur, omnibusque, qui partem in eo habent, sive verbo, sive opere. Ne-
„ mini autem fas esto: illos extrahere ex eodem Cœnobio, per vivum Dei ver-
„ bum, neque eos usurpare, aut expungere, sive delere hanc memoriam. Qui
„ vero secus ausus fuerit, anathema Dei incurrat. Ora pro eo, qui scripsit, ut
„ misericordiam consequatur. Contigit adventus horum librorum cum præ-
„ fato Mose Nisibeno Abbate, Anno Græcorum 1243., hoc est, Christi 932.

C V I I.

Codex antiquissimus, in fol. membraneus, Stronghylis; sive vetustis Syriacis literis elegantissime exaratus, constans foliis 135. Inter Codices Syriacos Vaticanos olim Decimus quintus. Ibi continentur.

1. S. JOHANNIS EPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI (idest Chrysostomi) Homilia in illud, quod dictum est per Prophetam [Jeremiam] *Domine, non est in manu hominis via ejus.* [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Vide S. Johannis Chrysostomi operum edit. Paris. anno 1718. & seq. Tom. VI. p. 157. Savilian. Tom. 5. p. 168. Morell. Tom. 3. p. 909. Claudit eam Homiliam hæc Adnotatio librarii, fol. 7. a terg. [illegible] *Explicit Homilia S. Johannis in illud: Domine, non est in manu hominis via ejus.*

2. Ejusdem *S. Johannis*, de illis, qui signaculum Baptismi accipiunt: & quam ob rem Baptismus dicitur Regeneratio, non autem Baptismus Remissionis: & quod peccatum sit, non modo quod quis perjuret, sed etiam quod juret dumtaxat, etiamsi juramentum observet. [illegible] f. 8. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. oper. S. Johannis Chrysostomi edit. Paris. 1718. p. 225. ubi inscribitur: *Catechesis prima ad illuminandos: & cur Lavacrum regenerationis, non autem remissionis peccatorum dicatur; quodque periculosum sit, non modo pejerare, sed etiam jurare, etiamsi recte juremus.* Initium: *Quam desiderabilis amabilisque est juvenum fratrum chorus.* Adnotatio librarii fol. 14. a terg. [illegible] *Explicit Homilia S. Johannis de Juramentis, deque Baptismo.*

3. Ejusdem *S. Johannis*, de eodem argumento; ubi ostendit, non modo mendacium peccatum esse, sed etiam quum recte juratur: qui enim jurat, in caput suum jurat: & quod Christus convenienter tertia die resurrexit [illegible] fol. 15. Initium. [illegible] *Numquid pravam illam jurandi consuetudinem ex ore vestro*

abjecistis? Non enim e mea mente exciderunt, & verba, quæ vobiscum loquutus sum, & ea, quæ vos mihi estis polliciti. Adnotatio librarii fol. 20. a terg. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܘ̈ܡܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡ ܕܗܒܐ *Explicit Homilia S. Johannis de Baptismo, & Juramentis*. Hanc Chrysostomi Homiliam, quæ ejusdem eloquentissimi Doctoris, & venam, & ingenium usquequaque spirat, nemo hactenus, quod sciam, aut Græce, aut Latine edidit: eam proinde in Adpendice ad hunc nostrum Catalogum, una cum reliquis tam ipsius Chrysostomi, quam aliorum SS. Patrum Scriptis, quæ in Vaticanis Codicibus, nondum edita, occurrunt, in gratiam sacræ Eruditionis cultorum vulgabimus.

4. Ejusdem *S. Johannis*, in illud Apostoli: *Propter fornicationem autem unusquisque uxorem suam habeat*. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܗܝ ܕܦܘܠܘܣ ܗܘ ܕܡܟܬܒ ܠܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܕܐܡܪ. ܘܡܛܠ ܙܢܝܘܬܐ ܟܠܚܕ ܐܢܬܬܗ ܬܐܚܘܕ fol. 20. a terg. Initium. ܠܘܬ ܡܥܝܢ̈ܐ ܕܕܒܫܐ ܝܘܡܢܐ ܨܒܝܬ ܕܐܕܒܪܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܕܒܫܐ ܕܠܐ ܡܥܒܕ ܐܦ ܚܕ ܙܒܢ ܣܘܓܦܬܐ *Ad mellis fontes hodie statui vos deducere, mellis, quod fastidium nunquam parit*. Vide Tom. 3. oper. Chrysost. edit. Paris. 1721. pag. 193. Adnotatio librarii fol. 28. a terg. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܙܢܝܘܬܐ ܘܓܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ *Explicit Homilia S. Johannis de Fornicatione & Adulterio*.

5. Ejusdem *S. Johannis*, in illud: *Si peccaverit in te frater tuus, corripe eum inter te & ipsum* ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܥܠ ܗܝ ܕܐܢ ܢܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܐܟܣܝܗܝ ܒܝܢܝܟ ܠܒܝܢܝ fol. 28. a terg. Initium. ܡܛܠ ܕܚܪܝܦܐܝܬ ܚܪܙ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܫܠܝܢ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ *Quoniam acrem in eos sententiam protulit, qui cuipiam ex his pusillis offendiculo fuerint*. Adnotatio librarii fol. 32. a terg. ܫܠܡ ܥܠ ܗܝ ܕܐܢ ܢܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܐܟܣܝܗܝ ܒܝܢܝܟ ܠܒܝܢܘܗܝ *Explicit in illud: Si peccaverit in te frater tuus, corripe eum inter te & ipsum*. Est Homilia LX. in Matthæum, quæ incipit: *Quia acri oratione adversus eos, qui aliis offendiculo essent, usus*, Vide Tom. 8. oper. S. Johannis Chrysostomi edit. Paris. 1727. pag. 605.

6. Ejusdem *S. Johannis*, in illud effatum Christi Domini in Evangelio: *Pater meus opera operatur usque modo, & ego operor*. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܗܝ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܕܐܒܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܦܠܚ: ܐܦ ܐܢܐ ܦܠܚ ܐܢܐ fol. 32. a terg. Initium ܛܒ ܐܟܪܝܬ ܠܟܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ *Valde vos contristavi verbis, quæ nuper loquutus sum vobis*. Deest finis, ab iis verbis, fol. 36. a terg. ܘܗܐ ܠܗ ܫܡܫܐ ܫܪܝܗܝ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܘܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ. ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ *Et ecce sol eum solvit, & luna, & stellæ, & omnis creatura superna, & inferna. Sed his omnibus*. Vide Tom. 12. S. Johannis Chrysost. edit. Paris. an. 1735. pag. 382. ubi Homilia hæc inter undecim Homilias, a Patribus Maurinis ex Bibliotheca Vaticana in lucem primum prolatas, nona recensetur.

7. E. *S. Johannis Chrysostomi, Demonstratio de Passione Domini nostri*, necdum typis vulgata; verum, proh dolor! avulsis ex Codice nostro aliquot foliis, nonnisi exordium superest, ܬܘܚܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܚܫܗ ܕܡܪܢ fol. 44. a terg. Initium. ܘܙܕܩ ܠܢ ܕܗܝ ܕܣܝܡܐ ܠܢ ܢܣܝܒܪ. ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܦܨܢܝ ܡܢ ܗܕܐ ܫܥܬܐ. ܐܠܐ ܡܢܐ. ܐܒܐ ܫܒܚ ܫܡܟ *Decet enim, ut id, quod supervenit perferamus. Non, inquam, salvum me fac ab hac hora; sed quid? Pater glorifica nomen tuum*.

8. Ejusdem *S. Johannis Chrysostomi*, Parænesis, sive Adhortatio ad Theodorum lapsum; principio mutila, Incipit fol. 47. ab iis verbis: ܠܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܩܢܝܢܗܘܢ ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܡܚܪ ܒܗܘܢ ܫܒܩ ܠܗܘܢ. ܘܗܝ ܕܐܝܬܝܗ ܕܝܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܗܦܘܟ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܒܢܝ ܐܢܫܐ ܡܫܬܪܝܐ ܠܗ. *Et hoc ipsis ne respiciendi quidem facultatem reliquit, neque*

neque eo revertendi, unde exciderunt. Nam hæc cogitatio, &c. Vide Tom. 1. oper. S. Johannis Chryfoft. edit. Parif. 1718. a pag. 2. Folia duodecim a num. 35. ad 46. ad eandem Parænefim pertinent; fed ex bibliopegi infcitia luxata funt, atque perperam compacta.

9. *S. Jacobi Sarugenfis Epifcopi, Epiftola ad Samuelem Abbatem Monafterii Sancti Ifaac Gabulæ*, de Trinitate, & Incarnatione Verbi. Deeft initium, quod tamen fuppleri poteft ex Codice noftro Syriaco IX. in quo eadem Epiftola integra exhibetur. Incipit autem heic, fol. 56. ab iis verbis; [illegible] Videfis Tom. 1. Biblioth. Orient. p. 301. ubi ejufdem Epiftolæ fynopfim protulimus.

10. Ejufdem *S. Jacobi Sarugenfis Epifcopi, Epiftola ad Stephanum Bar-Sudaili Edeffenum*, de Paradifi, & Gehennæ æternitate, quam ex Scripturis, & ratione demonftrat, adverfus Origeniftas, in quorum hærefim eundem Stephanum aperte poftea lapfum confutavit Philoxenus Hierapolitanus Epifcopus in Epiftola, quam mox recenfebimus. [illegible] fol. 57. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 302.

11. *Xenaiæ Mabugenfis* (five Philoxeni Hierapolitani Epifcopi) *Epiftola ad Abrahamum & Oreftem Presbyteros Edeffenos, de Stephano Bar-Sudaili Edeffeno* [illegible] fol. 60. Initium. [illegible] id eft, *Stephanum, doctum illum virum, qui olim a nobis difceffit, nunc vero in Hierofolymorum regione moratur, accepi, ad vos miffife paucis ab hinc diebus quemdam e fuis, una cum Epiftolis, & Commentariis a fe editis*. Hæc Stephani Commentaria, ut f.pprimantur, nec in publicum prodeant, ne fidelium animos corrumpant, ac præfertim Sanctimoni.lium, admonet laudatos Presbyteros Edeffenos Abraham.m, & Oreftem Xenaias. Errores autem illius hofce enumerat. „ Mendaces, inquit, Scripturas facit, &
„ fpem Chriftianis præcidit, docens cuique licere pro arbitratu peccare, prohi-
„ bens catechifmum, & Gentiles, Judæos, Hæreticofque a Deo avertens; fed
„ & facrum Baptifmum abrogat, & divinorum Sacramentorum dona tollit,
„ & labores, curfufque pro fectanda juftitia abolet. Si enim juxta impium ip-
„ fius dogma, non modo Judicium non erit, fed etiam ad unam eandemque
„ retributionis menfuram unufquifque deventurus eft, & eundem honorem
„ recipient Petrus difcipulus, ac Magus, Paulus prædicator, ac Judas proditor,
„ ceterique Apoftoli, ac Evangeliftæ: & quod fummæ impietatis, ac dementiæ
„ eft, omnia, adfirmat, unius, ejufdemque cum Deo naturæ effectum iri. „
Cetera hujus Stephani deliramenta, ex ifta Xenaiæ Epiftola delibavimus Tom. 2. Bibl. Orient. a p. 30. ham in errores Origeniftarum lapfus, primum quidem de hominis fine fic docuit, ut Paradifi & Gehennæ æternitatem tolleret, & infuper creaturas omnes rationales unius ejufdemque cum Deo fubftantiæ futuras effe adfirmaret. Quoniam vero idem Stephanus antequam hærefim fuam evulgaffet, Epiftolam ab ipfo Xenaia per quemdam fuum difcipulum, Abrahamum nomine, extorferat, qua Epiftola dictitabat, doctrinam fuam a Xenaia probari; idcirco idem Xenaias exemplar illius Epiftolæ ad Presbyteros memoratos tranfmittit, adjiciens, illum non modo a fe non laudibus exornari, fed potius pluribus reprehendi: concluditque in hæc verba: „ Quum igitur has meas literas acce-

 „ peri-

„ peritis, quod æquum & congruum esse noveritis, id ad ipsum scribite, hominemque non perfunctorie, sed acriter reprehendite. Ego vero etiam Episcopo Hierosolymorum de ipso scripsissem, nisi & caussa Fidei obstaret, & „ quod sumus ab ejus communione separati. „ Quibus verbis hæreticus Xenaias Sanctum Eliam, Orthodoxum Hierosolymorum Antistitem perstringit, utpote sacri Concilii Chalcedonensis acerrimum propugnatorem, cujus Concilii Xenaias hostem se manifestum, atque hæreticorum Acephalorum primipilum ostentabat. Quare hæc Epistola scripta fuit ante annum 512. quo Sidoniensis pseudosynodus congregata est, jussu Anastasii Imperatoris, cui pseudosynodo Sotericus Cæsareæ Cappadociæ, & Philoxenus, id est, Xenaias Hierapolis, Episcopi præfuere, atque anathematizatis sacri Chalcedonensis Concilii decretis, effecere, ut Sanctus Flavianus Antiochenus, & S. Elias Hierosolymitanus Patriarcha in exilium relegarentur. Vide Cyrillum in Vita Sancti Sabæ apud Cotelerium Tom. 3. a pag. 289. ad 307. Deest finis hujus Epistolæ Xenaiæ.

12. *S. Cyrilli*, Epistola ad Rabulam Episcopum, ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܕܠܘܬ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ fol. 64. Deest initium hujus Epistolæ. Incipit autem ab iis verbis. ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܬܟܪܙܢ ܐܝܟ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܡܝܐ. *De ejus Humanitate prædicantur absque separatione; quemadmodum est illud, quod scriptum est in Evangelio: Nemo ascendit in cęlum, nisi is, qui descendit de cęlo, Filius hominis, qui erat in cęlo.* Adnotatio librarii fol. 65. ܫܠܡܬ ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܕܠܘܬ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ *Explicit Epistola S. Cyrilli ad Rabulam Episcopum Edessenum*. Docet Sanctus Cyrillus, Christum Dominum esse perfectum Deum, & perfectum hominem; laudat autem Rabulam, quod scripta Theodori anathematizaverit. Porro inter opera Græco-Latina S. Cyrilli edit. Paris. 1638. Tom. V. Par. 2, pag. 201. exstat fragmentum Epistolæ ejusdem S. Cyrilli ad Rabbulam Episcopum Edessæ, Latine tantum, cujus initium: *Ad incomparabilem quamdam alacritatem, & ad inexpugnabilem confidentiam nostras excitat animas sapientissimus Paulus*. Ubi de Rabbula sic loquitur: *Semper quidem tua splenduit Sanctitas, præcipue autem modo, facta omnibus Orientalibus columna, & firmamentum veritatis, & sicut quemdam pestiferum expellens morbum, novæ & abominandæ hæreseos Nestorii blasphemiam. Nam procedit quidem ex altera radice (illius dico, qui de Cilicia est) ista impietas.* Quibus verbis Theodorum Mopsuestenum indicat, de quo disertim in Syriaca ista S. Cyrilli Epistola: quæ proinde, tametsi initio mutila, digna tamen videtur, quæ a nobis Syriace, & Latine in publicam lucem ad calcem hujus Catalogi evulgetur. Quæ enim S. Cyrillus in superiore Epistola Græco-Latina ad *Proclum Episcopum Constantinopolitanum de Theodoro Mopsuesteno*, a pag. 199. dissruerat, eadem fere in ista ad Rabulam Syriaca Epistola occurrunt.

13. Ejusdem *S. Cyrilli*, fragmentum Epistolæ, scriptæ in Synodo Patrum Ephesi ad Nestorium, quando terminum pœnitentiæ dierum decem ei præfixerunt, si ab errore ad veritatem rediret, secus vero, anathemate percuteretur. Quumque non resipuisset, anathematizaverunt eum, una cum omnibus, qui dogmati illius aut consenserint, aut consensuri sint. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܐܬܟܬܒܬ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܣܘܣ ܠܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܕ ܩܒܥܘ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ ܐܢ ܗܘ ܕܢܬܘܒ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܫܪܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܢܬܚܪܡ. ܘܟܕ ܠܐ ܬܒ ܚܪܡܘܗܝ

[illegible] fol 65. Initium [illegible] *Vide igitur, quoniam, dum accedimus nunc ad illam sanctificantium Sacramentorum, benedictionem, & sanctificamur, & participes sumus sacri Corporis, & pretiosi Sanguinis Christi Salvatoris nostri.*

14. *Paphnutii Epistola ad Mosen Aghelensem.* [illegible] fol. 65. a terg. Initium. [illegible] *In plerisque hominibus satis diversas opiniones comperimus, vir præstantissime.* Hortatur Mosen, ut *Glaphyra S. Cirilli* e Græco in Syriacum sermonem transferat, his verbis: [illegible] *De Libro, inquam, qui Glaphyra vocatur, sapientissimi ac beatissimi Cyrilli Patriarchæ Alexandriæ; qui Liber promtuarium est utilitatis fidelibus, instar alterius Libri, qui de Adoratione in spiritu inscribitur, authore eodem Cyrillo, quique in Syriacum sermonem jam est translatus. Hic vero Glaphyrorum Liber, eo quod nondum, ut opinor, in Aramæam linguam conversus est, ideo zelum tuum excito, ut laborem suscipias, eumque interpreteris, Dei ope fretus, qui dat sapientiam, & largitur scientiam eis, qui illum rogant, & non hæsitant quod sint accepturi.* Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 82. ubi Mosen Aghelensem circa annum Christi 550. claruisse ostendimus.

15. *Mosis Aghelensis, Responsio ad Paphnutii Epistolam.* [illegible] fol. 66. Initium. [illegible] *Paphnuti, vere amice noster. Quæ charitatis fervore ductus, scripta ad me Epistola, hortatus es me vilem & indignum, ut facerem, discretioni tuæ ego morem gerens.* Ait Moses, hortatu Paphnutii, laborem se suscepisse transferendi e Græco in Syriacum S. Cyrilli Glaphyrorum Libri. De hac sua autem versione hæc tradit. *Lectorem rogo* (Syriacum textum habes Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 82. & seq.) *ut Textus hujus verba attente consideret: profunda sunt enim; si qua vero ex sacris Scripturis petita testimonia in hac versione occurrant, quæ Syriacis exemplaribus haud consentiant, ne animi pendeat: nam in Bibliorum Versionibus magnam est reperire discrepantiam. Idque palam deprehendes, si Versionem Novi Testamenti, & Davidis, a Polycarpo claræ memoriæ Chorepiscopo, ad beatum, fidelem, & Doctorem Xenaiam Mabugensem Syriace elaboratam evolvas; ubi mirari est tot varietates, quæ in Versione Syriaca e Græco confecta cernuntur. Nos autem, qui e sermone Græco in Syriacum, Christi ope, nunc interpretamur, ut erat in Græco textu, sic reddimus, & describi curamus ab hisce fratribus discipulis nostris tyronibus, a quibus, si quid in syllabis, aut in punctatione peccatum fuerit, prudentes lectores decet errata legendo corrigere.* Ex qua Præfatione colligimus, Primo, hunc Mosen Aghelensem fuisse Severi, & Xenaiæ, seu Philoxeni, erroribus Monophysiticis imbutum. Secundo, *Polycarpum Chorepiscopum*, rogante Xenaia Mabugensi, idest, Philoxeno Hierapolitano, Psalterium, & Novum Testamentum e Græco Syriace reddi-

reddidisse. Tertio, Syriacam Bibliorum Versionem, quam *Simplicem* adpellamus, antiquissimam esse, & a Græca in multis discrepare.

16. *S. Cyrilli Patriarchæ Alexandrini*, Glaphyrorum, sive rerum profundarum & absconditarum, quæ in Lege versantur, Prologus in Genesim; quod per omnia Mosis scripta mysterium Christi figurate significatur. [illegible] fol. 67. Initium. [illegible] *Scrutamini Scripturas, Judaico populo Christus inclamavit. Non alia ratione, inquit, ad vitam æternam pertingere potestis*. Vide Tom. 1. oper. S. Cyrilli, edit. Parif. ann. 1638. pag. 1. In nostro Codice Syriaco priora quinque folia dumtaxat supersunt: idest, a fol. 67. ad 72. Prologus desinit fol. 68. ibique incipit: [illegible] *Oratio prima, de Adam. Legis vere peritus & divinus Paulus, salutis per Christum mysterium considerans, ait*. Vide Tom. cit. oper. S. Cyrilli pag. 3.

17. *Canones Apostolorum*. [illegible] fol. 72. Desiderantur priores Canones LXXV. Incipiunt in hoc Codice a Canone LXXVI. his verbis. [illegible] LXXVI. *Eum, qui ex vita gentili accesserit, & baptizatus fuerit, vel ex improba vivendi ratione, non est æquum protinus Episcopum fieri*. Sunt autem in hac versione numero LXXXI. respondent tamen Apostolicis Canonibus, qui in Græco numerantur LXXXIV. Vide Concil. Labb. edit. Venet. 1728. Tom. 1. pag. 42. & seqq. Adnotatio librarii fol. 72. a t. [illegible] *Absoluti sunt Ecclesiastici Apostolorum Canones numero LXXXI.*

18. *Constitutio Apostolorum per Hippolytum*. Simon Cananæus de Canonibus Ecclesiasticis. *Simon Cananæus: ego quoque præcipio vobis: a quot oporset fieri impositionem manus Episcopi*. [illegible] fol. 72. a terg. Exstat Græce, & Latine Tom. 1. Concil. Labb. edit. Venet. 1728. p. 494. Lib. 7. Constitutionum, quæ tribuuntur Apostolis, cap. 27. *Ego Simon Cananeus constituo, a quot Episcopis debeat ordinari Episcopus*. Sequuntur in Codice nostro *Canones de Episcopis, Presbyteris, Diaconis, Diaconissis, Hypodiaconis, Lectoribus, & Cantoribus*; uti habentur in Constitutionibus laudatis cap. 28. ab iis verbis: *Idem de Canonibus. Episcopus benedicit, & non benedicitur*: usque ad; *Hypodiacono non licet excommunicare Lectorem, aut Cantorem, aut Diaconissam, aut Clericum, aut Laicum: Ministri enim sunt Diaconorum*. [illegible]

19. *De Primitiis & Decimis*. *Ego Matthæus constituo; de Primitiis, & Decimis: ut omnes Primitiæ offerantur Episcopo*. [illegible] fol. 73. Vide Lib. 8. Constitut. Apostolicar. cap. 30. Tom. 1. Concil. Labb. p. 495. Ibid. in Codice Syriaco. [illegible] *Idem de reliquis, ut benedictiones, quæ de mysteriis supersunt*. Vide Tom. 1. Concil. Labb. pag. 495. cap. 31.

20. *Præ-*

20. *Præcepta Pauli Apostoli: Omnis fidelis, sive vir, sive mulier, ubi e lecto mane surrexerint, & laverint, priusquam opus faciant, orent.* ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ. ܟܠ ܡܗܝܡܢܐ ܐܘ ܡܗܝܡܢܬܐ ܡܢ ܕܩܐܡ ܡܢ ܫܢܬܐ ܒܨܦܪ ܘܢܫܝܓܘܢ ܐܝܕܝܗܘܢ ܩܕܡ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܥܒܕܐ ܕܝܢ ܢܨܠܘܢ. ܡܫܠܡܢܘܬܐ f. 73. a t. Vide Lib. 8. Constitut. Apost. cap. 32. Conc. Labb. Tom. 1. p. 498. lit. C. usque ad finem capitis.

21. *De vacatione ab operibus, Præceptum Pauli & Petri. Unaquaque hebdomada bis vacent ab operibus, Sabbatho nempe, & Dominica.* ܡܛܠ ܒܛܠܢܐ ܕܥܒ̈ܕܐ. ܦܘܩܕܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܘܕܦܛܪܘܣ. ܢܒܛܠܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܟܠ ܫܒܬܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܫܒܬܐ ܡܢ ܒܚܕܒܫܒܐ fol. 73. a terg. Vide Lib. 8. Constit. Apost. cap. 33. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 498.

22. *De horis Precum. Pauli Apostoli. Precationes facite, mane, hora tertia, sexta, & nona, & vespere, atque ad galli cantum.* ܡܛܠ ܫܥܐ ܕܨܠܘܬܐ. ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ. ܨܠܘܬܐ ܥܒܕܘ ܒܨܦܪܐ ܘܒܬܠܬ ܫܥܝܢ ܘܒܫܬ ܘܒܬܫܥ ܘܒܪܡܫܐ ܘܒܩܪܝܬ ܬܪܢܓܠܐ f. 73. a terg. Vide Lib. 8. Constit. Apost. cap. 34. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 499.

23. *De diebus mortuorum*, quomodo, & quando oporteat fieri. *Pauli Apostoli*. Juxta alios vero, *Jacobi*. *Exequiæ vero mortuorum fiant tertio die.* ܡܛܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܐܝܟܢ ܘܐܡܬܝ ܢܬܥܒܕܘܢ. ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܝܥܩܘܒ. ܢܬܥܒܕܘܢ ܕܝܢ ܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܒܬܠܬܐ fol. 74. Vide Lib. 8. Constit. Apost. cap. 42. & 43. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 506.

24. Quod Clerici evocandi sint ad faciendam mortuorum memoriam, *In eorum igitur commemorationibus quum evocamini*, fol. 74. a terg. Vide Lib. 8. Constit. Apost. cap. 44. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 506. Initium. *Qui vero in exequiis mortuorum ad epulum funebre invitati estis.*

25. De iis, qui propter fidem exagitantur, & fugiunt, quomodo sint recipiendi. *Eos, qui propter fidem exagitantur, & ex una in aliam civitatem fugiunt*, fol. 74. a terg. ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܘܥܪܩܝܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܢܬܩܒܠܘܢ. ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ Vide Lib. 8. Constitutionum Apostolicarum cap. 45. Tom. 1. Concil. Labb. edit. Venet. 1728. pag. 507.

26. *Pauli & Petri*. Quod oporteat, in quo, quisque gradu locatus est, permanere, & præscriptos terminos non transgredi. *Illud enim omnes communiter præcipimus.* ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܟܠܢܫ ܒܝܬ ܕܪܓܗ ܢܩܘܐ ܘܠܐ ܢܥܒܪ ܥܠ ܬܚܘܡܐ. ܕܦܘܠܘܣ ܘܕܦܛܪܘܣ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠܢ ܐܟܚܕܐ ܡܦܩܕܝܢܢ fol. 75. Vide Lib. 8. Constit. Apost. cap. 46. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 507.

27. *Præceptum Pauli Apostoli*, de iis, qui primo ad mysteria accedunt. *Ego Paulus minimus Apostolorum, hæc vobis Episcopis, Presbyteris, & Diaconis de Canonibus constituo. Qui primo ad mysterium pietatis accedunt*, fol. 76. a terg. Vide Lib. 8. Constit. Apost. cap. 32. Tom. 1. Concil. Labb. pag. 495. Definit in hæc verba: fol. 77. a t. ܗܘ ܕܡܠܦ ܐܦܢ ܥܠܡܝܐ ܗܘ. ܟܕ ܝܕܥ ܒܡܠܬܐ ܘܒܗ̈ܦܟܬܐ ܢܠܦ. ܢܗܘܘܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܝ̈ܠܘܦܐ ܕܐܠܗܐ. ܫܠܡ̈ܝ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ *Qui docet, etsi laicus sit, modo sit peritus in verbo, & honestis moribus, doceat. Erunt enim, inquit, omnes docibiles Dei.. Absolutæ sunt Constitutiones Apostolorum.*

28. *Item Ecclesiasticæ Constitutiones*, magnæ & sanctæ Synodi trecentorum & duodeviginti Episcoporum, quæ in urbe Bithyniæ Nicæa congregata est anno Epochæ Alexandri sexcentesimo trigesimo sexto, mense Haziran (Junio) constituitque ea, quæ infra scripta sunt. 1. De iis, qui seipsos abscindunt

dunt, vel exsecant. *Si quis propter egritudinem a Medicis excisus, aut a barbaris exsectus.* [illegible] fol. 77. a terg. Sunt xx. Canones Nicæni, in hoc Codice vetustissimo descripti, a fol. 77. a t. ad fol. 80. a t. usque ad illa verba Canonis vigesimi. [illegible] *De genuflexione. Quoniam sunt quidam, qui in die Dominico, & in diebus Pentecostes genuflectunt, ut omnia similiter in omni parochia serventur:* avulsis enim foliis, tam finis hujus Canonis, quam sequentes Conciliorum Canones exciderunt. Quæ tamen jactura resarciri commode potest ex altero vetustissimo Syriaco Codice, cujus infra synopsim dabimus; nam is Codex, sicut & olim iste, quem modo, recensuimus, continet integrum *Nomocanonem Ecclesiæ universæ*, a Johanne Antiocheno Scholastico, qui postea Constantinopolitanus fuit Patriarcha, Justiniani Augusti temporibus, collectum.

29. *S. Dionysii Areopagitæ*, de Cælesti, & Ecclesiastica Hierarchia, deque Divinis Nominibus, & mystica Theologia, unacum commentario Anonymi Syri. A fol. 81. usque ad fol. 115. Opus initio & fine carens, &, quod caput est, folia a bibliopegis confusa, & susque deque versa. Quæ tamen colligere potuimus, sunt hæc. Videlicet, I. fol. 81. *De mystica Theologia*, ex Cap. 2. *Quomodo oporteat etiam uniri ac laudes referre omnium creatori, qui est supra omnia:* & ex Cap. 3. *In Theologicis informationibus, quæ sint affirmantes de Deo loquutiones, & quæ negantes.* Initium, [illegible] II. Fol. 82. 83. ex Ecclesiastica Hierarchia, Cap. 2. de iis, quæ in Baptismo paraguntur: cap. 3. de iis, quæ in Synaxi: Cap. 4. de iis, quæ in sacro unguento: Cap. 5. de sacrorum Ordinum Consecrationibus: Cap. 6. de Ordinibus, qui initiantur: Cap. 7. de iis, quæ fiunt circa defunctos. Initium fol. 83. a tergo. [illegible] *Mysterium super his, qui sancte obdormiunt. Coacto cætu sacro, divinus Antistes, si quidem Sacerdos fuerat, qui obdormivit, ante portam Altaris illum ponit; sin autem ex populo, ad Sacrarium defert, hoc est, ante Sacerdotum introitum, longe faciens eum a porta Altaris.* Vide S. Dionysii opera Græco-Lat. Antuerpiæ 1634. Tom. I. pag. 408. Ad hanc etiam Ecclesiasticam Hierarchiam pertinet in Codice nostro folium 82. ubi agitur de Ordinibus, qui initiantur, III. Fol. 84. ad fol. 115. ex libro de Divinis Nominibus. Videlicet, fol. 90. [illegible] *Caput secundum, de copulata distinctaque Theologia, & quæ sit Divina unio, & distinctio.* Vide Tom. I. oper. S. Dionysii Antuerpiæ 1634. pag. 489. Fol. 87. a terg. [illegible] *Caput tertium: Quæ sit vis Orationis?* Vide Tom. I. oper. S. Dionysii pag. 535. Fol. 105. *Caput quartum, de Bono, Pulchro, Luce, Amore, Zelo*, &c. Deest initium: incipit autem sic: [illegible]

[illegible] Fol. 106. *Caput quintum. De ente; in quo etiam de Exemplaribus.* [illegible] Vide Tom. 1. Oper. S. Dionysii pag. 687. Fol. 112. a terg. *Caput sextum. De Vita* [illegible] Vide Tom. 1. Oper. S. Dionysii pag. 734. Fol. 114. *Caput septimum. De Sapientia, Mente, Ratione, Veritate, Fide.* [illegible] Vide Tom. 1. Oper. S. Dionysii pag. 774. Cetera desiderantur.

30. *Petri* (*junioris*, cognomento Callinicensis) *Archiepiscopi Antiocheni*, Liber adversus Damianum [illegible] A fol. 115. ad fol. 135. Initium a Cap. 2. [illegible] *In illud, quod dixit David: Unum est, quod dixit Deus, & duo hæc audivi. Et in illud, quod ait: Ego dixi in extasi mea: Omnis homo mendax. Sancti Basilii in Psalmum sexagesimum primum.* Petrus iste, Monophysitarum Severianorum Antiochenus Patriarcha, post Pauli Nigri depositionem, a Jacobitis suffectus anno Græcor. 889. Chr. 578. decessit anno Græcor. 902. Chr. 591. Damianus autem ab anno Chr. 568. ad 607. Alexandrinus Coptitarum Patriarcha fuit. Nos res Petri gestas descripsimus Tom. 2 Bibl. Orient. pag. 69. ad 82. & pag. 332. ad 333. Binas habuit cum hæreticis sui temporis, hæreticus & ipse, Quæstiones: primam scilicet, cum Johanne Archimandrita, & Probo, ac Stephano, quam ex Chronico Dionysii Tom. 2. cit. a pag. 72. recitavimus. Alteram cum Damiano Alexandrino Patriarcha, quam Timotheus in lib. de Receptione hæreticorum, apud Cotelerium Tom. 3. Monument. Eccl. Græc. pag. 400. tangit his verbis: *Petriani* (idest, hujus Antiocheni Petri sectatores) *affirmant, hypostasim esse solas proprietates absque substantia: eamque ob quæstionem adeo eum secta Damianistarum contenderunt, ut scripta multa utrinque prodierint, quæ certamen eorum testantur.* Verum hæc quæstio rectius a Gregorio Abulpharagio Barebræo exponitur in Chron. Syr. Par. 2. ubi de Petro Callinicensi hæc scribit. *Post depositionem Johannis, & Probi* (Syriacum textum habes Tom. 2. Bibliothecæ Orientalis pag. 332.) *cœpta est quæstio inter Damianum Alexandrinum, & Petrum Antiochenum. Nam quum Tritheitæ quidam aliqua Capitula scripsissent, eaque ad Damianum transmisissent, instantes, ut responderet; Damianus propositas quæstiones solvit, suumque Librum ad Petrum Antiochenum deferendum curavit, postulans, ut illum examinaret, & corrigeret quæ emendatione indigere judicasset. Petrus Librum percurrens, reperit,* [illegible] *Proprietates notionales*, sive Characteristicas, *Personarum Sanctæ Trinitatis, Personas ab Authore adpellari. Noluit tamen Damianum ab initio reprehendere, sed errorem tantummodo eidem innuit, rescribens, Capitula quædam in eo Libro occurrere, quæ sibi dubia, & obscura visa fuissent, quæ proinde expositione & commentario indigerent. Pupugit responsum hujusmodi Damianum, suamque doctrinam ex invidia minime fuisse receptam, arbitratus, quæstionem in dissidium & contentionem vertit. Quumque Petrus generalem ea de re Conventum indicere cogitasset, obstitit Damianus. Tum demum Petrus arrepto calamo,* [illegible] *Tres adversus Damianum Tractatus conscripsit.* Vide quid de hoc inter Petrum & Damianum dissidio tradit Quienus in Orien-

te Christiano Tom. 2. pag. 441. & pag. 1359. ubi, præter laudatum a nobis Barebræi locum, citat etiam Timotheum de Recept. Hæreticor. num. 15. & S. Sophronium in Epist. ad Sergium Cp. Jam vero ad Opus Petri Antiocheni, quod attinet, Barebræus loc. cit. testatur, illud in tres Tractatus divisum fuisse. Vero similius videtur, *quatuor Partibus* contineri, ita ut unaquæque Pars Capitula XXV. comprehendat: quemadmodum indicavimus Tom. I. Bibl. Orient. pag. 77. Exstat enim Opus illud, etsi mutilum, in Codicibus Syriacis Vaticanis XV. & XVII. (alias XXXIX. & XLVII.) & in altero quidem Codice, quem postea recensebimus, continentur Capita L. nimirum, a XXVI. ad L. In hoc vero, quem præ manibus habemus, Codice, fragmenta quædam exhibentur, nimirum Capita II. III. IV. V. X. XI. XIV. XV. LXXXIV. & LXXXVIII. hisce titulis prænotata. Videlicet.

Primo, fol. 115. *Cap.* II. ut supra. Profertur testimonium ex S. Basilio in Psalm. LXI. & in Psalm. CXXV.

Secundo, fol. 115. *Caput* III. *In illud Jeremiæ: Non est in manu hominis via ejus. Sancti Johannis Episcopi Constantinopolitani, ex Homilia in hoc ipsum dictum.* ܓ̈. ܡܛܠ ܗܘ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܘܪܚܗ. ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܡܛܠܬܗ ܕܗܕܐ ܡܠܬܐ Contulimus hanc Syriacam Homiliæ Chrysostomianæ, a Petro Callinicensi productam versionem, cum illa, quæ supra a nobis recitata est ex hoc ipso Codice fol. 5. & reperimus, diversam esse interpretationem.

Tertio, fol. 118. *Caput* IV. *In illud, quod apud eundem Jeremiam dicitur: Sic dicit Dominus: Inveni migma in deserto cum interfectis gladio. Et in illud, quod postquam Dominus noster emisit spiritum, latus ejus lancea apertum est; & quid sibi vult illud Marci, Hora tertia erat, quum Dominus crucifixus est; quum Johannes dicat, Hora Sexta. Sancti Severi Patriarchæ Antiochiæ, ex Epistola* XXVII. *Libri noni, quæ post persequutionem scripta fuit ad Thomam Episcopum Germaniciæ.* ܘ. ܡܛܠ ܗܘ ܕܠܘܬ ܐܪܡܝܐ ܗܘ ܕܐܡܝܪ. ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ. ܐܫܟܚܬ ܫܚܝܩܐ ܒܡܕܒܪܐ ܥܡ ܩܛܝ̈ܠܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܡܛܠ ܗܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܫܕܪ ܡܪܢ ܪܘܚܗ ܐܬܦܬܚܬ ܓܒܗ ܒܠܘܓܟܝܐ. ܘܡܢܐ ܗܘ ܕܐܡܪ ܡܪܩܘܣ ܕܫܥܬܐ ܕܬܠܬ ܗܘܬ ܟܕ ܐܙܕܩܦ ܡܪܢ. ܘܝܘܚܢܢ ܐܡܪ ܕܫܬ. ܕܩܕܝܫܐ ܣܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܟܬܒܐ ܕܬܫܥܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܕܘܦܝܐ ܕܐܫܬܕܪܬ ܠܘܬ ܬܐܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܓܪܡܢܝܩܝܐ Porro in hac *Severi ad Thomam Germaniciæ Episcopum Epistola*, fol. 118. a terg. exstat insignis locus de Evangelio Matthæi cum corpore S. Barnabæ Apostoli in Cypro reperto. Syriacum textum dedimus Tom. 2. Bibl. Orien. pag. 81. Latinum accipe. *Quod autem latus Domini ac Dei nostri Jesu Christi, postquam spiritum tradidit, a milite lancea percussum sit, & ex eo sanguis & aqua mirabiliter effluxerint; divinus Evangelista Johannes scribit, cujus quidem facti nemo alius meminit. Nonnulli vero Matthæi Evangelio vim palam inferentes, id ibi obtrusere, quod contra Evangelistæ mentem est; ut scilicet ostenderent, Christi adhuc viventis latus a milite lancea prius percussum fuisse, quam is spiritum tradidisset. Hæc res summo studio discussa est, quum mea tenuitas in urbe Regia esset, Macedonii ejusdem urbis quondam Archiepiscopi caussa. Producto igitur in medium Matthæi Evangelio, quod magnifice descriptum erat, & in Regia æde summa cum veneratione servabatur, quodque, imperante claræ memoriæ Zenone, in urbe Cypri insulæ una cum Sancto Barnaba, Pauli in lustrandis regionibus, & in divinæ prædicationis muniis obeundis socio, repertum fuisse ferebant, eoque aperto, depre-*

deprehensum est, hujusmodi historiæ militis & lanceæ additamentum in ipso hauaquaquam extare. Vide quæ nos loc. cit. in eandem rem subjunximus. Ceterum a Severo in hoc Cap. citantur, præter laudatum Evangelii Matthæi Codicem, *Johannes Chrysostomus* in Matthæum: *Cyrillus Alexandrinus*: *Eusebius Cæsareensis* de Canonibus Evangelii, & in Epistolis ad Marinum: *Origenes*: *Dydimus*.

Quarto, fol. 120. a terg. *Caput* v. *In illud Esaiæ Prophetæ; quod missus est, ut prædicaret annum acceptum Domini. Ejusdem Sancti Severi, ex Epistola centesima quinquagesima Libri primi, ante Episcopatum, scripta ad Theognostum.* [illegible] Deest hujus Epistolæ, & Capitis finis.

Quinto, fol. 121. *Caput* x. Deest initium. Incipit autem sic: [illegible] Agitur in hoc capite de ea quæstione; quæ inter ipsum Petrum, & Damianum agitata fuit: nimirum, de *Proprietatibus, Personis, Hypostasi, Natura, & Substantia.* Laudantur, *S. Gregorius Theologus* in Oratione de S. Athanasio fol. 121. & 124. a terg. *Proclus* f. 121. & 124. a terg. *Severus* Cap. 1. Tractatus secundi, operis adversus Grammaticum [illegible] Ibid. *Damianus* [illegible] *In Epistola, quæ communiter ab ipso, & a quibusdam suis Episcopis scripta est ad Episcopos Orientis.* Ibid. *S. Cyrillus* [illegible] *Cap.* 3. *Thesaurorum*, fol. 123. *S. Basilius* Epist. ad Gregorium fratrem, f. 124. a terg. *Amphilochius*, fol. 125. *Damianus* [illegible] *In Epistola prolixa*, fol. 126.

Sexto, fol. 126. a terg. *Caput* xi. *Clara demonstratio, qua manifeste pluribus ostenditur, Patres Theophoros, dum eos instruunt, qui circa nominum significationem errant, ajunt, essentiam quidem significare naturam Deitatis; Deitatem autem significare essentiam: & quod Persona determinans, est unius cujusdam rei propositæ: & reliqua* [illegible] Adfertur locus ex ipso Damiano in Epist. ad Episcopos Orientis, fol. 127. 128. & 129. a terg. Laudatur quoque *S. Gregorius Theologus* in Orat. in sancta Lumina, fol. 128. a terg.

Septimo, fol. 130. *Caput* xv. *Quod, postquam in Epistola prolixa dixerat, indivisibile esse nomen Proprietatis, paullo post sui ipsius immemor, subjunxit, accuratius esse nomen Personæ, quam nomen Proprietatis.* [illegible] Adfertur locus ex Damiano ipso, fol. 130. a t. & fol. 131. a t. & fol. 133. ex Severo, Cap. 15. Tractatus secundi adversus Grammaticum Cæsareensem [illegible] fol. 131. ex S. Basilio [illegible] *Epistola ad Terentium*: ex eodem Damiano in Homilia Enthronistica [illegible] Cujus initium: *Qui ardenti recte Fidei amore fervent*: fol. 133. ubi Damianus de Christo sic ait: [illegible]

[illegible] *Hinc proprie ac vere Dei genitrix virgo creditur. Si enim simplex homo natus esset, quemadmodum garriunt ii, qui saluti nostræ invident, & œconomiam carnis tollunt: quomodo ea, quæ genuit, post partum virgo permansit? Quum igitur duas unius filii nativitates confitemur, unam quidem ex Patre æternam ante omnia secula, sine matre: alteram vero cum carne in novissimis temporibus absque semine ex Virgine Maria sine patre: unum eundemque, non duos Christos, dicimus, neque duos Filios, neque duas Naturas, neque duas Operationes: sed unum Filium, unam Naturam ipsius Verbi incarnatam, unam Personam, unum Prosopon, unam Operationem. Hoc ipsum, nullo apice mutato, Damianus habet in ea Epistola Synodica* [subjungit Petrus Callinicensis loc cit.] [illegible] *Quæ ab ipso scripta est ad Sanctum Patrem nostrum Jacobum, & ad omnes, qui in Oriente sunt, sanctos Deique cultores Episcopos, Presbyteros, Diaconos, & reliquos*. Atque his verbis designat Petrus *Jacobum*, cognomento *Baradæum*, seu Zanzalum, qui tam Syris, quam Ægyptiis, suis sectatoribus, nomen *Jacobitarum* dedit.

Octavo, fol. 134. *Caput* LXXXIV. *Quod Sancti Patres anathematizant eos, qui non confitentur post resurrectionem, carnem Domini, Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi esse incorruptibilem, impassibilem & immortalem; similiter eos, qui ajunt, cum deposuisse carnem, & nunc Dominum nostrum non habere carnem. Contra vero iidem Sancti Patres confitentur & prædicant, eandem ipsam carnem sedere ad dexteram, & nunc in carne esse Dominum nostrum, cumque eadem carne venturum, in carne, inquam, glorificata, incorruptibili, & immortali* [illegible] Laudantur f. 134. [illegible] *Severus Patriarcha Antiochiæ ex Libro primo adversus Julianum Alicarnasseum*. Ibid. [illegible] *S. Gregorius Theologus ex Epistola ad Cledonium*; cujus initium [illegible] Fol. 134. a terg. [illegible] *S. Johannes Episcopus Constantinopoleos ex Homilia* XI. *Expositionis in Epistolam secundam ad Corinthios*. Ibid. [illegible] *Severus Patriarcha Antiochiæ ex Epistola ad Orthodoxos Emessenos; cujus initium: Illis quidem, qui mente sapientes non sunt, aut intelligentia quomodocumque carent, rectaque disciplina sunt privati, convenientem ordinem Divina Scriptura largitur*.

Nono, fol. 135. a terg. *Capue* LXXXVIII. *In illud Apostoli: Gloria autem & ho-*

& honor, & pax omni operanti bona; Judæis primum, & Gentilibus. Ejusdem Johannis Chrysostomi, ex Homilia quinta in eandem Epistolam ad Romanos. [illegible]
[illegible]
Ex quo colligitur, Caput proxime antecedens, idest, LXXXVII. ex eadem Epistola ad Romanos esse desumtum, & ex eadem S. Johannis Chrysostomi interpretatione.

Is Codex, quantum ex characteris forma conjicere est, ante octavum Christi seculum videtur descriptus, si quidem folia a num. 81. ad 114. excipias, quæ etsi alia manu suppleta, ætatem tamen septingentorum ad minimum annorum præseferunt.

CVIII.

Codex antiquiss. in fol. membraneus, *Stronghylis*, seu rotundis Syriacis vetustis literis eleganter exaratus, constans foliis 429. Inter Codices Syriacos Vaticanos olim Quadragesimus septimus, alias Decimus septimus; quo continetur.

PETRI Junioris, cognomento Callinicensis, Syrorum Monophysitarum, PATRIARCHÆ ANTIOCHENI, *Liber secundus adversus Damianum, complectens Tractatum tertium.* [illegible] Pag. 2. Præmittitur Index Capitum vigintiquinque, quæ in hoc Tractatu tertio exhibentur. Videlicet, a Capite XXVI. ad L. inclusive. Porro de Petro, deque Damiano, motaque inter eos controversia, recole quæ adnotavimus ad Codicem CVII. proxime antecedentem. Incipit. Index. [illegible] Avulsis autem aliquot foliis, desideratur Index Capitum a XXVIII. ad XLIV. quæ tamen Capita suo loco integra habentur. Ut igitur quid hæc Capita complectantur, Lector habeat, ea singillatim recensebimus.

1. *Petri Archiepiscopi Antiochiæ*, Pars secunda, Tractatus tertius adversus Damianum, Caput XXVI. Quod quum Scriptor (Damianus scilicet) promisisset, mentem S. Gregorii Nysseni, impiique Eunomii quoad Generationem passivam, & eum, qui genitus est, se enucleaturum, quumque multas nugas in medium produxisset; oportet nos, in eorum gratiam, qui lecturi sunt, certis argumentis, clarisque demonstrationibus, ostendere circa Generationem, & Genitum, juxta Doctoris mentem, aliud esse Proprietatem, & aliud Personam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Pag. 5.
Initium. [illegible] Laudantur, eorumque verba recitantur, *S. Gregorius Nyssenus* pag. 6. Idem adversus Eunomium, Orat. 1. cujus initium [illegible] pag. 7. *Damianus* pag. 9. *S. Cyrillus* Lib. 8. expositionis in Johannem [illegible] pag. 10. & pag. 13. & 14. *S. Basilius* Orat. 1. in Eunonium pag. 15. *Damianus* pag. 21.

2. Caput

2. Caput XXVII. In idem argumentum. Initium. [illegible Syriac text] Pag. 21. a terg. Aliud nempe esse [illegible Syriac] *Generationem passivam*, quæ Proprietatem significat; aliud [illegible Syriac] *Qui genitus est*, quod Personam denotat. Citantur, *S. Greg. Nyssenus* pag. 24. 25. & 37. *Damianus* pag. 42. *Severus*, ex Homilia Enthronistica CXIX. [illegible Syriac] pag. 43. Idem *Severus*, Cap. 2. Orationis 2. operis adversus Grammaticum, [illegible Syriac] p. 44. *S. Greg. Nyss.* Orat. 1. adversus Eunom. pag. 45.

3. Caput XXVIII. Reprehendit Damianum, eo quod tempore, divisione, & separatione carentem Dei generationem, Personam esse dicat, & characteristicas Substantiæ Divinæ proprietates, substantias adpellet: item, eo quod in suis Heorstaticis adversus communem a nobis editam fidem scripserit [illegible Syriac text] Pag. 48. Citantur, *Damianus* p. 48. 51. *Petrus* ipse, hujus operis author, in alio opere, quod ait, se ex Cyrilli & Severi mente adversus eundem Damianum de *Fide* scripsisse, pag. 52. ad 55. & pag. 57. ad 59.

4. Caput XXIX. Expenditur quoddam S. Cyrilli dictum, quo Damianus, hæreticorum more, abutitur. [illegible Syriac text] Pag. 63. Citantur, *Severus*, cap. 3. Orat. 2. operis adversus Feliciſſimum. [illegible Syriac] pag. 64. Idem *Severus* Epist. 2. ad Sergium Grammaticum. [illegible Syriac] pag. 65. ad 67. Idem adversus patronos Juliani. [illegible Syriac] pag. 68. *Damianus* pag. 69. 70. 72. 73. *Severus* Epist. 3. ad Sergium Grammaticum pag. 74. ubi laudatur *S. Eustathius* Episc. Antiochiæ in exposit. Psalmi XCII. Idem *Damianus* Cap. 3. 9. & 13. suis operis, a p. 75. ad 79.

5. Caput XXX. Quod Damianus perperam statuit ex male intellectis S. Cyrilli verbis: Personam Patris esse communem substantiam: adeoque infert, eundem Damianum unam affirmare Personam esse Patris & Filii & Spiritus Sancti. [illegible Syriac text]

[illegible] Pag. 80. Citantur, *Damianus*, Epiftola ad Prullum per Zachariam miffa [illegible] p. 80. *S. Cyrillus* p. 82. 84. Idem *Damianus* p. 85. 86. *S. Cyrillus* in Apologia Anathematifmi XII. adverfus reprehenfiones Andreæ [illegible] pag. 91. *Greg. Nyffenus*, Cap. 34. Orationis adverfus Eunomium [illegible] p. 92. & p. 253. *Damianus* Cap. XIII. operis fui : [illegible] p. 94. *Severus* Cap. xx. Tractatus fecundi adverfus Grammaticum . [illegible] p. 96. ad 98.

6. Caput XXXI. Quod Damianus in fuis Heorftaticis non diftinguit Proprietates a Perfonis. Et quid nomine Ingeniti, Geniti, & Procedentis intelligatur. Et, an nomine Paternitatis, Deus Pater fignificetur ? Et in illud Severi dictum : Paternitatem nempe, five Ingenitum, & Genitum, & Procedentem, non effe vacua & inania nomina . [illegible] Pag. 105. Citantur, *S. Gregorius Nyffenus* in Epiftola ad fratrem Bafilium [illegible] p. 106. Idem in Epiftola ad cives Neocæfarienfes [illegible] p. 101. Idem Orat. v. adverfus Eunomium, [illegible] p. 102. 106. *Severus* Cap. I. Tract. 2. adverfus Grammaticum . [illegible] p. 104. 123. 124. 126. Idem *Severus* Homilia Enthroniftica CIX. [illegible] p. 107. 128. Idem *Severus* Cap. XVIII. Tract. 12. adverfus Grammaticum, quem [illegible] *Cæfareenfem* vocat, p. 108. & 109. Idem *Severus* in Libro adverfus Additamenta, feu Adpendicem Juliani . [illegible] pag. 113 *Greg. Nyffenus* Cap. XXIII. adverfus Eunomium p. 115. *Severus in Epiftola per Gerontium*, ad nos [ideft, ad Petrum hujus operis authorem] miffa . [illegible] p. 117. *S. Bafilius* Orat. I. adverfus Eunomium p. 120.

7. Caput XXXII. Quod Damianus effentiam, feu naturam cum Perfonis confundit . [illegible] Pag. 131. Citantur, *Damianus* in Epiftola, feu Apologia prolixa . [illegible] p. 132. 134. 135. 144. 145. Idem in Epiftola per Zachariam miffa, & ab eodem Petro lecta . [illegible]

[illegible] Cujus initium: *Quum Apostolicum opus nunc quoque Venerabilis Beatitudo vestra ostendit*, p. 137. 140. 141. 142. 143. Vide supra p. 80.

8. Caput XXXIII. Quod Damianus Personam dicit, aliam esse substantialem, aliam non substantialem: item Deum Patrem significare tam eum, qui participat, quam qui participatur, idest, tam personam Patris, quam naturam & essentiam Divinam. [illegible] Pag. 146. Citantur, *Damianus* p. 148. 149. 150. 155. 156. 159. 162. 163. 164. *Severus* Cap. XIX. Tract. 2. adversus Grammaticum, p. 152. Idem *Severus* Cap. 1. Tract. 3. adversus Grammaticum p. 153. *S. Athanasius* in Epist. ad Eusebium, & Luciferum, & Asterium, & Cometium, & Anatolium Episcopos [illegible] p. 157. *S. Cyrillus* lib. 5. in Johannem, p. 158. *Severus* p. 159. Idem *Severus* Cap. 1. lib. 5. adversus Felicissimum [illegible] p. 161.

9. Caput XXXIV. Quod Deus Pater significat quidem & Filium habere, non tamen significat Paternitatem & Naturam Divinam; alioquin Filius quoque denotaret Filiationem & Naturam Divinam: atque adeo tota Trinitas esset incarnata. [illegible] Pag. 166. Citantur, *S. Basilius* Orat. 2. adversus Eunomium p. 167. *S. Cyrillus* Cap. 5. Libri 1. in Johannem, ibid. Idem Lib. 5. in Jeremiam, p. 168. *Severus* in Epistola ad Constantinum Episcopum Seleuciæ Isauriæ, cujus initium: *Ea, quæ a Religiositate vestra nuper ad nos transmissa sunt*. [illegible] p. 169. Idem *Severus* Cap. 1. Libri 2. adversus Grammaticum. ibid. Idem Severus Cap. 17. Lib. 2. adversus Grammaticum pag. 171. Idem cap. 25. ejusdem libri 2. adversus Grammaticum, ibid. Idem in Epist. ad ad Maronem, cujus initium: *Quum Naaman ille Syrus docuit*. [illegible] p. 172. *Petrus* cognomento *Gnapheus* Patriarcha Antiochiæ in Homilia, quam habuit, quando Episcopus inauguratus fuit, citatus a Damiano cap. 16. sui operis. [illegible] p. 175. 176. *S. Greg. Theologus* Orat. 2. de Filio p. 178. Idem ad Aaronem Philosophum [illegible] ibid. *Damianus* in Epist. prolixa [illegible] p. 180. *Severus* adversus Grammaticum Cæsareensem, p. 182.

10. Caput XXXV. Quod nomen Dei Patris significat Personam Patris, non autem Patrem simul & Naturam Divinam tres Personas complectentem. Et quod

quod nomen Dei per adoptionem quidem, & participationem ad creaturas rationales refertur; vere tamen & proprie unicuique ex tribus Personis Sanctæ Trinitatis tribuitur. Id quod ad erroris sui confirmationem Damianus detorquet. [illegible] pag. 184. Citantur, *Damianus* p. 185. *S. Greg. Nyssenus* Orat. 2. adversus Eunomium, p. 187. *S. Cyrillus* Anathematismo IX. adversus Andream, p. 188. *S. Athanasius* in Epistola Encyclia, seu Oratione prima contra Arianos, p. 192. *S. Basilius* Orat. 2. adversus Eunomium p. 196. 199. *S. Greg. Nyssenus* cap. 39. Orationis adversus Eunomium, p. 201. de qua supra p. 92. *Damianus* cap. 9. sui operis, p. 201. 202.

11. Caput XXXVI. Quod ex Damiani verbis colligitur, eum docere, unamquamque Sanctæ Trinitatis personam non esse Deum. [illegible] pag. 204. Damiani verba, p. 204. 206. Ejusdem verba ex cap. 12. sui operis habes p. 207. 208. Citantur, *S. Cyrillus* lib. 9. in Johannis Evangelium, p. 209. *Damianus* cap. 4. 8. & 12. sui operis p. 212. 213. ubi *Nysseni* & *Basilii* testimoniis utitur, nec non *Johannis Grammatici*, in hæc verba p. 213. [illegible] *Ipse vero Johannes Grammaticus, qui hujus hæreseos director fuit, hoc ipsum indicare videtur, quum ait: Is enim, qui verbum hominis habet, non alius est nisi homo: isque, qui verbum equi, similiter equus est: atque ita de reliquis.* Hactenus Johan. Grammaticus. *S. Greg. Theologus* Orat. 1. de Filio, p. 214.

12. Caput XXXVII. Quod Damianus per summam blasphemiam ait; dicere, unamquamque personam Sanctæ Trinitatis esse Deum, perinde est, ac plures Deos asserere; ex quo convincitur, non vere ac proprie, sed simulate & improprie ab illo adfirmari, singulas Trinitatis personas esse Deum. [illegible] pag. 216. Damiani verba, ibid. & p. 223. 224. Citantur, *S. Greg. Theologus* in Orat. de Spiritu Sancto p. 218. *S. Epiphanius* lib. 3. adversus hæreses in confessione Fidei, cujus initium [illegible] ibid. *S. Cyrillus*, lib. 8. & 12. in

 Johan-

Johannem, p. 219. 220. & lib. 1. adversus Diodorum ac Theodorum, cujus initium: [illegible] p. 221. & cap. 34. Thesaurorum, pag. 222. *Severus*, Homilia Enthronistica LXVII. [illegible] p. 227. Idem *Severus* in Philalethe, cap. 226. [illegible] p. 227. Idem in Epist. ad Victorem Presbyterum [illegible] cujus init. [illegible] p. 227.

13. Caput XXXVIII. Confutatio objectionum Damiani. [illegible] pag. 229. Damiani verba, cap. 12. sui operis p. 231, ad 234. Citatur *Severus*, lib. 2. adversus Grammaticum, cap. 17. & 25. pag. 238.

14. Caput XXXIX. Ostendit contra Damianum, Ingenitum, Genitum, & Procedentem, non esse naturam & substantiam Divinam; unamquamque tamen ex tribus Personis esse unum & eumdem Deum. [illegible] pag. 243. Damiani verba p. 245. Citantur, *S. Basilius* Orat. 1. adversus Eunomium p. 248. *S. Greg. Nyssenus* Orat. 1. contra Eunomium, cujus initium [illegible] p. 251. Idem cap. 35. adversus Eunomium, p. 253. S. Cyrillus lib. 2. in Jeremiam p. 255.

15. Caput XL. Ostendit, quomodo Damianus secum ipse consentiat, & secum ipse repugnet, dum alicubi ait, Personam ab essentia & natura differre; alibi vero utramque unum idemque esse. [illegible] pag. 263. Damiani verba cap. 5. sui operis, p. 264. & cap. 8. ibid. & in Epistola prolixa p. 265. Citantur, *S. Eustathius Patriarcha Antiochenus* adversus Photinum, imo Maurinum, capite quinto. [illegible] p. 267. & seqq. ad 271. *S. Johannes Episcopus Constantinopolitanus*, idest, Chrysostomus, in Oratione v. de Incomprehensibili [illegible] pag. 272.

16. Caput XLI. de Uno, quod Damianus Proprium vocat. [illegible]

[illegible] pag. 273. Damiani verba p. 273. ad 279. Citantur, *S. Greg. Nyssenus* in Orat. adversus Eunomium, cujus initium [illegible] p. 281. *S. Dionysius* cap. 5. ad *Timotheum* de Divinis nominibus. [illegible] p. 282. Idem *Dionysius* cap. 1. de Divinis nominibus [illegible] pag. 283. *S. Greg. Nyssenus* cap. 15. adversus Eunomium, pag. 284. ad 287. & pag. 293. *S. Greg. Theologus* Epistola secunda ad Cledonium pag. 290. Idem Orat. 2. pacifica [illegible] pag. 292.

17. Caput XLII. Quod Damianus, dum aliud esse ait personas Sanctæ Trinitatis, & aliud naturam Divinitatis, quemadmodum ex priore ad ipsum facta a Petro Admonitione dixerat, dumque postea unamquamque personam unum idemque esse cum natura Divina asserit, concluditur; ipsum, pro Accidentibus Divinam naturam accipere. [illegible] p. 297. Citantur, *S. Eustathius Episcopus Antiochenus* in lib. adversus Photinum, p. 297. & 299. *Petrus*, hujus Libri author, in sua ad Damianum Admonitione: [illegible] p. 301, 302. *Severus* in lib. adversus Adpendicem Juliani [illegible] p. 301. Idem *Severus* in Epistola ad Isidorum Comitem [illegible] cujus init. [illegible] p. 303. *Damianus* ipse in Epistola prolixa, p. 304. & in Epistola per Zachariam missa, p. 305. *S. Greg. Theologus* Epistola 2. ad Cledonium, p. 305. *S. Eustathius Episc. Antiochiæ* adversus Photinum p. 307.

18. Caput XLIII. Quod Damianus dum ostendendum adgreditur, aliud esse Personas Divinas, & aliud Divinitatem, transit ad affirmandum, aliud esse unam personam, & aliud Divinam naturam: dumque demonstrare vult, quoniam in tribus personis Divina natura conspicitur, aliud ab ipsis est; deprehenditur asserere, aliud esse Deum, & aliud esse unam substantiam & Divinitatem: in tribus enim personis & in una natura ac Divinitate, ajunt Sancti Patres, Deum conspici: demum, quod Damianus, Patrem, Filium, & Spiritum Sanctum, asserit, aliud quidpiam esse a tribus personis; Patres vero ajunt, tres personas non aliud esse a Patre, Filio, & Spiritu Sancto. [illegible]

[illegible] pag. 311. Citantur, *S. Eustathius Episc. Antiochiæ* adversus Photinum, p. 311. *Damianus* ipse, p. 312. 313. 314. *Severus*, cap. 18. Libri 1. adversus Grammaticum Cæsareensem [illegible] p. 314. Idem *Severus* Homilia Enthronistica CXXIII. [illegible] p. 317. Idem cap. 1. Libri 2. adversus Grammaticum pag. 318.

19. Caput XLIV. Quod Damianus ex eo quod asserit, unum idemque esse personam ac substantiam, convincitur, tres in Sancta Trinitate ponere substantias, sicut tres sunt personæ, simulque asserere, Basilium & Severum sibi ipsis contradicere; dum ajunt, non unum idemque esse unamquamque Sanctæ Trinitatis personam, ac substantiam communem Deitatis. [illegible] pag. 322. Citantur, *Severus*, cap. XVII. libri secundi adversus Grammaticum, pag. 322. *Basilius* in Epist. ad Terentium pag. 323. & pag. 325. ad 327. *Damianus* in Epistola prolixa, pag. 330. *Gregorius Nyssenus* cap. 34. adversus Eunomium, pag. 334. *Theodosius* (utique Alexandrinus Patriarcha) in Sermone Theologico [illegible] pag. 338.

20. Caput XLV. Expenditur sententia quædam S. Gregorii Nysseni. [illegible] pag. 340. *Damiani* verba pag. 340. *Gregorii Nysseni* Orat. 8. in Eunomium pag. 346. *Basilii* Orat. 1. adversus Eunomium p. 351. *Greg. Nyss.* Orat. 1. adversus Eunomium pag. 352.

21. Caput XLVI. Quod quum Patres dicant, aliud esse Personas per se sumptas, & aliud substantiam Divinam, Damianus tres substantias in Deo tresque personas perperam ponit. [illegible] Pag. 355.

22. Caput XLVII. In idem argumentum [illegible]

[illegible] pag. 362. Citantur, *S. Greg. Nyssenus* Orat. adversus Eunomium, cujus initium [illegible] *Fides Christianorum*: p. 362. *S. Dionysius Athenarum Episcopus*, cap. 2. de Divinis nominibus. [illegible] p. 364. & Cap. 13. ibid. *S. Greg. Thaumaturgus* Orat. de Fide, cujus initium: [illegible] *Hostes & alieni a Fide Apostolica*, p. 365. *S. Greg. Theologus* p. 367. *S. Cyrillus* cap. 33. Thesaurorum, p. 368. *S. Athanasius*, Orat. de Adparitione in carne Dei Verbi, cujus initium. [illegible] p. 368. Idem *S. Athanasius* in Epistola de Spirito Sancto, cujus initium. [illegible] p. 369. In margine hæc Adnotatio, ibidem. [illegible] *Hujus Epistolæ mentionem facit Patriarcha Mar Severus in Epistola ab ipso scripta ad religiosos Episcopos Orientis, qui degebant Alexandriæ: cujus initium. Ex iis, quæ mihi a vestra religiositate transmissa sunt*, p. 369. Idem *S. Athanasius* in Oratione inscripta *de Dogmatibus*, cujus initium: [illegible] p. 370. *S. Greg. Nazianzenus* Orat. 1. de Paschate, cujus initium. [illegible] p. 373. Idem Orat. 1. pacifica, p. 374. Idem Orat. de Nativitate, p. 374. Idem Orat. de Spiritu Sancto, p. 375. Idem Orat. 2. de Theologia, pag. 375. Idem Orat. de Baptismo, p. 376. Idem Orat. de seipso, quum ex eremo venit, cujus initium: [illegible] p. 377. Idem Orat. de Luminibus, p. 378. Damiani verba, p. 381. *S. Johannes Chrysostomus*, Homilia de S. Trinitate, cujus initium: [illegible] p. 383. *S. Epiphanius Cypri Episcopus* Tom. 1. Libri tertii de hæresibus [illegible] p. 383. Idem ibid. adversus Aetium Anomæum [illegible] p. 384. *S. Cyrillus* Orat. 6. Lib. 6. de Adoratione in Spiritu, p. 384. *Theodosius* in lib. adversus Tritheitas, pag. 385.

23. Caput XLVIII. Quod adversus eos, qui plures Deos asserunt, confitenda sit una Deitas, & una Divina substantia & natura: adversus eos autem, qui Judaice unum Deum & unam personam adstruunt, tres personæ in una Natura Divina sint credendæ. [illegible] p. 390. Citantur, *Theodosius Alexandrinus Patriarcha* lib. de Theologia, p. 390. *S. Greg. Theologus* Orat. 1. adversus Julianum p. 391. *S. Greg. Nyssenus* Orat. 2. adversus Eunomium, p. 392. *S. Cyrillus* Orat. quarta in Jeremiam, p. 393. *Severus* adversus Julianum [illegible] pag. 394. *S. Basilius* in Epist. ad fratrem, de differentia substantiæ & personæ; p. 397. *S. Gregor. Theologus* Orat.

Orat. 2. pacifica, p. 398. Idem Orat. de Aaron Philosopho [illegible] p. 398. *S. Greg. Nyssenus* Orat. adversus Eunomium, p. 399. Idem Orat. parænetica, p. 399. *Severus* Homilia Enthronistica LXX. p. 400. *S. Greg. Nyssenus*; [illegible] pag. 403.

24. Caput XLIX. Quod res Fidei superant humanam intelligentiam: veluti quum de Deo dicunt Patres, *Unus & Trinus*. [illegible] pag. 404. Citantur, *S. Basilius* in Epist. ad fratrem, de differentia substantiæ & personæ p. 404. *S. Greg. Theologus* Orat. 3. pacifica, p. 405. & Orat. 1. de Filio, p. 406. Idem Orat. de Spiritu Sancto, p. 407. Idem Orat. ad Aaronem Philosophum, p. 407. *S. Greg. Nyssenus* cap. 30. adversus Eunomium, p. 409. & Orat. 1. in Eunomium, p. 412. & Sermone Prosphonetico ad Theodosium Imp. p. 414.

25. Caput L. Prædicatio cum anathematismo dogmatum perversorum; & Reprobatio eorum, qui impie talia effutiunt; & Adhortatio ad eos, qui veri cupiunt esse Ecclesiarum pastores, [illegible] pag. 415. verba *Severi* in lib. adversus Adpendicem Juliani, p. 418. *S. Cyrilli* Orat. 3. Libri primi in Isaiam, p. 424. & in lib. adversus Diodorum & Theodorum p. 425. Desinit hocce Caput in hanc Adnotationem Librarii, p. 427. [illegible]
Explicit Pars altera Libri secundi Patriarchæ Mar Petri adversus Damianum.

26. *Philoxeni Mabugensis, de Uno ex Trinitate incarnato & passo*. Fragmentum alia manu conscriptum, Initium [illegible] pag. 420. ad 423.

27. *S. Isaac Ninivitæ*, Fragmentum alia manu, sed æque ac totus Codex, antiqua, pag. 1. De eo infra.

28. *Commentarii in quatuor Evangelia*, fragmentum, authore anonymo, p. 2.

Ad calcem Codicis duæ Adnotationes, a Calligraphis recentioribus adpositæ, leguntur; ex quibus & vetustissimam ejusdem Codicis ætatem, & eorum nomina, ad quos Codex ipse ante octingentos annos pertinuerat, adprime deprehendas. Adnotatio prima, pag. 428. hæc habet: [illegible] *Spiritualem hunc thesaurum de Dei munere, deque suo reponi curavit*

vit pro Monachis Montis Magdalorum Caphisa, diebus Religiosi, & Sancti Mar Athanasii Patriarchæ, & Mar Thomæ Episcopi, & studio Simeonis Presbyteri & Archimandritæ, & Georgii Presbyteri, & Barbadbesciabæ Presbyteri, & Danielis Presbyteri, & Abraham Presbyteri, & Mochimi Presbyteri, una cum reliquis Presbyteris, & Diaconis, & universa a Deo custodita Fraternitate. Quisquis hunc Codicem quocumque modo acceperit, ejusque dominus non restituerit, sit pars ejus cum Juda Iscariote, Amen. Amen. Athanasius ille Syrorum Jacobitarum Patriarcha vivebat anno Christi 728. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 78.

Altera Adnotatio, pag. 429. [illegible]

In honorem Sanctæ Trinitatis, hunc Sancti Mar Petri Patriarchæ Librum dono dederunt sancto Deiparæ Monasterio, quod in sacro Scetes, Ægypti deserto, situm est, ubi Sancti Patres Monachi Syri habitant, Cyriacus, & Paulus, & Thomas, filii Jajæ Presbyteri, filii Jachiri, Tagritenses ex Tagrit urbe Metropoli, qui adpellantur filii Phasichtæ: idque fecerunt, pro salute animarum suarum, omniumque suorum affinium, in memoriam quoque fidelium defunctorum suorum. Ut Deus universorum Dominus, cujus pro sancto nomine hunc spiritualem thesaurum in sacro hoc loco reposuerunt, gaudere eos faciat in sinu Abrahæ, in spirituali beatitudine, in Paradiso Eden. Quisquis autem in hoc Libro legerit, eoque usus fuerit, oret pro eis. Nemini vero fas esto in verbo Domini, hanc memoriam delere; aut hunc Librum ex memorato Monasterio extrahere. Si quis vero ausus fuerit id transgredi, anathema sit a Patre, & Filio, & Spiritu Sancto. Porro Adnotatio hæc eadem certe, qua adnotationes, quæ in præcedentibus Codd. CV. CVI. atque alibi occurrunt, manu exarata est, nempe a Mose Nisibeno, qui, uti ibidem monuimus, non paucos Codices ex Mesopotamia in Scetensem Syrorum Monasterium, anno Christi 932. intulit.

C I X.

Codex vetustissimus in folio, membraneus, constans foliis 66. Stronghylis, sive Syriacis antiquis literis exaratus. Inter Codices Syriacos Mss. a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Decimus: quo continentur.

ISAIÆ ABBATIS, *Epistola ascetica*, initio mutila: fol. 1. Definit in hæc verba. [illegible] Subjungitur hæc

hac Adnotatio. [illegible] *Explicit*. Mox adjicitur: [illegible] *Epistola beati Abbatis Isaiæ*, cujus initium. [illegible] Finis pag. seq. cum hac Adnotatione [illegible] *Factus est finis scribendi in hoc Libro Parænesim, & Adhortationes electi Dei Abbatis & Anachoritæ Isaiæ*. Ex quo colligitur, totum Isaiæ Abbatis Librum, præter unam Epistolam, avulsis ex nostro Codice foliis, desiderari. Habetur tamen integer in præstantissimo Codice Syriaco Nitriensi xviii. exarato anno Græcorum 1080. Christi 769. de quo infra. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 567.

2. *Ejusdem S. Johannis* (Chrysostomi) *Episcopi Constantinopolitani, Sermo Pareneticus*, hoc est, Homilia prima, *de Filio Prodigo, cujus fit mentio in Evangelio*, [illegible] fol. 2. Initium [illegible] *Semper quidem, Fratres, oportet nos misericordiam Dei prædicare, & compellimur coram vobis exundans pietatis suæ mare enarrare*. Ex titulo, ubi dicitur [illegible] *Ejusdem*, colligitur, alias S. Johannis Chrysostomi Homilias in hoc Codice quondam fuisse descriptas, quæ nunc, avulsis impia manu foliis, desiderantur.

3. *Ejusdem Beati Johannis*, Homilia secunda in eundem Filium Prodigum. [illegible] fol. 4. Initium [illegible] *Nos quidem, Fratres, oportet de quacumque re Domino Deoque universorum gratias agere; pro ejus vero misericordia, atque erga nos dignatione, etiam nostram debemus ei vitam tradere*.

4. *Ejusdem B. Johannis*, Homilia tertia de eodem Filio Prodigo. [illegible] fol. 6. Initium. [illegible] *Olim quidem sermonem ad vos habuimus de benigna Dei miseratione, quæ per parabolam a Servatore nostro in Evangelio expositam, mystice demonstratur*. Tres hasce Homilias in Orationem unicam redactas, pluribusque in locis mancas atque interpolatas, inter suppositititia Sancti Johannis Chrysostomi opera recensuerunt doctissimi Patres Maurini, easque in Adpendice ad Tomum octavum Operum ejusdem S. Doctoris Græce, & Latine ex interpretatione Frontonis Ducæi, a pag. 32. ad 39. ediderunt. Verum, pace tantorum Virorum dixerim, eæ, si quidem novam pleniorremque lucem ex vetustissimo hocce Syriaco Codice adspiciant, nonnisi Johanni Chrysostomo sunt adscribendæ; uti & sequentes Homiliæ, de Turture, & in Psalmum xxxviii. quæ a prælaudatis Patribus Maurinis Chrysostomo abjudicantur.

Ejusdem S. Johannis Episcopi Constantinopolitani, Homilia de Turture. [illegible] fol. 7. a terg. Initium. [illegible]

Tur-

Turtur solitudinis amans, dum in silvis nidificat, comparem suum vocat, suavibusque concentibus inter torrentes vocem suam emittens, invitat conjugem in rivis aquarum pascentem, volatuque suo illum quodammodo coarguit. Adnotatio calligraphi fol. 10. a terg. [illegible] *Explicit Homilia S. Johannis Episcopi Constantinopoleos de Turture.* Vide Tom. 5. Oper. Chrysost. edit. Paris. 1724. p. 606.

6. *Ejusdem S. Johannis Episcopi Constantinopolitani*, in Psalmum illum: *Quemadmodum cervus exclamat ad rivum aquarum, ita & anima mea clamat ad te Deus.* [illegible] fol. 11. Initium [illegible] *Nuper, Charissimi, admirati estis, quod de Melchisedeco fusius disseruimus: nunc autem ego admiror, quod vos, &c.* Vide Tom. cit pag. 130.

7. *Ejusdem S. Johannis*, de Divitiis & Paupertate, [illegible] fol. 21. Initium [illegible] *Quemadmodum sunt in pratis diversi generis flores & plantæ; & aliis quidem oculi oblectantur, aliis vero, suavem odorem efflantibus, nares perfruuntur.*

8. *Ejusdem S. Johannis*, Quod oportet parentibus morem gerere. [illegible] fol. 24. a terg. Initium. [illegible] *Omnia mandata ejus munda sunt & lucida, &, instar Solis, oculos mentis illuminant, quemadmodum ait Propheta: Præceptum Domini probatum, illuminans oculos.*

9. *Ejusdem S. Johannis*, ex Homilia Sexagesima secunda in Johannem, ad eos qui immoderatam gerunt de mortuis tristitiam. [illegible] fol. 25. a terg. Initium. [illegible] *Sed nunc hic etiam cum aliis malis mulierum morbus invaluit. Superbiam in luctibus ostendunt, & in gemitibus, quum brachia sua cruentant, capillos discerpunt, genas laniant.* Vide Tom. 8. cit. Oper. Græc. Lat. S. Johann. Chrysost. p. 373. a n. 4. ad finem.

10. *Ejusdem S. Johannis Episcopi Constantinopolitani*, ex Homilia Prima ad Stagirium: Quod tentatio, quæ in nostram utilitatem immittitur, æquo animo ferenda sit, etiamsi ad correptionem dæmoni tradamur. [illegible] fol. 27. a terg. Initium [illegible] *Oportet, nos, fratres, expendere, hoc quidem seculum esse tempus certaminis & sudoris; illud vero futurum, triumphi, & coronæ.* Adnotatio calligraphi f. 28. a t. [illegible] *Explicit Homilia parænetica S. Johannis Episcopi Constantinopolitani.* Vide Tom. 1. cit. Oper. Chrysostomi lib. 2. ad Stagirium, a dæmone vexatum, pag. 184. & seq. Ubi tamen finis alius a nostro exhibetur.

11. *Homiliæ S. Jacobi Doctoris*, nempe, Sarugensis Batnarum Episcopi. Et prima quidem *de Nativitate Domini*. [illegible] fol. 28. a terg. Initium [illegible] *Congruum est mihi hodierno die verbis discretione plenis cum Supernis agminibus dicere: Gloria in excelsis Deo, & in terra pax, & spes bona hominibus*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 304. ubi diximus, hanc, & sequentes S. Jacobi Sarugensis Homilias soluta oratione compositas, idcirco [illegible] *Turgamas* inscribi, eo quod post Evangelium in Ecclesia Syrorum, in modum expositionis Lectionis Evangelicæ, recitari consueverunt. Adnotatio calligraphi fol. 30. a terg. [illegible] *Explicit Homilia de Nativitate Domini*.

12. *Ejusdem Doctoris* (S. Jacobi) *Homilia de Epiphania Domini*. [illegible] fol. 30. a terg. Initium [illegible] *Domini nostri ad Jordanem accessus, Veteris, Novique Testamenti verum est confinium*. Adnotatio f. 34. [illegible] *Explicit Homilia de Epiphania Domini*.

13. *Ejusdem Doctoris*, *Homilia de Jejunio Quadragesimali* [illegible] fol. 34. Initium. [illegible] *Pergratum est de jejunio disserere, si aures audientium tenet amor jejunii*. Adnotatio fol. 38. [illegible] *Explicit Homilia de Jejunio Quadragesimali*.

14. *Ejusdem S. Jacobi Doctoris*, *Homilia de Dominica Hosannarum*. [illegible] fol. 38. Initium. [illegible] *Si seculi amor nostræ mentis aciem minime obtunderet, quo minus Dispensationis Christi opes intueremur, magnificos profecto thesauros Sacrorum Librorum dictis inclusos cerneremus*. Adnotatio, fol. 43. [illegible] *Explicit Homilia de Dominica Hosannarum*.

15. *Ejusdem S. Jacobi*, *Homilia de Feria sexta Passionis Domini* [illegible] f. 43. Initium. [illegible] *Quotiescumque ex solemnitatibus Dominicis aliquam celebras, caussam illius festi ob animi oculos primum ponere te decet*. Adnotatio, fol. 47. [illegible] *Explicit Homilia de Feria sexta Passionis Domini*.

16. *Ejusdem Doctoris*, *Homilia de Dominica Resurrectionis Domini*. [illegible] f. 47. a t. Initium. [illegible] *Maximum Solemnitatis hodiernæ gaudium verba Prophetæ me usurpare compellit: Hæc est dies, quam fecit Dominus: venite, exultemus, & lætemur*. Adnotatio, fol. 51. [illegible] *Explicit Homilia de Dominica Resurrectionis Domini nostri*.

17. *S. Johannis Episcopi Constantinopolitani*, Homilia in illud Psalmi: *Dixi custodire viam meam, ut non peccem lingua mea*; & quod sermone Græco dicitur a beato Davide: *Vane conturbatur omnis homo vivens*: in Syriaco est. *Tamquam vapor sunt omnes homines*. [illegible]

[illegible] f. 51. a terg. Initium [illegible] *Hortatur, excitatque, fratres, sinus, qui est in profundo maris, piscatorem, dum laxat rete suum ad capturam, concluditque multitudinem piscium., quumque trahit illud, ut extollatur, videt ipsum pendulum atque declive, præ nimio pondere capturæ, quæ in eo coacervata est*. Vide Tom. 5. cit. pag. 566. ubi Homilia hæc: *In illud Propheticum: Verumtamen frustra conturbatur omnis homo vivens*; inscribitur. Adnotatio, fol. 56. a terg. [illegible] *Explicit Homilia composita a S. Johanne Episcopo Constantinopolitano in illud Psalmi: Dixi custodire viam meam, ut non peccem in lingua mea.*

18. *S. Jacobi Doctoris, Sarugensis, Epistola ad Mar Jacobum Abbatem Monasterii Naphesciatæ*, idest, de Animabus. [illegible] fol. 56. a terg. Initium. [illegible] *Magno, sancto, religioso, ac præstantissimo Mar Jacobo Presbytero & Abbati sancti Edesseni Cœnobii, quod Naphesciatense, nuncupatur, Jacobus Sanctitatis tuæ famulus*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 303. ubi tria Scripturæ loca exponi a Jacobo Sarugensi diximus. Adnotatio f. 65. [illegible] *Explicit Epistola Mar Jacobi Doctoris ad Mar Jacobum Abbatem Cœnobii Naphesciatensis*.

Subjunguntur quatuor Adnotationes; quarum prima, eadem, qua totus Codex, manu descripta, legitur ibid. in hæc verba: [illegible] *Explicit in hoc Volumine, Doctrina Abbatis Isaiæ, & Adhortatio S. Johannis Episcopi Constantinopolitani, & Homiliæ S. Jacobi Doctoris, & Epistola ejusdem Mar Jacobi Doctoris ad Mar Jacobum, Cœnobii de Animabus Abbatem. Laus individuæ Trinitati, Amen. Non fraudentur sua mercede quinque digiti, qui laborarunt, atramento literas exarando in pelle animalis* (in pergamena scilicet) *per alas volucris*, (nempe per pennam) *Orate pro me, fratres, ut misericordiam consequar in die judicii*.

Altera Adnotatio, manu recentiori, fol. 65. a terg. [illegible] *Hic Liber pertinet ad Monasterium Deiparæ Syrorum, quod in deserto Scetensi est situm. Dono autem illum dedit memorato Cœnobio Mar Jacobus Clisixi filius de urbe Haran. Ut Deus concedat ei bonam retributionem una cum Sanctis, qui man-*

data ejus custodierunt; & faciat bonam commemorationem defunctis ipsius in cœtu justorum, precibus Dei genitricis Mariæ, & omnium Sanctorum, Amen. Qui autem hunc Librum quocumque modo abstulerit, eumque qualibet ratione usurpaverit; noverit, se reum esse, instar eorum, qui Sanctuarium diripiunt, donec eum in supra memoratum locum restituet.

Tertia Adnotatio, item manu recentiori, fol. 66. ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܐܒܐ [illegible]

Liber iste Abbatis Isaiæ spectat ad Diaconum Constantinum Monachum ex Phelga oppido. Ego sane Divino amore incensus, hunc Librum possedi, comparatum iis, quæ mihi Divina gratia contulit, pro utilitate & salute animæ meæ, & remissione multorum peccatorum meorum, & pro utilitate fratrum & filiorum meorum spiritualium, qui degunt in meo Cœnobio, eorumque omnium, quorum in manus venerit. Rogo autem quoscumque Librum istum evoluturos, ut orent pro me peccatore supra memorato, ut Dominus noster dignum me efficiat remissione peccatorum in hoc seculo, & in futuro, Regno cælorum, cum iis, qui voluntatem ejus faciunt, per suam magnam misericordiam, perque vestras orationes, maxime vero per preces benedictæ Virginis Deique genitricis Mariæ, omniumque Sanctorum in secula. Amen. Scripsit Jacobus Mardensis Scriptor.

Quarta demum Adnotatio, alia manu recentiori, ibid. ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܗܢܐ [illegible] *Pertinet hic Liber Abbatis Isaiæ ad Presbyterum Isaac Monachum, Eliæ filium. Ego sane Divino amore incensus.* Cetera ut supra. Ita ut hic Liber primo pertinuerit ad Constantinum Diaconum & Abbatem, deinde ad Isaacum Eliæ filium Presbyterum & Monachum: demum ad Jacobum Haranitam, Clisini filium, qui eundem Librum dono dedit Scetensi Syrorum Monasterio, quando Moses Nisibenus, ejusdem Scetensis Cœnobii Abbas, an. 932. hunc eundem Codicem cum aliis 250. e Mesopotamia in Scetense illud Cœnobium invexit. Annum vero, quo hic Codex fuit exaratus, alia a toto Codice manu, fol. 65. a terg. Librarius quidam sic adnotavit [illegible] *Exaratus anno Græcorum* 1003. (idest, Christi 692.)

C X.

Codex vetustissimus, in 4. membraneus, constans foliis 96. Stronghylis, sive Syriacis antiquis literis exaratus; inter Codices Mss. Syriacos Nitrienses olim Sextus: quo continentur.

1. S. EPHRÆM SYRI *Commentaria in Genesim* [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] *Quamquam Genesis explanatione supersedere decreveram, ne, quæ in Sermonibus, & Quæstionibus tractaveram, nullo fortasse operæ pretio repeterem.* Syriace & Lati-

Latine hæc Commentaria typis prodierunt *Romæ ex Typographia Vaticana anno* 1737. Tom. 1. Operum S. Ephræmi Syriace, & Latine, a pag. 1. ad pag. 115. In nostro autem Codice ms. Nitriensi a fol. 1. ad fol. 77. a terg. Ubi hæc calligraphi Adnotatio occurrit: [illegible] *Explicit explanatio Libri Geneseos, qui Primus est Pentateuchi*. Vide quæ de diversis hujusce Ephræmianæ explanationis locis observavimus Tom. 1. Bibliothecæ Orientalis a pag. 67.

2. Ejusdem *S. Ephræm Syri Commentaria in Exodum, qui est secundus Pentateuchi Liber*. [illegible] fol. 77. Initium. [illegible] *In Libro Pentateuchi secundo, quem Exodum dicimus, hæc narrantur. Jacobi cum septuaginta liberis in Ægyptum adventus: Josephi, & fratrum, coætaneorumque obitus*. A fol. 77. ad 96. Prodierunt Syrace & Latine Tom. 1. Oper. S. Ephræm. Syr. Lat. anno 1737. a pag. 194. ad 235. In Codice nostro Syriaco Nitriensi desiderantur aliquot folia in fine: nam, uti in Præfatione Tomi 1. Bibliothecæ Orientalis narravimus, qui hunc cum aliis Nitriensibus Codicibus comparaverat, consanguineus noster Elias, Ecclesiæ Antiochenæ Archipresbyter, „ Superata Nitriæ solitudine, quod reliquum erat viæ, navigio usus, quum „ secundo amne conficeret, exortus repente Africus, qui per æstatem Ægy„ ptum infestare solet, naviculam rapuit, disjecitque; quumque nautis re„ migio destitutis in adversum obnitendi nulla esset ratio, cymba diu pro„ cellas nequidquam eluctata, cessit, atque in omnium conspectu miseran„ dum in modum fluctibus hausta est; submersisque una cum Elia, & comite „ Monacho Libris, hic misere in aquis periit; Elias vero, ope alterius navi„ gii, quod opportune supervenit, imminenti fato ereptus, illud etiam a „ nautis, non modico laboris oblato præmio, facile impetravit, ut submersos „ Codices e cœnosis Nili vorticibus expiscarentur. „ Quamquam igitur recuperatos Codices Elias cœno oblitos tersit, humefactosque exsiccavit, multa tamen ex iis folia exciderunt. Id quod de præstantissimis Nitriensibus Codicibus semel monuisse sufficiat.

Is vero Codex sexto Christi seculo exaratus, eadem nempe manu, ac alter, qui dicitur anno Græcorum 834. Christi 523. scriptus; quemadmodum mox adnotabimus.

C X I.

Codex antiquiss. in f. membraneus, constans foliis 142. Stronghylis literis exaratus; inter Codices Nitrienses olim Septimus; ubi continentur.

1. S. EPHRÆM SYRI, *de Ecclesia*, *Hymni* LII. [illegible] fol. 1. Desunt priores septem Hymni, qui ex nostro Codice exciderunt. Hymnus octavus incipit [illegible] *Quis dabit hominem ea instructum patientia, ut tuam, Domine, persequi patientiam sustineat, qua irrogatas tibi injurias toleras? &c.* A fol. 1. a terg. ad fol. 11. Adnotatio calligraphi, fol. 21. a terg. [illegible] *Absoluti sunt Hymni de Ecclesia, qui sunt numero Quinquaginta duo: authore Sancto Ephræm*. Prodierunt Syriaco

ce & Latine Tom. 3. Oper. S. Ephræm Syr. Lat. a pag. 359. non tamen omnes, neque eodem ordine, quo in nostro Codice exhibentur. Vide recensionem horum Hymnorum, quam dedimus Tom. 1. Bibl. Orient. a p. 86.

2. Ejusdem *S. Ephrem*, *de Virginitate*, *Hymni* LI. [illegible] fol. 22. Initium. [illegible] *Age, exue veterem hominem, caro*. A fol. 22. ad fol. 50. Adnotatio, fol. 50. a terg. [illegible] *Absoluti sunt Hymni de Virginitate; deque Mysteriis Domini nostri, qui sunt numero Quinquaginta & unus, compositi a S. Beato Ephrem*. Vide adnotata a nobis Tom. 1. Bibl. Orient. a p. 92. ubi singulorum Hymnorum titulos repræsentavimus: non enim omnes sunt de *Virginitate*, sed tres priores dumtaxat, In reliquis agitur, de Christi symbolis, de Divina Christi dispensatione: de tentatione Christi, & reportata ab eo de diabolo victoria: de SS. Johanne Baptista, Evangelista, & Simone Petro: de Nazareth: de Sichem: de civitate Ephraim: de Samaria: de mulieribus, quæ Christo ministrabant: de Salomone, & Regina Saba; de Bethsaida, Cana Galilææ, Hiericho, & Naim: de Hemorrhoissa, filia Jairi, Samaritana, & Chananæa: de Lot, ejusque filiabus; de Jona & Ninivitis: de Patribus & Prophetis, qui Nativitatem Christi antecessere: de Christi Nativitate, & Resurrectione. Non autem hæc omnia Latine sunt reddita, atque typis impressa.

3. Ejusdem *S. Ephrem*, *de Fide*, *Hymni* LXXXVII. [illegible] fol. 51. Initium, [illegible] *Pro illa Fidei regula cunctis impertiente vitam, quam ille condidit, a quo omnes docti sumus, novam nobis invexit doctrinam ætas nostra, audax hominum genus*. A f. 51. ad fol. 94. Adnotatio fol. 94. [illegible] *Absoluti sunt Hymni* LXXXVII. *de Fide, compositi a S. Doctore Ephrem. Sit nomen Domini benedictum, in seculum. Amen*, Prodierunt Syriace & Latine Tom. 3. Oper. S. Ephræm, Syr. Lat. a pag. 1. Vide observata a nobis de hisce LXXXVII. Hymnis Tom. 1. Bibl. Orient. a p. 98. ad pag. 116.

4. Ejusdem *S. Ephrem*, *adversus Hereses*, *Hymni* LVI. [illegible] f. 94. a t. Init. [illegible] *Quisquis egrum sanare cupit, pœnam exaggerat, nec ideo minus amat: torquet, nec odit: nunquam minus iratus, quam quum sævit*. A fol. 94. a terg. ad fol. 128. a terg. Prodierunt Syriace & Latine Tom. 2. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 437. Vide adnotata a nobis Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 118. ad 132. Adnotatio calligraphi, f. 128. a terg. [illegible] *Absoluti sunt Hymni* LVI. *Beati Sancti Ephrem, adversus prava dogmata, & adversus Chaldæos*.

5. Ejusdem *S. Ephrem*, *Hymni* XV. *de Paradiso*. [illegible] f. 128. a t. Init. [illegible] *Divina Mosis doctrina posteri profecere omnes: hanc ille gravissimis & certissimis monumentis testatam accepit, & Pentateucho complexus est, Ebræisque suæ disciplinæ alumnis tradidit: Opus profecto venerabile, quod Cælestium arcanorum* era-

erarium jure appelles. Ab hoc fonte nobis manavit Paradisi Eden notitia. A fol. 128. ad fol. 142. Prodiere Syriace & Latine Tom. 3. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 562. Desinit hocce opus in hanc calligraphi Adnotationem: [illegible] *Absoluti sunt Hymni* XV. *Sancti Ephræm, de Paradiso.*

Subnectuntur binæ aliæ Adnotationes Calligraphi, ex quibus & contentos in hoc Codice Hymnos Ephræmianos, & Epocham exarati hujus præstantissimi Codicis lector intelliget. Adnotatio prima, fol. 142. [illegible]
Absoluti sunt in hoc Codice, Tomi Hymnorum beati sancti Ephræm: nempe Tomus primus, de Ecclesia. Secundus de Virginitate. Tertius de Fide. Quartus adversus hæreses, & de Paradiso. Sunt autem Hymni de Ecclesia LII. *De Virginitate* LI. *de Fide* LXXXVII. *Adversus hæreses* LVI. *de Paradiso* XV. *Summatim omnes Hymni* CCLXI. *Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto; nunc & semper, & in seculum seculorum, Amen.*

Adnotatio secunda: ibidem. [illegible]
Gloria, honor, confessio, adoratio, magnificentia, & gratiarum actio, Patri, & Filio, & Spiritui Sancto: natura gloriosa, unus Deus, qui in tribus Personis laudatur & benedicitur a superis & imis. Qui gratiæ & auxilii sui virtute adjuvit, corroboravit, confortavitque humilem ac vilem peccatorem Cosmam Abbatem; &c. *Absolutus est autem Liber iste, Anno Græcorum octingentesimo trigesimo quarto* (Christi 522.) *mense Canum priore* (Decembri) *die vigesima prima,* &c. *Si quis autem postulat hunc Librum, ut illum evolvat, aut exscribat, aut ad illum conferat, non autem dominis suis eum restituat, sed quocumque modo illum sibi vindicet, aut furetur; noverit, se reum fore in die judicii. Miserationes Dei, quæ Latronis in cruce misertæ sunt, peccatoris quoque misereantur, qui scripsit, & universis, qui in hoc Libro legerint.*

CXII.

Codex vetustissimus, in 4. membraneus, constans foliis 93. Stronghylis, sive Syriacis vetustis literis elegantissime exaratus. Inter Codd. Syriacos Nitrienses olim Octavus; quo continentur.

1. S. Ephræm Syri, *de Paradiso Hymni* XV. [illegible] fol. 2. a terg. Initium. [illegible] *Divina Mosis doctrina posteri profecere omnes, hanc illæ*

ille graviſſimis & certiſſimis monumentis teſtatam accepit, & Pentateucho complexus eſt. Prodiere Latine & Syriace Tom. 3. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. pag. 562. Vide ſupra Cod. CXI. fol. 128. Adnotatio f. 39. a terg. [illegible] *Abſoluti ſunt Hymni* XV. *de Paradiſo, compoſiti a ſancto beato Ephrem*.

2. Ejuſdem Sancti Ephræm Syri, *Hymni de Nativitate* XV. [illegible] fol. 39. a terg. Initium. [illegible] *Gratiſſimus, multoque jucundiſſimus accidit Regibus, Sacerdotibus ac Prophetis hodiernus dies: ipſorum ſiquidem prædictiones re præſtitit, idemque confirmavit*. Prodiere Syriace & Latine Tom. 2. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. a pag. 396. Vide adnotata a nobis Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 80. ubi de numero Hymnorum diximus, eos nimirum revera eſſe XXVII. ſed XV. dumtaxat dici, quia totidem Tonis canuntur. Adnotatio fol. 92. a terg. [illegible] *Abſoluti ſunt Hymni de Nativitate Domini, compoſiti a ſancto beato Ephræm. Gloria Patri & Filio & Spiritui Sancto, nunc & ſemper & in ſeculum ſeculorum. Amen*.

Adnotationes, ex quibus colligitur ætas hujuſce præſtantiſſimi Codicis, & quando in Scetenſe Cœnobium eſt inlatum. Adnotatio prima, ejuſdem calligraphi manu, fol. 92. a terg. [illegible] *Scripſit Librum hunc Sancti Ephræm Doctoris, Barlaham ſcriptor Edeſſenus, qui habitat in Sarmin* (Sirimis eſt urbs in Syria) *pro benedicto Cœnobio Sancti Danielis, quod eſt in Monte Sciulach* [Soloce appellato], *Abſolutus autem fuit die vigeſima Scebat* [Februarii] *Anno Alexandri* 863. *Feria ſecunda Jejunii. Quiſquis in hoc libro legerit, oret pro eo, dicatque. Domine dele defectus ejus, abſolve, & aufer peccata ejus propter miſericordiam tuam*. Annus Alexandri 863. reſpondet anno Chriſti 551. quo Paſcha celebratum eſt die 9. Aprilis, & feria 2. hebdomadæ primæ Jejunii incidit in diem 20. Februarii. Ex quo intelligimus, Epocham Alexandri juxta mentem hujus Barlahæ Edeſſeni, Chriſtiana priorem eſſe annis 312. non, ut vulgo Syri ſupputant, annis 311.

Adnotatio altera, manu recentiori, fol. 1. [illegible] *In honorem, & decus, & exaltationem hujus ſacri Monaſterii Deiparæ Syrorum in deſerto Scetenſi, ſtudioſe comparavit Librum hunc, una cum aliis multis, nimirum ducentis, & quinquaginta, Moſes humilis ac peccator, cognomento Niſibenus, quorum pleroſque emit, nonnullos vero dono oblatos*

tos accepit, dum Bagdadum profectus est, pro negotiis hujus Eremi, & Monachorum ibidem commorantium. Ut Deus, pro cujus gloria, & propter legentium utilitatem id laboris suscepit, parcat ei, omnibusque, qui partem in iis habuere. Nemini autem per vivum Dei Verbum fas esto, quempiam ex illis sibi vindicare, aut memoriam hanc delere, obliterare, vel expungere, neque eos ex isto Monasterio extrahere. Si quis secus ausus fuerit, anathema sit. Parce animæ tuæ, infelix. Advenerunt isti Codices una cum memorato superius Mose Abbate, Anno Græcorum millesimo ducentesimo quadragesimo tertio [idest, Christi 932.] Hæc eadem Adnotatio singulis fere Codicibus, quos Moses e Mesopotamia in Scetense Monasterium advexit, iisdem plane verbis præfixa legitur.

CXIII.

Codex antiquissimus, in 8. membraneus, constans foliis 150. Stronghylis seu Syriacis vetustis literis elegantissime exaratus, inter Syriacos Nitrienses Codd. olim Nonus; ubi continentur.

S. Ephræm Syri, *de Fide Hymni* lxxxvii. [Syriac text] fol. 1. Desunt priora folia 3. quæ tamen suppleri possunt ex Cod. cxi, fol. 51. Initium. [Syriac text] *Pro illa Fidei regula cunctis impertiente vitam, quam ille condidit, a quo omnes docti sumus, novam nobis invexit doctrinam ætas nostra, audax hominum genus.* Prodiere Syriace & Latine Tom. 3. Oper. S. Ephr. Syr. Lat. pag. 1. Adnotatio calligraphi, f. 150. [Syriac text] *Absoluti sunt in hoc Codice Hymni* lxxxvii. *de Fide: opus inclyti S. Ephræm.*

Subest ibidem hæc alia Adnotatio, recentiori tamen manu descripta. fol. 150. [Syriac text] *Dono dedit Librum hunc Monasterio Syrorum, quod in Scetensi deserto situm est, Zoaras Pauli filius Tagritensis: ut Dominus parcat & benedicat ei, ac filiis ejus, Abdallæ nimirum, & Mosi Diacono, & Joseph, & Abraham. Quicumque adnotationem istam deleverit, aut Librum hunc ex prædicto Monasterio abstraxerit, anathema sit, & furor Domini in ipsum descendat. Amen. Qui autem in eo legerit, oret pro humili, ac peccatore Josepho Episcopo sacri Monasterii Rasiphtæ, propter Dominum nostrum.*

Is Codex eadem manu, ac proxime antecedens, exaratus est. Unus autem fuit ex illis, quos Moses Nisibenus Abbas dono sibi oblatos detulit ad Scetense Syrorum Monasterium, Anno Græcorum 1243. Christi 932.

CXIV.

Codex vetustissimus, in fol. membraneus, constans foliis 150. Stronghylis, seu Syriacis antiquis literis elegantissime exaratus, inter Syriacos Nitrienses Codd. olim Duodecimus. Ibi continetur.

S. JACOBI DOCTORIS SARUGENSIS BATNARUM EPISCOPI, *Homiliarum metricarum Liber*, ܦܢܩܝܬܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܠܓܘܫܡܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܒܛܢܢ. Continet Homilias XXXI. Porro Jacobi hujus Syrorum Doctoris gesta retulimus Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 286. Ubi ostensum est, eum natum anno Chr. 452. scripta sua evulgare cœpisse anno 472. Episcopum Batnarum creatum fuisse anno 519. decessisse die 29. Novembris anno 521. Orthodoxum autem fuisse, non modo ejus Scripta demonstrant, sed etiam ex Timotheo Presbytero palam fit, qui in lib. de Receptione hæreticorum apud Cotelerium Tom. 3. Monument. Eccl. Græc. pag. 396. eundem a Jacobo Zanzalo hæretico distinguens, *Orthodoxum* diserte adpellat, in hæc verba: *Eutychianistæ, eorumque Sodalis Dioscorus, ac deinde Severus, & Jacobus; non ille Batnarum Orthodoxus, sed alius hæreticus, ceterique Acephali.* *Batnæ* vero, cujus Episcopus Jacobus fuit, Stephano teste, *Urbs Orrhoenes, gentilitium Batnæus*: & Procopius lib. 2. de bell. Persico cap. 12. ait, eam esse *Urbeculam nullius nominis, unius diei itinere ab Edessa distantem*: Antoninus denique in Itinerario: *A Batnis ad Edessam M. P. X.* Ad Metricas ejus homilias quod spectat, in vita ejusdem, dicuntur esse septingentæ & tres supra sexaginta, quarum prima est, quam de Curru Ezechielis scripsit, postrema vero de Maria & Gogoltha, quam imperfectam reliquit. Quæ vero in Codicibus nostris Vaticanis exstant, eas Tom. 1. Biblioth. Orient. a p. 305. ad 340. recensuimus. Porro in hoc, quem præ manibus habemus, Codice continentur Homiliæ sequentes.

1. *Homiliæ decem de Mose* ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܣܪܐ ܕܥܠ ܡܘܫܐ quarum Prima fol. 1. a tergo incipit, ܚܙܐ ܗܘܐ ܠܐ ܠܡܬܚܙܝܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܟܣܝܢܘܬܐ. Secunda desinit in hæc verba. ܘܚܙܐ ܫܠܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܗ ܕܗ ܡܫܝܚܐ. Initium enim desideratur fol. 13. Tertia fol. 15. ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܘܫܐ ܐܝܟܢ ܡܠܟܗ ܥܠ ܠܡܥܒܕ ܐܬܘ̈ܬܐ Quarta fol. 22. ܕܠܐ ܦܫܝܩ ܘܐܠܨܗ. ... Quinta inscribitur ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܡܠܩ *de Mose & Amalec*. Initium ܐܘ ܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ ܥܒܕ ܐܬܘ̈ܬܐ. Hæc eadem habetur in Cod. Nitriensi V. fol. 546. Sexta ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܬܘܪܐ ܕܫܘܥܐ ܘܓܙܘܪܬܗ ܕܡܘܫܐ *de Mose & Silice, deque Mosis circumcisione*; habetur in Cod. Nitriensi XIV. fol. 19. Desinit in hæc verba; ܠܟܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܚܝ̈ܝܢ ܒܡܫܝܚܐ. Septima inscribitur ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܓܐܪܐ *de Synagogæ adulterio*, incipit f. 38. ܐܝܟ ܡܫܡܥ ܗܘ̈ܐ ܥܠ ܐܘ ܐܡܪ ܠܟ ܘܐܡܪ ܥܠ ܐܝܟܢܐ. Exstat in Cod. Nitr. V. f. 442. Octava fol. 40. ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܘܫܐ *In illud Mosis: Ostende mihi gloriam tuam*. Initium. ܐܝܟ ܚܘܝܢܝ ܫܘܒܚܟ. ܒܥܡܪܐ ܗܘ̈ܐ ܒܥܡܠܐ ܘܕܟܝܐ ܡܢ ܥܠ Cod. Nitr. XIV. fol. 42. Nona & Decima ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܩܒܘܪܬܗ *de sepultura Mosis*. Initium: ܐܠܗܐ ܕܡܘܫܐ ܥܢܝܢܗ ܡܢ ܡܬܚܘܐ ... Vide Cod. Nitr. V. f. 146. Laudantur hæ decem Homiliæ de *Mose* a Georgio authore vitæ ejusdem S. Jacobi Sarugensis in hæc verba: ܘܥܠ ܡܘܫܐ ܐܦ ܥܣܪܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܒܕ ܡܠܦܢܐ. *De Mose quoque decem Homilias Doctor composuit.* Porro in Codice nostro post folium 23. desideratur quaternio, & folia septem, quæ in Nili alveo exciderunt: suppleri tamen possunt ex Codicibus Nitriensibus V. & XIV. uti supra adnotavimus.

2. Ejusdem S. Jacobi Sarugensis, *de Velo, quo facies Mosis operiebatur* ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܫܘܫܦܐ ܕܦܐܬ̈ܐ ܕܡܘܫܐ fol. 45. Initium. ܐܝܟ ܡܢܝܢ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܘܫܐ ܗܘܐ ܥܠ. Exstat etiam in Cod. Nitr. V. fol. 23. & Cod. Nitr. XIV. fol. 37.

3. Ejusdem, *de Balaam & Balac* ܥܠ ܒܠܥܡ ܘܒܠܩ f. 50. Initium. ܚܝܠܐ ܕܗܘ̈ܐ ܠܒܪ̈ܢܫܐ ܒܬܪܥܘܬܗ.

4. Ejus-

4. Ejusdem, *de Beato Phinees, qui quum oraſſet, mortem cohibuit*. [illegible] f. 55. Initium. [illegible]

5. Ejusdem, *de Serpente aneo, quem exaltavit Moſes in deſerto*. [illegible] fol. 60. Initium. [illegible]

6. Ejuſdem, *de duobus illis Paſſeribus, quorum alter juxta Legem ad fontem aquarum necabatur, alter pro peccato dimittebatur*. [illegible] fol. 64. a terg. Initium. [illegible]

7. Ejuſdem, *de duobus Hircis, quorum alter juxta Legem ad oſtium Tabernaculi mactabatur, alter a Sacerdote in deſertum ad Azaelem dimittebatur*. [illegible] f. 69. Initium. [illegible]

8. Ejuſdem, *de Vacca rubra, qua juxta Legem comburebatur pro peccatis Synagogæ*. [illegible] fol. 75. Initium. [illegible]

9. Ejuſdem, *de Ciborum delectu* [illegible] fol. 79. a t. Initium. [illegible]

10. Ejuſdem, *de Rahab meretrice* [illegible] f. 80. Deeſt init.

11. Ejuſdem, *de Joſue filio Nun*. [illegible] fol. 86. Initium. [illegible]

12. Ejuſdem, altera Homilia *de Joſue filio Nun*. [illegible] f. 90. Deſideratur initium.

13. Ejuſdem, *de Gedeone* [illegible] f. 94. Deeſt initium. Deſinit f. 103. in hæc verba. [illegible]

14. Ejuſdem, *de Samſone* [illegible] f. 103. Initium. [illegible]

15. Ejuſdem, *de Samſone, deque Electorum lapſu* [illegible] fol. 109. a terg. Initium. [illegible]

16. Ejuſdem, *de Arca Dei, quam abduxere Philiſtæi*. [illegible] f. 113. Initium. [illegible]

17. Ejuſdem, *de Oza, qui pœnam mortis ſubiit, quum Aream Dei ſuſtinere vellet* [illegible] f. 125. a terg. Initium. [illegible]

18. Ejuſdem, *de David, & Goliad, deque Chriſti Myſterio*. [illegible] f. 129. Init. [illegible]

19. Ejuſdem, Homilia altera *de David, & Goliad*. Initium. [illegible] f. 133.

20. Ejuſdem, *de ira Dei in filios Iſrael, eo quod David eos numerari juſſiſſet*, f. 137. [illegible] Initium. [illegible]

21. Ejuſdem, *de Hoſee Propheta, & duabus ejus uxoribus*. [illegible] f. 141. Initium. [illegible]

22. Ejuſdem, *de filia Jephte*. [illegible] f. 146. Initium. [illegible] Deſideratur finis: ſuppleri tamen poteſt ex Cod. Nitrienſi v. fol. 332.

Is Codex eadem manu exaratus est, ac Nitriensis Septimus, Anno nempe, Christi 523.

CXV.

Codex vetustissimus, in 4. membraneus, constans foliis 238. Stronghylis, seu antiquis Syriacis literis exaratus. Inter Syriacos Nitrienses olim Tertius decimus; quo continentur.

S. Jacobi Sarugensis Batnarum Episcopi, *Homiliæ* Metricæ: [illegible] Videlicet. 1. *De Elisæo Propheta & Sulamitide* [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 335.

2. Ejusdem, *de Publicano, & Pharisæo, qui ascenderunt in Templum ad orandum*. [illegible] fol. 7. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. p. 317.

3. Ejusdem, *de ædificatione Turris Babelicæ* [illegible] f. 13. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 335.

4. Ejusdem, *de desponsatione Rebeccæ*. [illegible] fol. 22. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 312.

5. Ejusdem, *de Saul, qui vocatus est Paulus*. [illegible] fol. 29. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

6. Ejusdem, *de S. Stephano Protomartyre*. [illegible] fol. 39. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 311.

7. Ejusdem, *de Nativitate Domini*. [illegible] fol. 44. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

8. Ejusdem, *de Cherub & Latrone* [illegible] fol. 62. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 325. ubi inter Homilias *de Crucifixione Domini* inscriptas, quinto hæc loco recensetur.

9. Ejusdem, *Quod non liceat e Templo egredi tempore sanctorum Sacramentorum*. [illegible] fol. 73. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 327. ubi inter Homilias de *Eucharistia* inscriptas, secundum locum occupat.

10. Ejusdem, *de Pueris Ephesi*. [illegible] fol. 79. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 335. ubi monuimus, in hac Jacobi Homilia agi de Sanctis illis Martyribus, quos *Septem Dormientes* vocant.

11. Ejusdem, *de Filio minore, qui bona sua dissipavit*, hoc est, de Filio Prodigo. [illegible] fol. 82. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 317. ubi *Homilia secunda de Filio prodigo* dicitur.

12. Ejusdem, *de amore Divino*. [illegible] fol. 93. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316.

13. Ejus-

13. Ejusdem, *de Sanctis Martyribus*. [illegible] fol. 101. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 339.

14. Ejusdem, *de Hosannis*. [illegible] fol. 105, a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322. Adnotatio fol. 111. [illegible] *Explicit Homilia de Hosannis, composita a S. Jacobo Doctore, Episcopo Batnarum*.

15. Ejusdem, *de Muliere, quæ septem viros habuit*. [illegible] fol. 111. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 315. ubi & inscribitur [illegible] *de Resurrectione mortuorum*.

16. Ejusdem, *de decem Virginibus* [illegible] fol. 117. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322.

17. Ejusdem, *de Nativitate Domini* [illegible] fol. 125. a terg. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

18. Ejusdem, *de Fide*. [illegible] fol. 131. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324.

19. Ejusdem, *de Abraham, ejusque mysteriis*. [illegible] fol. 157. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322. & 323. ubi etiam inscribitur, *de Abraham & Isaac*; eademque Homilia exstat in Cod. Nitr. v. fol. 399. & Syriaco nostro VII. f. 217.

20. Ejusdem, *de Nativitate Domini, deque Stella, quæ Magis apparuit, & de cæde Infantium* [illegible] fol. 173. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

21. Ejusdem, *de Anania, Azaria, & Misaele, qui in fornacem ignis missi sunt*. [illegible] fol. 187. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 339.

22. Ejusdem, *de fine mundi, & consummatione seculi, deque secundo Christi adventu*. [illegible] fol. 207. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 314.

23. Ejusdem, *Homilia prima de opere sex dierum* [illegible] fol. 22. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 339.

24. Ejusdem, *Homilia secunda de opere sex dierum*. [illegible] fol. 235. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 339.

25. *S. Ephræm Syri*, Carmen heptasyllabum, Paræneticum, principio & fine mutilum. Incipit ab iis verbis, fol. 229. [illegible]

Is Codex ætatem præfert Seculi septimi, vel octavi; eadem quippe manu, ac superior Codex CXXIV. est exaratus.

Codex

CXVI.

Codex perantiquus, in 4. membraneus, constans foliis 43. Stronghylis, seu Syriacis vetustis literis exaratus. Inter Codices Syriacos Nitrienses olim Undecimus. Ibi continentur.

S. Jacobi Sarugensis, Episcopi Batnarum, Homiliæ Metricæ xx. quarum Indicem fol. 42. reperias. Verum avulsis prioribus duodeviginti quinternionibus, præter aliarum titulos, quos infra exhibebimus, non exstant in hoc Codice, nisi Homiliæ, quæ sequuntur; nimirum.

1. *De Peccatrice*, Homilia decima septima, [Syriac] fol. 1. Incipit ab iis verbis [Syriac] Desideratur initium; quod tamen suppleri potest ex Codice Nitriensi v. fol. 457. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 324.

2. Ejusdem Jacobi Sarugensis, *de Achar filio Charmi, quem ob furtum lapidaverunt Israelitæ*, Homilia XVIII. [Syriac] fol. 5. a terg. Initium, [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 333.

3. Ejusdem, *de Asa Rege Israel*, *Homilia* XIX. [Syriac] fol. 17. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. p. 334.

4. Ejusdem, *de Eucharistia*, Homilia XX. [Syriac] f. 30. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 313. ubi ex Cod. Nitr. v. fol. 165. inscribitur, *de Defunctis*.

5. *Antiphonæ per anni circulum*. [Syriac] fol. 36. a terg. Initium. [Syriac]

6. *Index Homiliarum* XX. quæ olim in hoc Codice exstabant. [Syriac] fol. 42. Nimirum. [Syriac] *Homilia* I. *de Nativitate Domini*. [Syriac] *Homilia* II. *de laudibus Dei genitricis Mariæ*. [Syriac] *Homilia* III. *de Apparitione Domini in carne*. [Syriac] *Homilia* IV. *Paranesis S. Ephræm*. [Syriac] *Homilia* V. *de laudibus Johannis Baptistæ*. [Syriac] *Homilia* VI. *de Simeone Sene, deque Nativitate Domini in carne*. [Syriac] *Homilia* VII. *de sacro Quadragesimali Jejunio*. [Syriac] *Homilia* VIII. *de Joseph, ejusque fratribus*. [Syriac] *Homilia* IX. *de Chananæa*. [Syriac] *Homilia* X. *de Samaritana*. [Syriac] *Homilia* XI. *de Amidæ eversione*. [Syriac] *Homilia* XII. *de Lazaro*. [Syriac] *Homilia* XIII. *de sacra Hosannarum Dominica*. [Syriac] *Homilia* XIV. *de Passione & Crucifixione Domini*. [Syriac] *Homilia* XV. *de Constantino Imperatore leproso*. [Syriac] *Homilia* XVI. *de Vidua*. [Syriac] *Homilia* XVII. *de Peccatrice*. [Syriac] *Homilia* XVIII. *de Achar filio Charmi*. [Syriac] *Homilia* XIX. *de Asa Rege*. [Syriac] *Homilia* XX. *de Eucharistia*. Porro ex hisce viginti Homiliis, ut supra observatum est, quatuor tantum postremæ in hoc Codice supersunt.

Is Co-

Is Codex exaratus est Anno Christi 857. pertinuitque olim ad quemdam Johannem Diaconum ; uti ex duabus hisce Adnotationibus liquet ; quarum prima, fol. 42. a terg. manu Calligraphi ejusdem Codicis conscripta, est hujusmodi : [illegible] *Absolutus est hic Homiliarum Liber Anno Græcorum millesimo , centesimo sexagesimo nono ; mense Tesri posteriore ,* (Novembri) *feria sexta , die duodecima ejusdem mensis : diebus beatissimi Mar Johannis Patriarchæ , & diebus Cyriaci Metropolitæ Calinici . Scripsit eum peccator , & miserationum Dei indigens , Abibus , indignus Monachus , & Custos Ædis S. Cyri . Quisquis eum pervolutarit , mendumque in eo repererit , parcat mihi propter Dominum nostrum .* Ex hac Adnotatione colligitur , *Johannem* Syrorum Jacobitarum Patriarcham , qui inter Dionysium II. & Basilium I. Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 349. recensetur , ante annum Græc. 1169. Chr. 856. electum fuisse : adeoque in Codice Syriaco Chronici Abulpharagii mendum cubare , ubi is dicitur , Anno Græc. 1221. Chr. 910. Patriarcha creatus .

Adnotatio altera, fol. 43. [illegible] *Ille Homiliarum Liber spectat ad Johannem Diaconum Zagugæum , qui illum beneficio sibi a Deo collato , & sudore vultus sui sibi comparavit , propter suum ipsius profectum , & propter memoriam suorum defunctorum . Quisquis vero hunc Librum quocumque modo postulaverit , eumque memorato Johanni Diacono minime restituerit , sed illum sibi vindicaverit ; noverit , se violasse verbum Dei tremendum , terribile , horribile ; donec eumdem eidem Johanni reddiderit ,* &c.

C X V I I.

Codex vetustus, in folio maximo, bombycinus , constans foliis 555. Syriacis literis exaratus . Inter Syriacos Nitrienses Codd. olim Quintus ; quo continentur .

Homiliæ & Carmina diversorum : ac præsertim S. Jacobi Sarugensis , Episcopi Batnarum . Titulus fol. 1. a terg. [illegible] *Ope & auxilio adorandæ ab omnibus Trinitatis , Patris & Filii , & Spiritus Sancti : scribimus Librum Homiliarum Sancti Theophori Mar Jacobi Doctoris , Batnarum Sarugi : per anni circulum , juxta ordinem Nativitatis , & Epiphaniæ , totiusque salutaris œconomiæ .* Nimirum , juxta Ritum Ecclesiæ Syriacæ . Sunt autem sequentes Homiliæ .

1. *S. Jacobi Sarugensis , de Curru , quem vidit Ezechiel .* Est autem hæc Homilia prima omnium Homiliarum Sancti Jacobi . [illegible] fol. 1. Ini-

Initium . [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 305. ubi singularum Sarugensis Homiliarum synopsim, titulos atque initia, Latine reddita, exhibuimus. Adnotatio, fol. 9. a terg. [illegible] *Explicit Homilia de Curru, quem vidit Ezechiel*.

2. Ejusdem, *de Ecclesiæ dedicatione*. [illegible] fol. 9. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 306.

3. Ejusdem, *de Encæniis Ecclesiæ* [illegible] fol. 11. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 308.

4. Ejusdem, *de illapsu Altissimi super montem Sinai, deque Ecclesiæ mysteriis*. [illegible] fol. 14. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 308.

5. Ejusdem, *de Domino nostro, & Jacobo: deque Ecclesia, & Rachel, necnon de Lia & Synagoga*. [illegible] fol. 17. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 308.

6. Ejusdem, *de Thamar, & Ecclesiæ symbolo*. [illegible] fol. 19. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 308.

7. Ejusdem, *de Visione Jacob in Bethel, & de symbolo Ecclesiæ*. [illegible] fol. 21. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 308.

8. Ejusdem, *de Velo, quo facies Mosis operiebatur*. [illegible] fol. 23. Initium [illegible] Indicatur in titulo, [illegible] *Congruum esse, ut hæc Homilia legatur in Dedicatione Ecclesiæ*. Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 224. ubi inter Homilias *de Mose*, nonum locum occupat.

9. Ejusdem, *de Annunciatione Zachariæ* [illegible] f. 25. a t. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 308.

10. *Sancti Theophori Johannis Episcopi Constantinopoleos, Homilia in Annunciationem Zachariæ, quando annunciata ei fuit ab Angelo Nativitas Johannis Baptistæ* [illegible] fol. 28. Initium [illegible] *Plures sunt stellæ in firmamento, una autem effecta est prædicatrix ortus diei: plures etiam fuere in mundo Prophetæ, Johannes vero ille Baptista prædicavit; quod ecce ortus est Christus illuminator creaturarum*.

11. *S. Ephræm*, de Annunciatione Deiparæ. [illegible] fol. 29. a terg. Initium [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 139.

12. *S. Jacobi Sarugensis, Batnarum Episcopi*, Homilia de Annunciatione Deiparæ. [illegible] fol. 31. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 308.

13. Ejus-

13. Ejusdem *S. Jacobi*, *de profectione Mariæ ad Elisabeth* [illegible] fol. 32. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309. Adnotatio Calligraphi fol. 35. [illegible] *Excusatum me habetote, Patres: non enim inventa est heic de Nativitate Johannis Baptistæ homilia. Quod si eam velis, utere, si placet, homilia de Laudibus ejus, quæ post Epiphaniam est descripta: & ora pro me.*

14. Ejusdem *S. Jacobi Doctoris Sarugensis, Batnarum Episcopi, de Nativitate Domini.* [illegible] f. 36. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

15. Ejusdem, *de Nativitate Domini, Homilia altera.* [illegible] fol. 43. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

16. Ejusdem *S. Jacobi, Homilia tertia de Nativitate Domini.* [illegible] fol. 45. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

17. Ejusdem, *Homilia quarta, de salutari Domini Nativitate; deque Stella, quæ Magis apparuit, & de cæde Infantium.* [illegible] fol. 47. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309. Observat tamen Calligraphus, fol. 54. hanc S. Jacobi Homiliam in duas partes se divisisse; & alteram quidem, in qua *de cæde Infantium* agitur, a priore sejunctam, illuc transtulisse, ubi Commemoratio Sanctorum Infantium peragitur, nimirum ad fol. 74. ut infra patebit.

18. Ejusdem *S. Jacobi*; in illud Isaiæ Prophetæ: *Et vocabitur nomen ejus Emmanuel.* [illegible] fol. 54. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

19. Ejusdem, in illud Isaiæ Prophetæ: *Et vocabitur nomen ejus Admirabile.* [illegible] fol. 55. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309.

20. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Balaam ariolo, & Balac* [illegible] fol. 57. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 309. Ubi adnotatur, [illegible] *Non abs re esse, ut hæc homilia legatur in Nativitate Domini.*

21. Ejusdem *S. Jacobi*, in illud Dei dictum: *Venite, faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram: deque Nativitate Domini.* [illegible] fol. 59. a terg. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 310.

22. Ejusdem, *Quare Dominus in mundo triginta annos egit, antequam miracula edere inciperet.* [illegible] fol. 62. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 310.

23. Ejusdem, *de Dei genitrice Maria.* [illegible] fol. 64. Initium [illegible]

[illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 310.

24. *Sancti Ephræm, de Deipara.* [illegible] fol. 67. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 140. num. 2. & Tom. 2. & 3. Oper. ejusdem S. Doctoris Syr. Lat. edit. Romæ 1740. & 1743. ubi plerosque Sermones, in Vaticanis Codicibus obvios, qui S. Ephræmo adscribuntur, Syriace & Latine vulgavimus,

25. *Sancti Jacobi Doctoris, de Deipara, & adversus hæreticos.* [illegible] fol. 67. a terg. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 310.

26. *Sancti Ephræm, de Magis.* [illegible] fol. 70. a terg. Initium. [illegible] Ejusdem Librarii manu in Titulo adnotatur [illegible] Carmen istud ad *Sanctum Isaacum* referendum. Vide Tom. cit. pag. 232.

27. *Sancti Jacobi, de cæde Infantium.* [illegible] fol. 74. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. cit. pag. 311.

28. Ejusdem *S. Jacobi, de Mose Propheta, deque cæde Infantium, qui cæsi sunt ab Herode* [illegible] fol. 76. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 311.

29. *Severi Antiochiæ Patriarchæ, Homilia de Sanctis Patribus Basilio & Gregorio, recitata in Templo Sancti Ignatii* [illegible] fol. 78. Initium. [illegible] Hæc Severi Homilia exstat in Cod. Syr. Nitriensi XXXI. num. 84. inscripta: *de Basilio Magno & Gregorio Theologo, habita de more in templo Theophori Martyris Ignatii.* Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 571. Hinc vero colligitur, Scriptorem hujus Codicis fuisse secta *Syrum Jacobitam*: quippe qui *Severum* illum, hæreticorum Acephalorum sui temporis antesignanum, *Sancti* titulo adpellat.

30. *Sancti Jacobi, Homilia de Constantino fideli Imperatore, deque Synodo* CCCXVIII. *Patrum Episcoporum, quæ ejusdem Imperatoris temporibus Nicææ habita fuit.* [illegible] fol. 80. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 311. ubi adnotatur a librario, hanc Homiliam Festo SS. Patrum Basilii & Gregorii, quod Kalendis Januarii, una cum Circumcisione Domini ab Orientalibus colitur, congruere.

31. Ejusdem *S. Jacobi, de Baptismo Domini.* [illegible] fol. 83. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 312.

32. Ejusdem *S. Jacobi, de Baptismo Legis, deque Baptismo Johannis; & de Baptismo, quem Dominus noster dedit Apostolis suis.* [illegible] fol. 86. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 312.

33. Ejus-

33. Ejusdem *S. Jacobi, de Torrente, quem vidit Ezechiel Propheta.* [Syriac] fol. 88. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 312.

34. Ejusdem *S. Jacobi Doctoris, de desponsatione Rebeccæ, deque mysteriis, & symbolis, quæ in ea continentur.* [Syriac] f. 90. a terg. Init. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 312.

35. Ejusdem *S. Jacobi, de Samaritana,* [Syriac] fol. 93. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. p. 312.

36. *Sancti Isaac, Carmen de Samaritana.* [Syriac] fol. 97. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 232. Ejusdem *S. Isaac* Carmen alterum *de Samaritana*. Initium f. 98. a terg. [Syriac] Hæc duo Isaaci Carmina, in Codice nostro conjunguntur in unum.

37. Ejusdem *Sancti Isaac, de Samaritana* [Syriac] fol. 100. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 232. ubi *Tertium Carmen de Samaritana* dicitur.

38. Ejusdem *S. Isaac, de Samaritana.* [Syriac] fol. 101. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 232. ubi *Quartum de Samaritana* vocatur.

39. Ejusdem *S. Isaac Doctoris, de Samaritana.* [Syriac] fol. 103. Initium, [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 232. ubi *Quintum Carmen de Samaritana* dicitur.

40. *S. Jacobi, de cæde Johannis Baptistæ.* [Syriac] fol. 104. a terg. Initium, [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 312.

41. Ejusdem *S. Jacobi, de laudibus Johannis Baptistæ.* [Syriac] fol. 107. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 312.

42. *Georgii, discipuli Sancti Jacobi*, Homilia metrica de eodem S. Jacobo Sarugensi, Batnarum Episcopo; legenda in Commemoratione ejusdem. [Syriac] fol. 110. Initium. [Syriac] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 286. ubi ex hac Oratione panegyrica de S. Jacobo Sarugensi plura produximus.

43. *S. Jacobi Doctoris, de S. Stephano Archidiacono & Protomartyre.* [Syriac] fol. 115. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 311.

44. *S. Johannis* (Chysostomi) *Homilia de S. Stephano Protomartyre.* [Syriac] fol. 136. a terg. Initium. [Syriac] *Pulchritudo triumphorum Stephani Martyris, primævæ Ecclesiæ, quæ in vinea Martyrii in-*

venta est, alumni, me quidem excitat ad orationem de illo habendam.

45. *S. Jacobi Doctoris, de Jona Propheta, deque ejus prædicatione in Ninive.* [illegible] f. 117. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 312.

46. *Sancti Ephræm Doctoris, de Ninive, & Jona.* [illegible] fol. 132. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 140.

47. *Sermo Sancti Mar Jacobi adversus impiam Synodum Chalcedonensem; qui congrue legi potest in commemoratione Sancti Mar Severi, Ecclesiæ columnæ; qui contra duarum Naturarum adsertores multum decertavit.* [illegible] fol. 139. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. p. 294. & seq. ubi ostendimus, hunc fœtum esse, non quidem S. Jacobi Sarugensis, qui Orthodoxus fuit, sed nebulonis cujusdam Jacobitæ, qui nomine Sancti Doctoris abusus est.

48. *S. Jacobi Doctoris, de Præsentatione Domini in Templum, deque Simeone Sene.* [illegible] fol. 140. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 312.

49. Ejusdem *S. Jacobi Doctoris*, in illud Simeonis: *Ecce hic positus est in ruinam, & resurrectionem multorum in Israel.* [illegible] fol. 143. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 313.

50. Ejusdem, *de Sacerdotibus.* [illegible] fol. 144. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 313.

51. Ejusdem, *de Sepultura Mosis* [illegible] fol. 146. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 334. ubi inter Homilias de Mose, decimum locum occupat.

52. Ejusdem, *de Sepultura Sacerdotum.* [illegible] fol. 148. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 313. ubi inter Homilias de Sacerdotibus, secunda dicitur.

53. *S. Ephræm, de Sacerdotibus.* [illegible] fol. 150. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 138.

54. Ejusdem *S. Ephræm*, in idem [illegible] fol. 151. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 140.

55. *S. Jacobi, de Defunctis.* [illegible] fol. 151. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 313. ubi secunda de Aaron Sacerdote dicitur.

56. *S. Ephræm*, in idem [illegible] fol. 152. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 140. ubi *de morte Aaron Sacerdotis* inscribitur.

57. *Sancti Balei*, in idem. [illegible] fol. 152. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 168.

58. S. Ja-

58. *S. Jacobi, de defunctis Sacerdotibus, Regibus, & aliis quibuscumque.* [Syriac] fol. 153. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 313.

59. *Sancti Ephræm, de Timore Dei, & consummatione Seculi.* [Syriac] fol. 153. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 141.

60. *S. Jacobi, de creatione Adæ.* [Syriac] fol. 155. a terg. Initium. [Syriac] Vide ibid. pag. 339. ubi additur, *& de Resurrectione mortuorum.*

61. Ejusdem S. Jacobi, *de consummatione Seculi* [Syriac] fol. 158. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 314. ubi inscribitur, *de fine Mundi, de Antichristo, de secundo Christi adventu, & de Judicio.*

62. Ejusdem, *de fine Mundi, deque tremendo Judicio,* [Syriac] fol. 160. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 314.

63. Ejusdem, *de Defunctis.* [Syriac] fol. 162 a terg. Init. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 313. ubi *Secunda de Defunctis* inscribitur.

64. Ejusdem, *de Defunctis* [Syriac] fol. 163. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 313. ubi *Tertia de Defunctis* dicitur.

65. *Sancti Isaac, de Defunctis* [Syriac] fol. 163. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. num. 11. pag. 222.

66. *S. Jacobi, de Defunctis* [Syriac] f. 165. Initium [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 313. ubi *Quinta de Defunctis* inscribitur.

67. Ejusdem, *de Miraculo, quod Dominus noster patravit in Cana Galilææ.* [Syriac] fol. 167. a terg. Initium, [Syriac]

68. Ejusdem, *de sacro Quadragesimali Jejunio.* [Syriac] fol. 169. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 315. Prænotatur, hanc Homiliam recitandam esse Feria secunda, initio Jejunii Quadragesimalis: in fine autem fol. 171. a terg. dicitur esse *prima homilia de Jejunio Quadragesimali.*

69. Ejusdem, *Homilia secunda de Jejunio Quadragesimali.* [Syriac] fol. 171. a terg. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit pag. 315.

70. Ejusdem, *Homilia tertia de Jejunio Quadragesimali.* [Syriac] f. 176. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 315.

71. *Sancti Ephræm, de Jejunio Quadragesimali.* [Syriac] fol. 178. Initium. [Syriac] Vide Tom cit. pag. 141.

72. S. Ja-

72. *S. Jacobi*, in illud Domini: *Nolite jurare omnino*. [illegible] fol. 179. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 315.

73. *Sancti Ephraem*, in illud Davidis: *Pone Domine custodiam ori meo, & custodiam labiis meis* [illegible] fol. 181. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 141.

74. *S. Jacobi*, *Paraenesis*. [illegible] fol. 183. Initium, [illegible] Vide Tom. cit pag. 315.

75. *Sancti Ephrem Testamentum*. [illegible] fol. 184. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 111.

76. *Sancti Ephrem Vita* [illegible] fol. 187. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 25. & Tom. 3. Oper. ejusdem Syr. Lat. edit. Romae 1743. a pag. XXIII.

77. *S. Jacobi*, *de Miraculis*, *quae fecit Dominus*. [illegible] fol. 195. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 315.

78. Ejusdem *S. Jacobi*, in illud Domini effatum: *Quid prodest homini, si mundum universum lucretur; animae vero suae detrimentum patiatur?* [illegible] f. 196. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 315.

79. Ejusdem, in illud Domini effatum: *Simile est Regnum caelorum Fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinae satis tribus, donec fermentatum est totum*. [illegible] fol. 198. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316.

80. Ejusdem, *de Poenitentia*: Homilia dicenda ad Vesperas Feriae secundae, hebdomadae secundae Jejunii. [illegible] fol. 199. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 306.

81. *Sancti Ephraem*, *de Poenitentia*. [illegible] fol. 202. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 146.

82. Ejusdem *S. Ephraem*, *de Poenitentia*. Ad Vesperas Feriae tertiae Jejunii. [illegible] fol. 203. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 146.

83. *S. Jacobi Doctoris*, *Paraenesis* [illegible] fol. 205. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316.

84. *Sancti Isaac*, *Paraenesis*. Ad Vesperas Feriae quartae, hebdomadae secundae Jejunii. [illegible] fol. 207. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

85. *S. Jacobi*, *de Poenitentia*. [illegible] fol. 208. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316. ubi [illegible] *de Superbia* inscribitur.

86. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Poenitentia*. Ad Vesperas Feriae v. hebdomadae secundae Jejunii. [illegible] fol. 209. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316.

87. San-

87. *Sancti Ephræm*, in illud Ecclesiastæ: *Omnia vanitas*, & *afflictio spiritus*. [illegible] fol. 211. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 146.

88 Ejusdem *S. Ephræm Doctoris*, *Parænesis*. Ad Vesperas Feriæ VI. Hebd. II. Jejunii. [illegible] fol. 213. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 147.

89. Ejusdem *S. Ephræm*, in illud Isaiæ: *Tollatur impius, ne videat gloriam Dei* [illegible] fol. 215. a terg. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 146.

90. *S. Jacobi*, *de fine Mundi*, *& Judicio*. Ad Vesperas Sabbathi, Hebdomadæ secundæ Jejunii. [illegible] fol. 217. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 314. ubi *Octava Homilia in idem argumentum* dicitur.

91. Ejusdem *S. Jacobi*, *de fine Mundi*. [illegible] fol. 218. Initium [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 314. ubi Nona dicitur.

92. Ejusdem *S. Jacobi*, in illud Domini effatum: *Quum spiritus nequam ex homine exierit, circumvagatur per loca arida*. Ad Dominicam Hebdomadæ tertiæ Jejunii. [illegible] fol. 219. a t. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316.

93. Ejusdem *S. Jacobi*, *de decem Drachmis*, *& centum Ovibus*. [illegible] fol. 221. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316.

94. *Sancti Ephræm*, *Parænesis*; legenda in Hebdomada Miraculorum: (hoc est, tertia Jejunii Quadragesimalis). [illegible] fol. 223. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 147.

95. *S. Jacobi Doctoris*, *de Divite*, *& Lazaro*. [illegible] fol. 225. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316. Adnotatio librarii fol. 232. [illegible] *Explicit homilia S. Jacobi Doctoris*, *Episcopi Batnarum Sarugi*, *Syriæ ornamenti*.

96. Ejusdem *S. Jacobi*, *Parænesis*, *& adversus blasphemas*. [illegible] fol. 232. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 317.

97. *Sancti Ephræm*, *Reprehensio*. Ad Vesperas Feriæ V. Hebdom. III. Jejunii recitanda; uti in in titulo adnotatur. [illegible] fol. 236. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 147.

98. Ejusdem *S. Ephræm*, *Reprehensio*. [illegible] fol. 243. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 147.

99. *Sancti Isaac*, *de Defunctis*. Ad Vesperas Sabbathi: [illegible] fol. 245. a terg. Initium. [illegible]

[illegible] Vide Tom. cit. pag. 232.

100. *S. Jacobi, de fine Mundi.* [illegible] fol. 246. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 314. ubi Decima dicitur.

101. Ejusdem *S. Jacobi, de Chananaa.* Ad Vesperas Dominicæ Hebdomadæ IV. Jejunii. [illegible] fol. 248. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 317.

102. Ejusdem *S. Jacobi, de Zaccheo publicano.* Ad Vesperas Feriæ II. Hebd. IV. Jejunii. [illegible] fol. 251. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 317.

103. Ejusdem *S. Jacobi, de Operariis Vineæ Domini,* [illegible] fol. 253. a terg. Initium [illegible] Vide Tom. cit. p. 317.

104. Ejusdem *S. Jacobi, de filio, qui dissipavit bona sua.* [illegible] fol. 256. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 317.

105. Ejusdem *S. Jacobi*, in idem argumentum. [illegible] f. 206. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 317.

106. Ejusdem *S. Jacobi, de Publicano, & Pharisæo, qui ascenderunt in Templum ad orandum.* Ad Vesperas Feriæ III. [illegible] fol. 264. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 317.

107. Ejusdem *S. Jacobi, de Pœnitentia.* [illegible] fol. 266. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316. ubi *Quarta homilia de Pœnitentia* dicitur.

108. Ejusdem *S. Jacobi, de Adao Apostolo, & Abgaro Rege Edessæ.* [illegible] fol. 268. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. p. 317. Desideratur finis.

109. Ejusdem *S. Jacobi*, in illud; *Facilius est camelum per foramen acus intrare, quam divitem in Regnum Dei,* [illegible] fol. 271. Initium deest: sed suppleri potest ex Cod. nostro Syriaco IX. ubi sic incipit. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 319.

110. Ejusdem *S. Jacobi, de Præceptorum observantia: & Parænesis.* [illegible] fol. 272. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 319.

111. Ejusdem *S. Jacobi, de Oratione, quam docuit Dominus Discipulos suos.* [illegible] fol. 273. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 319.

112. Ejusdem *S. Jacobi, de Juvene illo, qui ait ad Dominum: Quid faciam, ut vitam æternam possideam?* [illegible] Vide Tom. cit. pag. 319.

113. Ejusdem *S. Jacobi, de grano sinapis, cui simile esse Regnum Calorum, dixit Dominus.* [illegible] fol. 279. a t. Init. [illegible] Vide Tom. cit. p. 319.

114. Ejus-

114. Ejusdem *S. Jacobi*, in illud Jeremiæ Prophetæ: *Qui gloriatur, in Domino glorietur*. [illegible] fol. 281. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 316.

115. Ejusdem *S. Jacobi, de Regno, & Gebenna* [illegible] fol. 283. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 315.

116. *Sancti Isaac, de Humiliate* [illegible] fol. 285. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 232. ubi in alio Codice, Sancto Ephræmo Homiliam hanc tribui, observavimus.

117. *S. Jacobi, de consummatione Seculi*. [illegible] fol. 287. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 314.

118. Ejusdem *S. Jacobi, de Antichristo, hoc est, Christi adversario, deque secundo Christi adventu, & fine Mundi*. [illegible] fol. 288. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 314.

119. Ejusdem *S. Jacobi, de Sanctis Quadraginta Martyribus*. [illegible] fol. 292. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 319.

120. Ejusdem *S. Jacobi Doctoris Batnarum Sarugi, de tribus Defunctis a Domino ad vitam revocatis*. [illegible] fol. 294. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 319.

121. Ejusdem *S. Jacobi, de illo, qui ab Hierusalem descendit in Hiericho, & incidit in Latrones*. [illegible] fol. 296. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

122. Ejusdem *S. Jacobi*, in illud Domini effatum: *Simile est Regnum Cælorum thesauro abscondito in agro*. [illegible] fol. 298. a tergo. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

123. Ejusdem *S. Jacobi, Quod Dominus in Scripturis sibi potusque nomine agnoscitur*. [illegible] fol. 299. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

124. Ejusdem *S. Jacobi, de Muliere, quæ curva fuerat per annos duodecim*. [illegible] fol. 302. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

125. Ejusdem *S. Jacobi, de quinque panibus & duobus piscibus*, [illegible] fol. 304. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

126. Ejusdem *S. Jacobi, Parænesis, & de Paupertate*. [illegible] fol. 308. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320. Adnotatio; fol. 310. a terg. [illegible] Explicit homilia B. Jacobi de paupertate Monachorum.

 127. Ejus-

127. Ejusdem *S. Jacobi Doctoris Batnarum Sarugi, de amore pecuniæ*. [illegible] fol. 310. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

128. Ejusdem *S. Jacobi*, in illud Salomonis; *Vanitas vanitatum, & omnia vanitas*. [illegible] fol. 312. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

129. Ejusdem *S. Jacobi, de gemitu pauperis*. [illegible] fol. 315. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

130. Ejusdem *S. Jacobi, Parænesis* [illegible] fol. 316. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320. Adnotatio fol. 317. a terg. [illegible] *Explicit ejusdem Jacobi Doctoris, Reprehensio*.

131. *Sancti Isaac, de filio prodigo* [illegible] fol. 317. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 232.

132. Ejusdem *Sancti Isaac*, in idem. [illegible] fol. 319. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 232.

133. Ejusdem *S. Isaac, in illud Domini dictum: Nisi conversi fueritis, & efficiamini, sicut pueri*. [illegible] fol. 320. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 232.

134. Ejusdem *Sancti Isaac*, in idem. [illegible] f. 321. Init. [illegible] Vide Tom. cit pag. 233.

135. Ejusdem *Sancti Isaac*, in idem. [illegible] fol. 322. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 233.

136. Ejusdem *Sancti Isaac*, in illud: *Bonum est confiteri Domino*. [illegible] fol. 323. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 233.

137. Ejusdem *Sancti Isaac, de Perfectione*. [illegible] fol. 323. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 233.

138. *Sancti Jacobi, de fine Mundi*. [illegible] fol. 324. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 314. ubi Quinta de fine Mundi dicitur.

139. Ejusdem *S. Jacobi, de filio Viduæ*, [illegible] fol. 326. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 320.

140. Ejusdem *S. Jacobi, de Hemorrhoissa*. [illegible] fol. 329. Init. [illegible] Vide Tom. cit. p. 321.

141. Ejusdem *S. Jacobi, de filia Jephte*, [illegible] fol. 332. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 321.

142. Ejusdem *Sancti Jacobi, de Ozia Rege, & Isaja Propheta*. [illegible] fol. 335. Initium. [illegible]

[illegible] Vide Tom. cit. pag. 321.

143. Ejusdem *Sancti Jacobi*, *adversus Judæos*. ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܝܗܘܕܝܐ fol. 339. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 321. Agit de Sancta Trinitate.

144. Ejusdem *S. Jacobi*, *adversus Judæos*, Homilia altera. [illegible] fol. 341. a t. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 321. Agit de Circumcisione,

145. Ejusdem *S. Jacobi*, *adversus Judæos*, Homilia tertia. [illegible] fol. 343. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. p. 321. Agit de Sabbatho.

146. Ejusdem *S. Jacobi*, *adversus Judæos*, Homilia quarta. [illegible] fol. 345. Initium . [illegible] De Messiæ adventu. Vide Tom. cit. pag. 322.

147. Ejusdem *S. Jacobi*, *adversus Judæos*, Homilia quinta. [illegible] fol. 346. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322. de Christi adventu, & passione.

148. Ejusdem *S. Jacobi*, *adversus Judæos*, Homilia sexta. [illegible] fol. 348. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322. ubi inscribitur. [illegible] *Ecclesiæ, & Synagogæ disputatio*.

149. Ejusdem *S. Jacobi*, *adversus Judæos*, Homilia septima. [illegible] fol. 350. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322.

150. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Tentatione Domini*. [illegible] fol. 353. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 315.

151. Ejusdem *S. Jacobi*, *de David*, *& Goliad*. Ad noctem Feriæ VI. quadragesimæ diei Jejunii. [illegible] fol. 355. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 335.

152. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Lazaro*, *quem Dominus suscitavit*. [illegible] fol. 360. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322.

153. *Sancti Ephræm*, *de Lazaro quatriduano*. [illegible] fol. 362. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 147.

154. Ejusdem *S. Ephræm*, *de Dominica in Hosannis*. [illegible] fol. 364. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 147.

155. *S. Jacobi*, *de Dominica in Hosannis*. [illegible] fol. 367. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322.

156. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Ficu*, *cui maledixit Dominus*. [illegible] fol. 369. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. p. 322.

157. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Passione Domini*. [illegible] fol. 370. a terg. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324.

158. Ejusdem *S. Jacobi, de Passione Domini*, Homilia altera. [illegible] fol. 373. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324.

159. Ejusdem *S. Jacobi*, Homilia tertia *de Passione Domini*. [illegible] fol. 375. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324.

160. Ejusdem *S. Jacobi*, Homilia quarta *de Passione Domini*. [illegible] fol. 378. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324.

161. Ejusdem *S. Jacobi*, Homilia quinta *de Passione Domini*. [illegible] fol. 381. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324.

162. Ejusdem *S. Jacobi*, Homilia sexta *de Passione Domini*. [illegible] fol. 386. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 324.

163. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Parabola Vineæ*. [illegible] fol. 388. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 322.

164. Ejusdem *S. Jacobi*, *de decem Virginibus* [illegible] fol. 391. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322.

165. Ejusdem *S. Jacobi*, *de Rege, qui fecit nuptias filio suo*. [illegible] fol. 394. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 322.

166. *S. Johannis Chrysostomi, homilia de Passione Domini, habita in Ecclesia Asiæ, ubi exulerat*, legenda Sabbatho Passionis Dominicæ, & in fine Jejunii Quadragesimalis: quam Homiliam in editis a Patribus Maurinis Chrysostomi operibus frustra inquiras. [illegible] fol. 397. Initium. [illegible] *Lumina, præter morem, ego hodie in urbe video: & optime quidem fecistis, Fratres; ego enim sic dico; non in omni solum manu unum lumen cuique gestandum.*

167. *S. Jacobi Sarugensis, de Abraham & Isaac*, [illegible] fol. 399. Initium. [illegible] Vide Tom, I. Bibl. Orient. pag. 322. Adnotatio, fol. 402. a terg. [illegible] *Explicit homilia de Abraham, ejusque symbolis*.

168. Ejusdem, *de Samsone*. [illegible] fol. 403. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

169. Ejusdem, *Homilia* I. *de Abel, et Cain*. [illegible] fol. 405. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

170. Ejusdem, *Homilia* II. *de Abel, & Cain*. [illegible] fol. 407. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

171. Ejusdem, *homilia* III. *de Abel, & Cain*. [illegible] fol. 409. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

172. Ejus-

172. Ejusdem, *homilia* IV. *de Abel, & Cain.* [illegible] fol. 411. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

173. Ejusdem *homilia* I. *de Joseph.* [illegible] fol. 412. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. p. 323.

174. Ejusdem *homilia* II. *de Joseph.* [illegible] fol. 415. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

175. Ejusdem *homilia* III. *de Joseph.* [illegible] fol. 417. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

176. Ejusdem *homilia* IV. *de Joseph.* [illegible] fol. 420. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323. Homilia quinta desideratur.

177. Ejusdem *homilia* VI. *de Joseph.* [illegible] fol. 422. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

178. Ejusdem *homilia* VII. *de Joseph.* [illegible] fol. 424. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

179. Ejusdem *homilia* VIII. *de Joseph.* [illegible] fol. 426. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

180. Ejusdem *homilia* IX. *de Joseph.* [illegible] fol. 426. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 323.

181. Ejusdem *homilia* X. *de Joseph.* [illegible] fol. 432. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 323.

182. Ejusdem *de Vacca rubra, quæ pro populo ex Legis præscripto comburebatur.* [illegible] fol. 234. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324. Legenda hæc Homilia dicitur. [illegible] *In Officio nocturno Feriæ* IV. *Passionis salutaris*, hoc est, majoris hebdomadæ.

183. Ejusdem *de Hirco, qui pro populo mactabatur.* [illegible] fol. 436. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 324.

184. Ejusdem *de duobus passeribus, quorum alter ad fontem aquarum juxta Legem necabatur, alter pro peccato dimittebatur.* [illegible] fol. 440. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324.

185. Ejusdem *de Synagogæ adulterio.* [illegible] fol. 442. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 334. ubi inter Homilias de Mose, Septima inscribitur.

186. Ejusdem *de Samsone, homilia* [illegible] f. 448.

f. 448. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit pag. 323. ubi Secunda de Samsone inscribitur.

187. Ejusdem *de Serpente aeneo*. [Syriac text] fol. 449. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 324.

188. *Georgii Arabum Episcopi, de Sacro Chrismate, quod feria* v. *Mysteriorum* [hoc est, in Cœna Domini] *conficitur*. [Syriac text] fol. 452. a terg. Initium, [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 332.

189. *S. Jacobi Sarugensis, in mulierem Peccatricem*. [Syriac text] fol. 457. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 324.

190. *S. Ephram, de muliere Peccatrice*. [Syriac text] fol. 460. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 233. ubi ostenditur, non Ephræmo, sed Isaaco Carmen illud esse tribuendum; quemadmodum ad marginem in hoc ipso Codice adnotatur.

191. *Sancti Ephrem Syri, de Fide, Sermo* I. [Syriac text] fol. 465. Init. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 147.

192. Ejusdem *S. Ephrem, de Fide, Sermo* II. [Syriac text] fol. 470. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 147.

193. Ejusdem *S. Ephrem, de Fide, Sermo* III. [Syriac text] fol. 470. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 147.

194. *S. Isaac, Sermo de Fide*. [Syriac text] f. 473. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 233.

195. *S. Jacobi Sarugensis, de Fide*. [Syriac text] fol. 476. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 324.

196. Ejusdem *de Crucifixione Domini, Homilia prima*. [Syriac text] fol. 484. Initium. [Syriac text] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 325.

197. Ejusdem *de Crucifixione Domini, Homilia secunda*. [Syriac text] fol. 485. Initium. [Syriac text] Vide Tom. I. cit. pag. 325.

198. Ejusdem, *de Crucifixione Domini, Homilia tertia*. [Syriac text] fol. 486. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 325.

199. Ejusdem *de Crucifixione Domini, Homilia quarta*. [Syriac text] fol. 489. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 325.

200. Ejusdem *de Crucifixione Domini, Homilia quinta*, quæ inscribitur, *de Cherub, & Latrone*. [Syriac text] fol. 491. Initium. [Syriac text] Vide Tom. I. Bibl. Orient. p. 325. In margine alia manu adnotatur: [Syriac text] *Hæc homilia metrica composita est a S. Georgio* [Arabum Scenitarum Episcopo] *juxta metrum S. Ja-*

S. Jacobi. Ita reperimus. Verum in omnibus Codicibus, nec non in Officiis Divinis Syrorum, Jacobo Sarugensi disertim adscribitur. Vide ibidem.

201. Ejusdem *S. Jacobi, de Crucifixione Domini, homilia sexta.* [illegible] fol. 494. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 325.

202. Ejusdem, *de Crucifixione Domini, homilia septima:* quæ *de Sepultura Domini* inscribitur. [illegible] fol. 496. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 325.

203. Ejusdem, *Quod Corpus Christi passibile fuit ac mortale, ante resurrectionem.* [illegible] fol. 498. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 325.

204. Ejusdem *de Resurrectione Domini.* [illegible] fol. 501. a t. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 326.

205. Ejusdem Homilia altera *de Resurrectione Domini.* [illegible] fol. 503. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 326.

206. Ejusdem, in illud Pauli Apostoli. *Unus & mediator Dei & hominum, homo Christus Jesus.* [illegible] fol. 504. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 326.

207. Ejusdem, *de sanctorum Sacramentorum perceptione.* [illegible] fol. 505. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 326.

208. Ejusdem, in illud Apostoli: *Mihi autem absit gloriari, nisi in Cruce Domini nostri Jesu Christi.* [illegible] fol. 507. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 327.

209. Ejusdem, *de sanctorum Sacramentorum perceptione.* [illegible] fol. 509. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 327. ubi secunda Homilia *de Eucharistia* inscribitur: nec non. [illegible] *Quod non liceat e templo egredi tempore sanctorum Sacramentorum.*

210. Ejusdem, *de Idolorum lapsu.* [illegible] fol. 511. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 327.

211. Ejusdem, *de Thoma Apostolo, deque Resurrectione Domini.* [illegible] fol. 514. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

212. Ejusdem, *de Ascensione Domini.* [illegible] fol. 517. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

213. Ejusdem, *de Pentecoste.* [illegible] fol. 520. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

214. Ejusdem *S. Jacobi, de urbe Antiochia,* quomodo conversa est per prædicationem Simonis Apostolorum principis, & Johannis, atque Pauli Apostolo-

[illegible] ftolorum. [illegible] fol. 522. Initium, [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 332. ubi oftendimus, fabulofam effe narrationem, quæ de Antiochenorum ab Idolorum cultu ad Chrifti fidem converfione heic referuntur, fub nomine S. Jacobi Sarugenfis.

215. Ejufdem, *de Paulo Apoftolo.* [illegible] fol. 526. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

216. Ejufdem homilia altera *de Paulo Apoftolo.* [illegible] fol. 530. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

217. Ejufdem, *de Thoma Apoftolo, deque palatio, quod idem Thomas in excelfis ædificavit.* [illegible] fol. 532. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 333. ubi hanc etiam metricam homiliam fub nomine S. Jacobi confictam demonftravimus.

218. *Sancti Ephræm, de Andrea Apoftolo, qui ad regionem Cynocephalorum miffus fuit.* [illegible] fol. 536. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 148. ubi a nebulone quodam Syro hanc fabulam fub nomine & metro Sancti Ephræmi compofitam, oftendimus.

219. *Sancti Jacobi, de Monte Thabor,* five de Transfiguratione Domini. [illegible] fol. 537. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

220. Ejufdem *de Sancta Cruce.* [illegible] fol. 540. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328. Adnotatio, fol. 542. [illegible] *Explicit Sermo S. Jacobi Doctoris, de Inventione Crucis.*

221. Ejufdem, *de Conftantino Imperatore, deque lepræ ejus emundatione.* [illegible] fol. 542. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 328.

222. Ejufdem, *de Mofe, & Amalec.* [illegible] fol. 246. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 334. ubi inter homilias de Mofe, *Quinta* dicitur: heic autem infcribitur. [illegible] *de Extenfione manuum Mofis, quæ Crucis fymbolum eft.*

223. Ejufdem *S. Jacobi, de Sancto Simeone Stylita.* [illegible] fol. 548. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 329. & Tom. 2. Actor. Martyrum Orient. & Occident. Romæ an. 1748. edit. a p. 230. ubi hanc ipfam homiliam Syriace & Latine exhibuimus.

224. Ejufdem, *de Sanctis Samona, & Guria, qui Edeffæ Martyrio coronati funt.* [illegible] fol. 551. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 329.

225. Ejufdem, *de S. Abibo Diacono, qui Edeffæ Martyrium fubiit.* [illegible] fol. 553. Initium. [illegible]

[illegible] Vide Tom. cit. pag. 330.

226. *Sancti Isaac, de Monachis, & Eremitis.* [illegible] fol. 555. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

227. *De SS. Sergio & Baccho Martyribus*, metro heptasyllabo. [illegible] fol. 556. a terg. Deest Initium. Incipit autem de hisce SS. Martyribus, f. 557. [illegible] Postrema duo folia lacera sunt, & legi nequeunt. Quia tamen initio hujus Codicis superest pars ultima Indicis, ibi adnotatum sic legimus. [illegible] *CCXXV. Carmen de SS. Sergio & Baccho, authore B. Isaaco.* Initium. [illegible] Ex quo colligitur, & Carmen istud Sancto Isaaco tribui, & contineri universim in hoc Codice Homilias, seu Sermones ccxxv. Verum, uti nos adcurate recensuimus, sunt ccxxvi. idque fortasse, quia una Homilia alicubi in duas divisa fuit.

Porro in hoc Codice, quem ad duodecimum Christi seculum haud immerito referas, decem Adnotationes occurunt. Prima fol. 2. in margine, charactere recentiori. [illegible] *Hunc Librum Homiliarum compegit Georgius, Monachorum minimus, & peccatorum maximus, ex civitate* [Leucosia] *Cypri. Orate, quæso, pro eo propter Dominum nostrum, & pro omnibus, qui partem in eo habent sive verbo, sive opere. Quisquis autem veniam precatur, veniam consequitur. Peracta hæc sunt anno Græcorum 1787.* [Chr. 1476.] *die..., Pentecostes, die prima Mensis..*

Adnotatio secunda, manu Calligraphi, fol. 35. [illegible] *Excusatum me habete, Patres mei, quod homilia de Nativitate Johannis Baptistæ non heic reperta est. Sed, si placet, vide de Laudibus ejusdem post Epiphaniam.*

Adnotatio III. manu ejusdem Calligraphi, fol. 54. post Homiliam S. Jacobi Sarugensis de Nativitate Domini, deque Stella, quæ Magis apparuit. [illegible] *Hinc autem deinceps sequitur Sectio de cæde Infantium. At vero nos eandem Sectionem transtulimus ad festum cædis Infantium. Cetera.*

Adnotatio IV. ejusdem Calligraphi, fol. 117. [illegible] *Orate, Patres mei, pro me peccatore, propter Dominum nostrum, qui studiose & adcurate, prout potui, collegi ex antiquis Monasterii Voluminibus hasce Homilias, easque ex ordine collocavi, ut Ædituis omni tempore esse usui possent. Vos igitur orate pro omnibus, qui operam suam contulere, præcipue vero pro Abbate Monasterii, & pro œconomo, & reliquis Fratribus. Qui autem preces fundit, retributionem accipiet.*

Adnotatio v. manu recentiori, fol. 203. a terg. [illegible] *Deus parce servo tuo Antonio, nomine tenus Presbytero, & fratri ejus Barsumæ, & Abdallæ Presbytero, ejusque patri, matri, & sororibus, & consanguineis . . . Scripsit anno Græcorum* 1800. (Chr. 1499.) *ex oppido Clepin in Cypro*.

Adnotatio vi. manu recentiori; fol. 204. [illegible] *Ego Aaron Presbyter, & frater ejus Phinees, & pater, & mater, & sorores, & consanguinei mei . . . Anno Græcorum* 1845. (Chr. 1534.)

Adnotatio vii. alia manu, fol. 353. [illegible] *Oculos conjecit in hunc Librum, eumque legit servus humilis & peccator & plenus omnibus sordibus, Abdalgalilus, nomine Metropolita Hierosolymorum, Anno Græcorum* 1975. [Chr. 1664.) *Deus parcat ei, omnibusque, qui pro eo orant. Amen. Scripsit hæc in Jejunio, in Sancto Monasterio*.

Adnotatio viii. Arabice, manu ejusdem Episcopi Abdalgalili, fol. 386.
نظر في هذا الكتاب الشريف الفقير المحتاج لرحمة ربه الكريم عبد الجليل الموصلي السرياني بالاسم مطران القدس الشريف سنة ألف وتسعمايه وخمس وسبعون يونانيه الخ
Vidit hunc præclarum Librum pauper indigensque miserationum Domini sui liberalis, Abdalgalilus Mosulanus Syrus, nomine Metropolita Sanctæ Civitatis, Anno Græcorum 1975. (Chr. 1666.) *Cetera*.

Adnotatio ix. manu ipsius Calligraphi, fol. 501. a terg. [illegible] *Absolutæ sunt homiliæ totius hebdomadæ salutaris Passionis, absque diminutione, quemadmodum reperimus in antiquis exemplaribus sacri Cœnobii Deiparæ in Scete, quod est, diciturque Cœnobium Abbatis Pesoi, &c.*

Adnotatio x. manu ejusdem Calligraphi, fol. ult. a terg. [illegible] *Ad laudem & decus & exaltationem Sanctæ, laudabilis, & adorandæ Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, unius Dei veri: cujus ope incœpimus, & virtute ejus perfecimus, manibus meis, humilis & peccatoris Abdæ, nomine tenus, non operibus, Monachi. Scriptus est autem & dono datus Codex iste Circuli per annum, Monasterio Deiparæ, quod Abbatis Pesois nuncupatur . . Rogo vos autem per charitatem Christianam, ut oretis pro sancto Abbate nostro Rabban Johanne, & pro reliquis Fratribus, Rabban scilicet Basilio, œconomo, Rabban Sergio, Rabban Saliba, Rabban Johanne seniore, Rabban Johanne juniore, Rabban Gabriele, Rabban Josepho, Rabban* Aaro-

Aarone, *Rabban Josue Diacono*, *Rabban Simeone*, *Rabban Barsuma*, *Rabban Barieba*, *Rabban Josepho*, *Rabban Michaele*, *Rabban Gabriele*, *Rabban Basilio*, *Rabban Barlaba*. Reliqua legi nequeunt. Vide quæ de hac postrema Adnotatione diximus Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 305.

C X V I I I.

Codex pervetustus, in folio, membraneus, constans foliis 319. Stronghilis, sive rotundis Syriacis literis exaratus. Inter Syriacos Codd., ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam nobis inlatos, olim Septimus; quo continentur.

1. S. Jacobi Sarugensis, Episcopi Batnarum, Homilia metrica, *de Scrutatione*, *& de Consecratione Ecclesiæ*. ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܥܠ ܦܘܚܡܐ ܘܥܠ ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ fol. 1. Initio mutila. Suppleri tamen potest ex Codice Nitrien. v. proxime antecedenti CXVII. fol. 9. ubi sic incipit. ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܫܒܚ ܒܟܠ ܐܬܪ. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 306. & seq. Adnotatio, fol. 4. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܦܘܚܡܐ ܘܥܠ ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ. *Explicit homilia, de Scrutatione, deque Ecclesiæ Consecratione*. Ex qua Adnotatione convincitur crassæ ignorantiæ, Latinus ille Missionarius, quisquis fuerit, qui fol. 2. ad oram adposuit hanc Notam. *Miemer dicitur Liber iste, in quo sunt Sermones & dictatus spirituales & boni duorum, Mar Jacou El-Mallem, & Mar Effrem El-talmid. Cujus primus Sermo est de Introitu Domini super asinam in Jerusalem. Canubini*. Nimirum Liber iste pertinebat ad Cœnobium Patriarchale Syrorum Maronitarum, quod *Canubinum* nuncupatur. Verum, quod adnotat bonus ille Missionarius de primo hujus Libri Sermone, nempe tractari in eo, *de Introitu Domini super asinam in Jerusalem*; perspicuum facit, hominem fuisse in lingua Syriaca plane rudem, & vere asinum.

2. Ejusdem S. Jacobi, *de Annunciatione Zachariæ*. ܘܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ fol. 5. Initium. ܠܟ ܗܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ... Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 308. & Cod. XVII. fol. 25. Deest finis hujus Homiliæ in Codice nostro, necnon desiderantur integræ Homiliæ sequentes, nempe 3. 4. & 5. Et Quintæ quidem titulus erat: ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ *de Unigenito Verbo*; quemadmodum liquet ex Adnotatione a librario adposita ad calcem ejusdem Homiliæ, fol. 6.

3. Ejusd. S. Jacobi, *homilia de Nativitate Domini nostri in carne*. ܘܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܒܣܪ fol. 6. Initium. ... Vide Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 309. ubi singularum Homiliarum, quæ in hoc Codice exhibentur, synopsim, necnon titulos atque initia Syriace & Latine protulimus.

4. Ejusdem, *homilia de Nativitate Domini in carne*. ܘܡܐܡܪܐ ... f. 15. Init. ...

5. Ejusdem, *homilia de Nativitate Domini nostri in carne*, *& de immundorum Dæmonum errore*. ... fol. 19. Initium. ...

6. Ejusdem, *homilia de nomine Emmanuelis*. Hæc vero, & sequens homilia congrue legi potest post illam de Nativitate homiliam; uti in titulo adnotatur. ...

[Syriac text] fol. 22. Initium. [Syriac text] Desideratur finis, qui tamen ex Cod. CXVII. fol. 54. suppleri potest.

7. Ejusdem, *homilia de inscrutabili Christi Dispensatione*. [Syriac text] fol. 24. Deest initium. Suppleri tamen potest ex aliis Codicibus. Desinit autem f. 26. in hæc verba. [Syriac text] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 310.

8. Ejusdem, *homilia de Beata Virgine Dei genitrice Maria*. [Syriac text] fol. 26. Init. [Syriac text]

9. Ejusdem, *homilia de Sancta Dei genitrice semperque Virgine Maria: & adversus eos, qui blasphemant, & dicunt, eam post partum nequaquam Virginem permansisse*. [Syriac text] fol. 31. a terg. Initium. [Syriac text]

10. Ejusdem, *homilia de Sancto Stephano Archidiacono, & Protomartyre*. [Syriac text] fol. 35. Initium. [Syriac text]

11. Ejusdem, *homilia de Stella, quæ apparuit Magis, deque Infantium cæde*. [Syriac text] f. 40. Init. [Syriac text] Subjungitur, fol. 52. a terg. pars hujus Homiliæ, cui titulus. [Syriac text] *Sectio, legenda in cæde Infantium, sive in commemoratione Martyrum*. Initium. [Syriac text]

12. Ejusdem, *homilia de Luminibus*: sive de Epiphania Domini. [Syriac text] fol. 56. a terg. Initium. [Syriac text]

13. Ejusdem, *homilia de Baptismo*. [Syriac text] fol. 61. a terg. Initium. [Syriac text]

14. Ejusdem, *homilia de Laudibus Johannis Baptistæ & Præcursoris*. [Syriac text] fol. 65. Initium. [Syriac text]

15. Ejusdem, *homilia de Decollatione Johannis Baptistæ, deque impudica Herodiade*. [Syriac text] fol. 69. a terg. Initium. [Syriac text]

16. Ejusdem, *homilia de Præsentatione Domini in Templum, deque susceptione ejus per Simeonem*. [Syriac text] fol. 74. Initium. [Syriac text]

17. Ejusdem, *homilia in illud dictum Simeonis senis ad beatam Mariam*: Hic

Hic positus est in ruinam & resurrectionem multorum, & in signum contradictionis. [illegible] fol. 77. a terg. Init. [illegible]

18. Ejusdem, *homilia de sacro Quadragesimali Jejunio.* [illegible] fol. 80. Initium. [illegible]

19. Ejusdem, *homilia altera de sacro Quadragesimali Jejunio.* [illegible] fol. 84. Initium. [illegible]

20. Ejusdem, *homilia tertia de sacro Quadragesimali Jejunio.* [illegible] fol. 87. a terg. Initium. [illegible]

21. Ejusdem, *homilia de Domini cum Diabolo certamine.* [illegible] fol. 91. a terg. Initium. [illegible]

22. Ejusdem, *homilia Parænetica.* [illegible] fol. 96. a terg. Initium. [illegible]

23. Ejusdem, *homilia in illud Domini effatum: Quid prodest homini, si Mundum universum lucretur; animæ vero suæ detrimentum patiatur?* [illegible] fol. 98. a terg. Initium. [illegible]

24. Ejusdem, *homilia de Pœnitentia.* [illegible] fol. 101. a terg. Initium, [illegible] Vide Tom. 1. Biblioth. Orient. pag. 316. ubi *Tertia homilia de Pœnitentia* inscribitur.

25. Ejusdem, *homilia de Amore pauperum.* [illegible] fol. 105. Initium. [illegible]

26. Ejusdem, *homilia de Amore divino.* [illegible] fol. 109. a terg. Initium. [illegible]

27. Ejusdem, *homilia de illo Leproso, qui dixit Domino nostro: Si vis, potes me mundare.* [illegible] fol. 113. a terg. Initium. [illegible] Desideratur finis hujus Homiliæ.

28. Ejusdem, *de Paralytico.* [illegible] fol. 116. Deest initium. Incipit in hoc Codice his verbis. [illegible] Desinit autem f. 120. a terg. [illegible] Vide Tom. 1. Biblioth. Orient. pag. 317.

29. Ejusdem, *homilia de Filio Viduæ, quem ad vitam revocavit Dominus.* [illegible] fol. 120. a terg. Initium. [illegible]

30. Ejus-

30. Ejusdem, *homilia de Hemorrhoissa*. [Syriac text] f. 123. Init. [Syriac text]

31. Ejusdem, *homilia de Lazaro ex Bethania, quem suscitavit Dominus*. [Syriac text] fol. 128. Initium. [Syriac text]

32. Ejusdem, *homilia de tribus defunctis, quos suscitavit Dominus*. [Syriac text] fol. 131. a terg. Initium. [Syriac text]

33. Ejusdem, *homilia de Miraculis a Domino patratis, quæ sunt curationis Seculi symbolum*. [Syriac text] fol. 134. Initium. [Syriac text]

34. Ejusdem, *homilia in illam Domini Parabolam: Simile est Regnum Cælorum homini Regi, qui fecit nuptias filio suo*. [Syriac text] Deest finis; qui tamen suppleri potest ex Cod. Nitr. v.

35. Ejusdem, *homilia de Operariis Vineæ Domini*. [Syriac text] fol. 140. Deest initium; quod tamen suppleri potest ex Cod. Nitr. v.

36. Ejusdem, *homilia in illud Domini effatum: Simile est Regnum Cælorum Fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum*. [Syriac text] fol. 144. Initium. [Syriac text]

37. Ejusdem, *homilia de Oratione, quam Dominus docuit Discipulos suos: Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum*. [Syriac text] fol. 147. Initium. [Syriac text]

38. Ejusdem, *homilia de Pharisæo & Publicano, qui ascenderunt ad Templum ad orandum*. [Syriac text] fol. 154. Initium. [Syriac text] Deest finis; qui tamen suppleri potest ex Cod. Nitr. v.

39. Ejusdem S. Jacobi, in illud Domini: *Vulpes foveas habent*. [Syriac text] fol. 158. Desideratur initium. Incipit autem in Cod. nostro. [Syriac text] Definit fol. 160. his verbis. [Syriac text] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 321.

40. Ejusdem, *homilia de illo, qui ab Jerusalem descendens in Hiericho, incidit in Latrones*. [Syriac text] fol. 160. Initium. [Syriac text]

41. Ejusdem, *homilia de Peccatrice*. [Syriac text] f. 164. Init. [Syriac text]

42. Ejus-

42. Ejusdem, *homilia de Sanctis Quadraginta Martyribus*. [illegible] fol. 169. Initium. [illegible]

43. Ejusdem, *homilia de Pœnitentia, & Parænesis*. [illegible] fol. 171. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 316. ubi *Quarta de Pœnitentia* inscribitur.

44. Ejusdem, *homilia de Centurione, cujus puerum Dominus in Capharnabum ad vitam revocavit*. [illegible] fol. 174. a terg. Initium. [illegible]

45. Ejusdem, *homilia de Filia Jairi Archisynagogi*. [illegible] fol. 177. a terg. Initium. [illegible]

46. Ejusdem, *homilia de Filio, qui bona sua dissipavit*. [illegible] fol. 180. a terg. Initium. [illegible]

47. Ejusdem, *homilia de Divite, & Lazaro*. [illegible] fol. 186. a terg. Initium. [illegible]

48. Ejusdem, *homilia de homine illo, in quo erat legio Dæmoniorum*. [illegible] fol. 197. Initium. [illegible]

49. Ejusdem, *homilia de Juvene illo, qui dixit Domino: Quid faciam, ut vitam æternam possideam?* [illegible] fol. 200. a terg. Initium. [illegible]

50. *Sancti Ephræm, de sancto Hosannarum Festo*. [illegible] fol. 204. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 147.

51. *Sancti Jacobi, homilia de sancto Festo Hosannarum*. [illegible] fol. 209. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 322.

52. Ejusdem S. Jacobi, *homilia de Parabola Vineæ*. [illegible] fol. 212. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 322. Deest finis; qui tamen suppleri potest ex Cod. Nitrien. v.

53. Ejusdem, *homilia de Abraham, ejusque mysteriis*. [illegible] fol. 217. Deest initium; quod tamen suppleri potest ex Cod. Nitr. v. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 323.

54. Ejusdem, *homilia de Serpente æneo*. [illegible] fol. 224. a terg. Initium. [illegible]

55. Ejusdem, *homilia de Vacca rubra*. [illegible] fol. 226. Initium. [illegible]

[illegible]

56. Ejusdem, *homilia de Hirco*. [illegible] fol. 229. a t. Initium. [illegible]

57. Ejusdem, *homilia de abnegatione Simonis Petri*. [illegible] fol. 234. Init. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 325. ubi *Tertia de Crucifixione Domini* inscribitur.

58. Ejusdem, *homilia de Latrone dextero*. [illegible] fol. 239. Initium. [illegible]

59. Ejusdem, *homilia de duobus passeribus, quorum alter ad fontem aquarum juxta Legem necabatur, alter pro peccato dimittebatur*. [illegible] fol. 243. Initium. [illegible]

60. Ejusdem, *homilia de Consecratione Chrismatis*. [illegible] fol. 246. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 332. ubi ex fide Codicis Nitriensis v. fol. 457. tribuitur *Georgio Arabum Scenitarum Episcopo*.

61. Ejusdem S. Jacobi, *homilia de Crucifixione, deque Discipulorum fuga*. [illegible] fol. 254. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 325. ubi *Homilia secunda de Crucifixione Domini* dicitur.

62. Ejusdem, *homilia altera de Crucifixione*. [illegible] fol. 257. Initium. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 325. ubi *Quarta de Crucifixione Domini* dicitur.

63. Ejusdem, *homilia tertia de Crucifixione*. [illegible] fol. 259. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 325. ubi *Homilia septima de Crucifixione Domini* dicitur.

64. Ejusdem S. Jacobi, *homilia quarta de Crucifixione Christi Dei nostri*. [illegible] fol. 262. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 324. ubi *Homilia prima de Passione Domini* inscribitur. Adnotatio, fol. 267. a terg. [illegible] *Explicit ad nocturnam Stationem Feriæ secundæ*. Quibus verbis indicatur, hanc de *Passione Domini* Homiliam, in plures partes apud Syros divisam esse: & primam quidem ejus partem recitari ad nocturnum Feriæ secundæ majoris hebdomadæ: secundam autem partem, [quemadmodum infra adnotabitur] ad nocturnum Feriæ tertiæ; tertiam partem ad nocturnum Feriæ quartæ: quartam partem, ad nocturnum Feriæ quintæ: quintam partem, ad nocturnum Feriæ sextæ: sextam partem, ad nocturnum Sabbathi Sancti: septimam & postremam partem, ad nocturnum Dominicæ Resurrectionis. Totam quippe historiam Passionis Dominicæ complectitur, usque ad gloriosam Domini Refur-

resurrectionem: implet autem in hoc nostro Codice folia 30. nimirum, a fol. 262. a terg. usque ad folium 292.

65. *Pars secunda homiliæ S. Jacobi de Passione Domini*, recitanda ad nocturnum Feriæ tertiæ majoris hebdomadæ, quæ apud Syros hebdomada *Passionis* dicitur. [illegible] fol. 267. a terg. Initium. [illegible]

66. *Pars tertia homiliæ S. Jacobi de Passione Domini*. Ad nocturnum Feriæ quartæ Passionis. [illegible] fol. 272. a terg. Initium. [illegible]

67. *Pars quarta homiliæ S. Jacobi de Passione Domini*. Ad nocturnum Feriæ quintæ. [illegible] fol. 275. Initium. [illegible]

68. *Pars quinta homiliæ S. Jacobi de Passione Domini*. Ad nocturnum Feriæ sextæ. [illegible] fol. 277. Initium. [illegible]

69. *Pars sexta homiliæ S. Jacobi de Passione Domini*. Ad nocturnum Sabbathi. [illegible] fol. 288. Initium. [illegible]

70. *Pars septima homiliæ S. Jacobi de Passione Domini*. Ad nocturnum Resurrectionis. [illegible] fol. 290. a terg. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 292. [illegible] *Explicit homilia S. Jacobi de Crucifixione Domini nostri in Carne*. Hæc eadem homilia in sex partes dividitur in Cod. Nitr. v. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 324.

71. Ejusdem S. Jacobi, *homilia de Descensu Domini ad inferos*. [illegible] fol. 292. Initium. [illegible]

72. Ejusdem, *homilia de Resurrectione Domini*. [illegible] fol. 294. a terg. Initium, [illegible]

73. Ejusdem, *homilia altera de Resurrectione Domini*. [illegible] f. 297. Init. [illegible]

74. Ejusdem, *homilia de tertia vice, qua Dominus noster post suam Resurrectionem Discipulis suis apparuit*. [illegible] fol. 299. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 611. num. 68. Hanc enim homiliam inter S. Jacobi Sarugensis opera recensere obliti sumus.

75. Ejusdem S. Jacobi, *homilia de Dominica nova, deque Thoma Apostolo*. [illegible] fol. 303. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 328.

76. Ejusdem S. Jacobi, *homilia de Palatio, quod Thomas Apostolus in excelsis ædificavit*. [illegible] fol. 307. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 333.

ubi Homiliam hanc ſub metro quidem Jacobi eſſe compoſitam, non tamen Jacobi Sarugenſis fœtum eſſe oſtenſum eſt.

77. Ejuſdem S. Jacobi, *homilia de Aſcenſione Domini in Cælum*. [illegible] fol. 316. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 328. Deeſt finis, qui tamen ſuppleri poteſt ex Codice Nitrien. v. a fol. 517.

Binæ in hoc Codice exſtant pictæ pervetuſtæ Imagines. Prima fol. 212. exhibet Chriſtum Dominum ſuper aſinam ſedentem, Apoſtolos XII. ſequentes, ac turbam partim præeuntem, partim veſtimenta ſua per viam ſternentem: cum Epigraphe Greca Η βαϊοφόρος, & Syriaca [illegible], ideſt, *Hoſanna*. Altera fol. 262. repræſentat Chriſtum Dominum cruci adfixum, duobus clavis in pedibus, totidemque in manibus confixis; Deiparam Virginem a dextris ſtantem, & Johannem Evangeliſtam a ſiniſtris, radiatis tum Chriſti Domini, tum Deiparæ & Johannis Capitibus. Latronem præterea dexterum, & ſiniſtrum: quorum tamen protome dumtaxat viſitur: demum ſupra Crucem Titulum, Βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων, *Rex Judæorum*: & loco Patris, manum e nubibus demiſſam: cum Epigraphe Græca Η σταύρωσις (ſic) & Syriaca [illegible] *Crucifixio*.

Ibidem, hoc eſt, fol. 262. & fol. 261. a tergo, repetita hæc legitur Syriaca Adnotatio. [illegible]

„ Ego humilis Simeon Monachus nomine, has lineas in iſto Codice exaravi, ad Beatiſſimum Patrem noſtrum Mar Petrum Patriarcham Maronitarum, qui habitat in ſacro Monaſterio Maiphuc, in Valle Ailig, territorii Botrenſis: donec dedit mihi poteſtatem, ut præeſſem Monaſterio Sancti Johannis in territorio Cuzapanta in inſula Cypro; diebus Monachorum, qui in præfato Sancti Johannis Monaſterio habitant, quorum hæc nomina ſunt: David Monachus, Moſes Presbyter: Joſeph Monachus & Architriclinus, ſeu Veſtiarius: Georgius Monachus: Daniel Monachus: hi Presbyteri ſunt, deoque ſerviunt, Anno Græcorum milleſimo quadringenteſimo, trigeſimo ſecundo (*Chriſti* 1121.) die duodecima menſis Haziran (*Junii*) & laus Deo, Amen. „

Altera Adnotatio Arabica, ſed literis Syriacis, fol. 252. [illegible]

„ Anno

" Anno Græcorum millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo [*Chr.*
,, 1141.] mense benedicto Tamuz [*Julio*] die decima, convenit me Petrum
,, Patriarcham Maronitarum, in Antiocheno Throno sedentem, Jacobum
,, nomine, ex oppido Ramath, Diœcefeos Botrensis, filius David Monachus
,, ex Monasterio Chaphtun; eique potestatem dedi ex Deo, & ex mea
,, abjectione, ut præesset Monasterio S. Johannis in Cuzapanta in custodita a
,, Deo insula Cypro: prout consensum suum propriis subscriptionibus firma-
,, tum huc miserunt filii Monachi, Esau scilicet Monachus horum prior, &
,, Elias, & Johannes Monachus, & Jacobus ejus frater. Laus Domino nostro,
,, Amen. ,, Ex his duobus Antiochenis Maronitarum Patriarchis, Petrus quidem Sedem Patriarchalem tenuit ab anno Chr. 1120. ad annum 1130. Jacobus vero ab anno Chr. 1140. ad annum 1151. Vide Chronicon Stephani Edenensis, Antiocheni Maronitarum Patriarchæ, ad annos prædictos: necnon Quienum in Oriente Christiano Tom. 3. pag. 55. & seq. num. xxv. & xxvii.

Tertia Adnotatio recentiori manu, fol. 247. [illegible] *Memento Domine servi humilis ac pauperis, nomine Sciaadæ Betuabi.*

Quarta Adnotatio, fol. 228. a terg. Latino-barbara. *Antonius Remelia Archiepiscopus Damascenus Dei gratia & Sanctæ Apostolicæ Sedis, in tempo di Clemente Settimo. Fratres orate pro me.*

Quinta Adnotatio Arabica, fol. 185. [illegible]
,, Legit in hoc Libro benedicto, Libro Homiliarum, Pater Dominus Episcopus
,, Simeon: cujus sanctis precibus Deus nostri misereatur.

Sexta Adnotatio, fol. 174. a terg. & fol. 53. a tergo. Arabica, literis Syriacis. [illegible] " Hæc est scriptura servi peccatoris humi-
,, lis, qui perfectus est quidem in operibus malis, imperfectus autem in ope-
,, ribus bonis, Josephus filius Chorepiscopi Georgii, fratris Jacobi Metro-
,, politæ, ex oppido a Deo custodito Hadeth. Amen. ,,

Septima Adnotatio Arabica, fol. 155. [illegible] " Hoc est scri-
,, ptum Josephi filii Chorepiscopi Georgii, Monachorum socii, qui bene-
,, dictam Synodum Chalcedonensem sequitur, omnesque ei consentientes: &
,, anathema dicit omnibus, qui non credunt in Christo duas naturas & duas
,, voluntates. ,,

Codex præstantissimus, seculo decimo exaratus, quantum ex forma characteris conjectari licet, certe ante annum Christi 1121. quemadmodum ex recentiori illa Adnotatione constat, quam supra fol. 262. exscripsimus.

CXIX.

Codex bombycinus, in folio, constans foliis 310. Syriacis literis exaratus: inter Syriacos Codd. a nobis ex Oriente in Vaticanam Bibliothecam inlatos olim Quartus; quo continentur.

SANCTI ISAAC SYRI, Magni, cognomento *Presbyteri Antiocheni*, Homiliæ

miliæ metricæ; sive Carmina metro heptasyllabo, Sexaginta. [illegible] *Ope Dei universorum Domini, scribimus Volumen selectorum Sermonum, seu Homiliarum, authore Sancto Mar Isaac, Doctore Syro*. Præmittitur adcuratus Index earumdem homiliarum fol. 1. sic inscriptus. [illegible] *In nomine Domini nostri scribimus Indicem homiliarum, quæ in hoc Libro continentur, Sancti Mar Isaac Doctoris Syri*. Et in fine Indicis, fol. 3. [illegible] *Explicit Index homiliarum Sancti Mar Isaac Doctoris Syri, quæ sunt numero sexaginta, absque diminutione*. Videlicet.

1. *Homilia prima de Amore Doctrinæ*. [illegible] f. 3. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 214. ubi hujus & seqq. Homiliarum synopsim, titulos atque initia, Syriace & Latine exhibuimus.

2. Ejusdem S. Isaac Doctoris, *de Perfectione Fratrum*. [illegible] fol. 7. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 219.

3. Ejusdem Doctoris S. Isaac, *homilia* III. *de Avaritia, quæ Fratres generatim perturbat, speciatim vero Cœnobitas*. [illegible] fol. 11. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 206.

4. Ejusdem S. Isaac Doctoris, *homilia* IV. *de Humilitate Fratrum: & Reprehensio*. [illegible] fol. 15. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 216.

5. Ejusdem S. Isaac Doctoris, *homilia* V. *de Eleemosyna. Adhortatio*. [illegible] fol. 20. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 216.

6. Ejusdem Sancti Isaac Doctoris, *homilia* VI. *Reprehensio, & Paranesis*. [illegible] fol. 30. Initium. [illegible] Vide Tom. cit p. 216.

7. Ejusdem S. Isaac Doctoris, *homilia* VII. *Reprehensio*. [illegible] fol. 38. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 216.

8. Ejusdem S. Isaac Doctoris, *homilia* VIII. *de Signo, quod apparuit in Cælo: & adversus eos, qui Sacræ Scripturæ verbis ad divinationem & sortilegium abutuntur*. [illegible] fol. 42. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 218.

9. Ejusdem Doctoris S. Isaac, *homilia* IX. *de Fide*. [illegible] fol. 46. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 219.

10. Ejusdem Doctoris S. Isaac, *homilia* X. *de Jejunio, & Eleemosyna, deque perfectione, quæ Monachos decet*. [illegible] fol. 52. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 221.

11. Ejus-

11. Ejusdem Doctoris S. Isaac, *homilia* XI. *de Defunctis*. [illegible] fol. 61. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

12. Ejusdem Doctoris S. Isaac, *homilia* XII. *in blasphemos: & Reprehensio*. [illegible] fol. 63. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

13. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XIII. *Reprehensio*. [illegible] fol. 65. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

14. Ejusdem Doctoris S. Isaac, *homilia* XIV. *Reprehensio*. [illegible] fol. 67. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

15. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XV. *de Monachis, Lugentibus, & Anachoretis*. [illegible] fol. 70. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

16. Ejusdem Doctoris Sancti Isaac, *homilia* XVI. *de consummatione Seculi*. [illegible] fol. 78. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

17. Ejusdem Doctoris S. Isaac, *homilia* XVII. *de Pœnitentia, & Resipiscentia*. [illegible] fol. 80. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

18. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XVIII. *de naturali cogitationum naturalium discrimine*. [illegible] fol. 81. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

19. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XIX. *in illud Isaiæ: Omnis caro fœnum*. [illegible] fol. 85. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

20. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XX. *Reprehensio*. [illegible] fol. 90. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 222.

21. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XXI. *de Anachoretis & Monachis. Reprehensio*. [illegible] fol. 102. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 223.

22. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XXII. *Parænesis, & sui ipsius Reprehensio*. [illegible] fol. 112. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 223.

23. Ejusdem Doctoris Sancti Isaac *homilia* XXIII. *de Divite & Lazaro*. [illegible] fol. 115. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 223.

24. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XXIV. *de Passibilitate, & Impassibi-*

fibilitate Dei Verbi Incarnati. [illegible] f. 122. Init. [illegible] Oftendit, Chriftum Dominum, ut Deum, paffionibus nequaquam obnoxium fuiffe: fecus, ut hominem. Vide Tom. cit. pag. 223.

25. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxv. *Quænam fit Diaboli in hominem poteftas, quum eum tentat. Et de Hominis conftitutione*. [illegible] fol. 125. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 224.

26. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxvi. *Ad Abbatem quemdam*. Eft prima Homiliarum viii. de *Monachis Inclufis*. [illegible] fol. 132. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 224.

27. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxvii. eademque Secunda de Monachis inclufis. [illegible] fol. 135. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 224.

28. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxviii. Tertia de Monachis Inclufis. [illegible] fol. 139. Initium [illegible] Vide Tom. cit. pag. 224

29. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxix. Quarta de Monachis Inclufis. [illegible] f. 142. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 224.

30. Ejufdem Doctoris Sancti Ifaac *homilia* xxx. Quinta de Monachis Inclufis. [illegible] fol. 147. Initium. [illegible] Vide Tom. cit pag. 224.

31. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxxi. Sexta de Fratribus Inclufis. [illegible] fol. 151. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. cit. p. 224.

32. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxxii. Septima de Monachis inclufis. [illegible] f. 154. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 224.

33. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxxiii. Octava de Monachis Inclufis. [illegible] fol. 159. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 224.

34. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxxiv. *de Perfectione Fratrum, & de Paupertate*. [illegible] fol. 162. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 224.

35. Ejufdem Doctoris S. Ifaac *homilia* xxxv. *de ftimulo confcientiæ*: five de reprehenfione mentis. [illegible] fol. 174. Initium. [illegible]

[Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 224.

36. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XXXVI. *de Rogationibus*. [Syriac text] fol. 179. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 224.

37. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XXXVII. *de Beth-Hur oppido expugnato*. [Syriac text] fol. 184. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 225.

38. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XXXVIII. Secunda de Beth-Hur oppido expugnato. [Syriac text] fol. 189. a terg. Initium. [Syriac text] Loquitur de expugnatione Bethur oppidi in Mesopotamia, quod Arabes depopulati fuerant. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 225.

39. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XXXIX. *in Apostatas*. [Syriac text] fol. 196. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 225.

40. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XL. *de Pœnitentia*. [Syriac text] fol. 200. a terg. Initium. [Syriac text] Desideratur finis hujus homiliæ. Verum suppleri potest ex Codice Syriaco v. fol. 1. & seqq. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 225.

41. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLI. Secunda de Pœnitentia. [Syriac text] fol. 210. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 225.

42. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLII. *de Paupertate, quæ vera est libertas*. [Syriac text] fol. 213. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 225.

43. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLIII. *Parænesis*. [Syriac text] fol. 218. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 226.

44. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLIV. *Ad eos, qui tempore orationis & sacrorum mysteriorum, s.s. mutuo accusant*. [Syriac text] fol. 220. a terg. Init. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 226.

45. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLV. *de sacro quadragesimali Jejunio*. [Syriac text] fol. 223. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 226.

46. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLVI. Secunda de Jejunio quadragesimali. [Syriac text] fol. 228. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. cit. pag. 226.

47. Ejusdem Beati S. Isaac *homilia* XLVII. *de Constantinopoli*, Sermo physicus, in quo de hominis constitutione differit. [Syriac text]

[illegible] fol. 232. Initium . [illegible] Titulus falsus est; quemadmodum adnotatur in fine hujus homiliæ, fol. 238. his verbis . [illegible] *Explicit homilia de Constantinopoli: in qua tamen homilia ne verbum quidem fit de Constantinopoli*. Fortasse Isaacus homiliam de Constantinopoli instituit, cui in antiquo MS. Codice Parænesis ista *de Hominis Constitutione* subnectebatur; in exemplari vero; quod Johannes Bar-Susan Patriarcha Jacobitarum exscripsit, omissa illa priori homilia, hanc subjunxit, præfixo eidem per errorem prioris titulo. Vide Tom. 1. Bibl. Orient pag. 227.

48. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLVIII. *Reprehensio*. [illegible] fol. 238. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 228.

49. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* XLIX. *Reprehensio*. [illegible] fol. 252. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 228.

50. Ejusdem Beati S. Isaac. *homilia* L. *de mutationibus, quæ in mundo, & in mente accidunt*. [illegible] fol. 263. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. pag. 228.

51. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* LI. *de Eleemosyna*. [illegible] fol. 267. Initium . [illegible] Vide Tom. cit. pag. 228.

52. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* LII. *de Pœnitentia*. [illegible] fol. 268. a t. Initium, [illegible] Vide Tom. cit. p. 228.

53. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* LIII. *de Fide*. [illegible] fol. 275. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 228. Adnotatio fol. 274. a terg. [illegible] *Explicit de Trinitate*.

54. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* LIV. *de Pœnitentia*. [illegible] fol. 274. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 228.

55. Ejusdem S. Isaac *homilia* LV. *de Rogationibus*. [illegible] fol. 279. Init. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 228.

56. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* LVI. altera de Rogationibus . [illegible] fol. 284. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 229.

57. Ejusdem S. Isaac *homilia* LVII. Tertia de Rogationibus . [illegible] fol. 288. a terg. Initium. [illegible] Edidit tres hasce de Rogationibus homilias Sanctus Isaac circa annum Christi 421. quo Beheramus (Varanes, seu Vararanes vulgo dictus) Persarum Rex, suscepta adversus Romanos expeditione, Christianos ditionis suæ immani persequutione vexabat. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 229.

58. Ejusdem S. Isaac *homilia* LVIII. *Quod Deus omnia in beneficium hominis convertit, sive captivitatem, & bellum, sive famem, & pestem*. [illegible]

[illegible] fol. 290. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. cit. pag. 229.

59. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* LIX: *in illud Poetæ*: *Quis me destruat & readificet, atque virginem reficiat*. [illegible] fol. 292. a t. Init. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 229. Justitiam & sanctitatem homini lapso per Pœnitentiam, alteram post Gratiæ Baptismalis naufragium tabulam, restitui, ostendit Sanctus Isaac adversus Catharos, qui Pœnitentiam post Baptismum peccantibus rejiciebant.

60. Ejusdem Doctoris S. Isaac *homilia* LX. *de Deo universorum conditore*. [illegible] fol. 299. a terg. Initium. [illegible] Ostendit, Deum cuncta creata regere & gubernare, nihilque horum ejus providentia destitui. Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 229.

Adnotatio Calligraphi, fol. 308. a terg. [illegible]

„ Explicit Libellus iste, in quo continetur suavis Doctrina Sancti Mar Isaac
„ Doctoris Syri, Discipuli Mar Zenobii Doctoris, qui fuit Discipulus Beati
„ ti Mar Ephræm. Sunt autem Homiliæ, sive Sermones sexaginta. Ora-
„ te pro peccatore, & omnium miserrimo, qui eundem Libellum transcri-
„ psit ex adcurato exemplari Sancti Mar Johannis Patriarchæ, cognomen-
„ to Bar-Susan, *id est*, *Filius Susannæ*, claræ memoriæ. Ad marginem ejus-
„ dem adposita sunt passim Scholia, totusque Codex Philosophica methodo
„ divisus: idque pro Lectoris Deum Proximumque diligentis beneficio atque
„ utilitate. Descriptus vero ex adcurato exemplari, & summa diligentia col-
„ latus. Anno Græcorum 1521. [*Christi* 1210.] peccatricibus immundisque
„ manibus meis istum Sancti Mar Isaac Doctoris Syri Homiliarum, seu Ser-
„ monum Libellum exaravi ego peccator, omniumque mortalium purgamen-
„ tum, Abraham, nomine tenus Presbyter, filius Josephi Presbyteri, ex Ba-
„ ghedscia oppido regionis Mardensis juxta Caphartutam: gravi autem mor-
„ bo, dum hæc scriberem, propter peccata mea laborabam. Scripsi vero
„ hunc Libellum in Monasterio Sancti Domitii, quod Beth-Tabitha nuncu-
„ patur, estque instauratum industria ac labore Abbatis justi & venerabi-
„ lis senis Rabban Aaron Monachi Antoniani. Quicumque frater discretus

„ confusos hosce characteres viderit, oret pro mea humilitate, propter Do-
„ minum nostrum, ut ipse per suam misericordiam tam mea, quam ejus, qui
„ orabit, debita dimittat. Amen. Nemini fas esto, memoriam hanc expun-
„ gere. „ *Johannes Bar-Susan*, sive Susannæ filius, Syris Jacobitis Patriarcha præfuit ab anno Græcorum 1369. ad annum 1384. id est, ab anno Chr. 1058. ad ann. 1073. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 355. & seq. De eo hæc Gregorius Barebræus Abulpharagius in Chron. Syr. [Syriac text] *Epistolis, & suavium adhortationum libellis totum terrarum orbem implevit: & præter multos, quos scripsit, Libros, operam etiam dedit Sermonibus Sancti Ephræm & Sancti Isaac, quos in unum volumen collegit: manuque sua exarare jam senex adgressus fuerat; sed interveniente morte, imperfectum reliquit: obiit autem in civitate Amida.*

Adnotatio altera Librarii recentioris, fol. 309. [Syriac text]

„ Est autem Liber iste suavium, admirabilium, perfectarumque Homiliarum
„ Sancti Isaac Doctoris Syri, quæ sunt numero sexaginta Homiliæ, Rabba-
„ ni Josue Monachi ac Presbyteri & Inclusi, qui ipsum emit iis, quæ per
„ Dei gratiam possidebat. Pertinet etiam ad Rabban Salibam Monachum &
„ Diaconum, castitate modestiaque insignem, Abrahami Presbyteri ex fratre
„ nepotem: ambo autem & genus & cognomentum ex Modiad pago ducunt.
„ Scripserat eum olim claræ memoriæ Rabban Abraham Presbyter, Josephi
„ Presbyteri filius, ex Baghedscia oppido oriundus, anno Græcorum 1521.
„ (*Chr.* 1210.) Nunc vero iterum compegit, consuit, colligavit, conglu-
„ tinavitque eundem Librum Abraham Presbyter & Monachus, Behenami
„ filius, patria Severinita, anno Græcorum 1789. (*Christi* 1478.) in sa-
„ cro Monasterio Mar Samuelis, Mar Simeonis, & electi Mar Gabrielis, die-
„ bus Pastorum Ecclesiæ, Mar Ignatii Salachensis, qui & Azizus Bar-Sabta,
„ [*hoc est, Vetulæ filius*] & Mar Johannis Episcopi præfati Monasterii, &
„ Mar Cyrilli Modiadensis, unacum reliquis Orthodoxis Episcopis. Orate
„ pro patruele meo Rabban Gabriele Presbytero & Monacho, & pro Patre
„ meo spirituali Josue sene & Monacho benedicto. Laus Deo in secula.
„ Amen. Nemini fas esto a Deo, Librum hunc auferendi a Domino suo per
„ mo-

,, modum furti : quiſquis autem eum abſtulerit, uſurpaveritque, neque Do-
,, mino ſuo reſtituerit, correptus eſto a Deo, & ab Eccleſia ejus. Qui vero
,, cuſtodierit, cuſtodiatur: qui autem tranſgreſſus fuerit, condemnetur, ,,
Vox *Rabban*, quæ Syriace *Magiſter noſter* ſonat, ex conſuetudine Syrorum, Presbyteris & Monachis, honoris cauſſa, adtribui ſolet. *Ignatius*, qui & *Azizus Bar-Sabta*, ſeptimus fuit Syrorum Jacobitarum Turabdinenſium Patriarcha, ab anno Græcor. 1772. [Chr. 1461.] uſque ad annum 1793. [Chr. 1482.] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 385.

Ad Sanctum Iſaac, quod ſpectat, hæc de illo ſcribit Gennadius Cap. 66. *Iſaac Presbyter Antiochenæ Eccleſiæ ſcripſit Syro ſermone longo tempore, & multa; præcipua tamen cura adverſum Neſtorianos & Eutychianos. Ruinam etiam Antiochiæ longo carmine planxit, eo auditores imbuens ſono, quo Ephræm Diaconus Nicomediæ lapſum.* Deceſſit proinde circa annum Chr. 460. nam ruinæ Antiochiæ ſupervixit, quæ anno Chr. 459. contigit; quemadmodum oſtenſum a nobis eſt Tom. 1. pag. 210. & ſeq. Quoniam vero, Gennadio teſte, tum Neſtorianos, tum Eutychianos confutavit, idcirco a Gregorio Bar-Ebræo Abulpharagio, Monophyſita ſcriptore, in Chronico Syr. inter hæreticos recenſetur, in hæc verba. ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܐܝܣܚܩ ܐܪܟܝܡܢܕܪܝܛܐ ܘܡܠܦܢܐ ܒܐܘܪܗܝ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܐܦ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡ ܙܒܢ̈ܐ ܐܫܬܚܠܦ *Per idem tempus* (hoc eſt, circa annum Chr. 450.) *Edeſſæ claruit Iſaac Archimandrita & Scriptor. Hic & hæreticus fuit, & Religionem cum tempore commutavit.* Ita nempe hæreticus homo Abulpharagius, Sanctum Iſaacum hæreticum adpellat, eo quod errorem Monophyſitarum impugnavit, ſacrumque Chalcedonenſe Concilium propugnavit. Ubi mirari licet Jacobitarum inconſtantiam, qui unum eundemque Iſaacum modo *Sanctum* adpellant, quemadmodum Johannes Bar-Sabta Patriarcha fecit: modo *Hæreticum* vocant, uti Abulpharagius nugatur. Vide obſervata a nobis Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 355. & Tom. 1. pag. 210.

C X X.

CODEX pervetuſtus, membraneus in folio, conſtans foliis 217. inter Codd. Syriacos, a nobis in Bibliothecam Vaticanam ex Oriente inlatos, olim Quintus; quo continentur.

SANCTI ISAAC SYRI *Homiliæ* metricæ, ſive *Sermones* XXVII. ܡܐܡܖ̈ܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܣܘܪܝܝܐ Videlicet.

1. Sancti Iſaac homilia *de Pœnitentia*. ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ fol. 3. a terg. Initium. ܐܘ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܫܝܚܐ. ܬܝܒܘܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܚܛܝܐ. ܘܠܡܕܒܚܢܐ. ܕܐܝܟ ܠܗ ܚܘܒܐ. ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܬܬܒܥܝܢ Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 225. num. 40. ubi harum Homiliarum initia Syriace & Latine proferuntur. Adnotatio fol. 26. a terg. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܣܚܩ ܛܘܒܢܐ *Explicit Beati Sancti Iſaac homilia de Pœnitentia.*

2. Ejuſdem S. Iſaac, *Reprehenſio*. ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܣܚܩ fol. 26. a terg. Init. ܐܠܗܐ ܫܡܥܝ ܕܝܢܝ. ܘܡܟܣܢ ܒܥܠܒ ܠܐܪܐ. ܐܢܫܐ ܚܛܝܐ ܫܘܪ ܠܟܝ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܠܟ Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 223 num. 21. ubi *de Anachoretis & Monachis Parænefis*, inſcribitur. Adnotatio f. 39. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܟܣܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܣܚܩ *Explicit prima homilia de Reprehenſione, Sancti Iſaaci.*

3. S. Iſaaci homilia ſecunda *de Reprehenſione, quod honores dignitateſ-*

que appetimus. [illegible] fol. 39. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 230. num. 61.

4. Ejusdem S. Isaac homilia *de Rogationibus*. [illegible] fol. 42. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 229. num. 60. ubi *de Deo universorum conditore* inscribitur.

5. Ejusdem S. Isaac altera homilia *de Rogationibus*. [illegible] fol. 51. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 230. num. 62. Agit de Antiochiæ terræmotu, deque Hunnorum, Arabumque incursionibus.

6. Ejusdem S. Isaac, *Reprehensio*. [illegible] fol. 58. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 222. num. 20.

7. Ejusdem S. Isaac, *de novissimis temporibus*. [illegible] fol. 74. Initium. [illegible] Hoc carmen quum sit metro dodecasyllabo, in margine manu recentiori adnotatur, non esse Isaaco, sed Jacobo Sarugensi attribuendum. Verum in textu disertim esse Isaaci dicitur, tam f. 74. quam fol. 75. a terg. ubi hæc legas: [illegible] *Explicit Carmen de novissimis temporibus, authore Sancto Isaaco*.

8. Ejusdem S. Isaac, *Reprehensio*. [illegible] fol. 76. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 216. ubi *Ad Monachos Parenesis de Humilitate* inscribitur. num. 4.

9. Ejusdem S. Isaac, *de Oppressione & tyrannide*. [illegible] fol. 81. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 230. num. 63. Adnotatio. fol. 83. a terg. [illegible] *Explicit Primus*: idest, Sermo de iis, qui persequtionem, aut tribulationem patiuntur.

10. Ejusdem Sermo secundus *de Oppressione*. [illegible] fol. 83. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 230. num. 64.

11. Ejusdem S. Isaac, Sermo tertius *de Oppressione*. [illegible] fol. 85. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 230. num. 65.

12. Ejusdem S. Isaac, *de Perfectione Fratrum*. [illegible] fol. 88. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 216. num. 2.

13. Ejusdem, *Adhortatio de Eleemosyna*. [illegible] fol. 94. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 216. num. 5.

14. Ejusdem, *de Beatis Martyribus*. [illegible] fol. 98. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 230. num. 66.

15. Ejusdem S. Isaac, *de Crucifixione Domini*. [illegible]

[illegible] fol. 112. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 231. num. 67.

16. Ejusdem, Sermo secundus *de Crucifixione*, [illegible] fol. 117. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 231. num. 68.

17. Ejusdem, Sermo tertius *de Crucifixione*. [illegible] fol. 121. a t. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 231. num. 69.

18. Ejusdem, Sermo quartus *de Crucifixione*. [illegible] fol. 124. a t. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 231. num. 70.

19. Ejusdem, Sermo quintus *de Crucifixione*. [illegible] fol. 130. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 231. num. 71.

20. Ejusdem, Sermo sextus *de Crucifixione*. [illegible] fol. 361. a t. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 231. num. 72.

21. Ejusdem S. Isaac, *Adversus Judæos*. [illegible] fol. 141. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 231 num. 73. ubi *Secundus Sermo adversus Judæos* inscribitur: Primus enim ab amanuensi omissus fuit.

22. Ejusdem S. Isaac, *Deprecatio*, metro pentasyllabo. [illegible] fol. 148. a terg. Initium. [illegible] Carmina hujusmodi neque Ephræmo, neque Isaaco tribui solent, sed Balæo, Ephræmi Discipulo, de quo Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 196. Hæc vero Deprecatio laudatur Tom. cit. pag. 231. num. 74.

23. Sancti Isaac Doctoris, Homiliæ, seu Sermones novi: Primus *de Adam, & Eva*. [illegible] fol. 154. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 241. num. 75.

24. Ejusdem S. Isaac *de Abel, & Cain*. [illegible] fol. 172. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 231 num. 76.

25. Ejusdem, *de Adventu Domini nostri, deque Vaticiniis Prophetarum*. [illegible] fol. 185. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 232. n. 77.

26. Ejusdem, *de Magis, qui ab Oriente venerunt*. [illegible] fol. 197. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 232. num. 78.

27. Ejusdem, *de Paupere & Divite*. [illegible] fol. 209. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 223. num. 23. ubi *de Divite & Lazaro* inscribitur. Desideratur finis, qui tamen ex Cod. Syriaco IV. suppleri potest.

Præmittuntur huic præstantissimo Codici duo folia, eidemque subjunguntur tria alia folia, nimirum fol. 1. & 2. & fol. 215. 216. & 217. ex *Commentario S. Ephræmi Syri in Librum Genesis*, quæ folia ad verbum exstant in Cod. cx. quem supra pag. 76. hoc Tomo recensuimus.

Quan-

Quantum vero ex forma characteris conjici potest, Codex iste seculo septimo exaratus est. Pertinebat ad Scetense Syrorum Monasterium, quemadmodum, ex hac Epigraphe, fol. 3. colligitur. [illegible] *Liber iste Sancti Isaac spectas ad sacrum Monasterium Dei genitricis Mariae, quod in Deserto Scetensi est situm. Quisquis ausus fuerit illum ex eodem Monasterio surripere, veniant super eum omnes maledictiones, quas Moses scripsit, Amen.*

CXXI.

Codex in folio bombycinus, constans foliis 119. literis Syriacis recentioribus exaratus; inter Syriacos Beroeenses Codd. olim Octavus; quo continentur.

I. S. Marci Eremitae, *Opera Ascetica*. [illegible] Videlicet.

1. S. Marci Eremitae Sermo 1. *Capita parenetica de Lege spirituali*. [illegible] fol. 1. Init. [illegible] *Quoniam saepenumero scire desiderastis, quomodo Lex spiritualis se haberet, secundum verbum beati Apostoli, & quomodo cognoscenda & opere implenda esset iis, qui eandem servare decrevissent, ideo pro virili nostra dicimus*. Huic Syriaco Sermoni respondet Sermo secundus S. Marci Eremitae editus apud Johannem Picum Parisiensem, & in Bibliotheca Patrum Coloniae 1618. Tom. 4. p. 935. ubi dividitur in Capitula, seu sententias cc. At in nostro Codice Syriaco continet Capitula CLXXXVII. iisdem nimirum verbis, licet diversa partitione.

2. Ejusdem Beati Marci Sermo secundus, *Adversus eos, qui putant, se ex operibus suis justificari*. [illegible] fol. 9. Initium. [illegible] *Mala fides exterorum his, quae scripta sunt, redarguitur a firmiter credentibus, & veritatem cognoscentibus*. Est Sermo tertius in Bibliotheca Patrum pag. 950. ubi continet Capitula CCXI. In Codice vero nostro Capitula CCVII.

3. Ejusdem S. Marci Eremitae, *de Mentis cum anima consultatione*. [illegible] fol. 21. Initium. [illegible] *Audi me, Anima ratione praedita, & mearum particeps voluntatum. Volo tibi rem mysticam, & utrique nostrum communem referre*. Est Sermo secundus apud Zinum p. 158. & ultimus in Bibliotheca Patrum p. 969.

4. Ejusdem Marci Eremitae Sermo quartus, *de Paraenesi*. [illegible] fol. 23. a t. Init. [illegible] *Mundi Christianorum aliud est regimen & verbum, & alia sunt opera*. Hic Sermo totidem verbis legitur in Homilia quinta ex Homiliis quinquaginta, Sancto Macario Aegyptio adscriptis, in Bibliotheca Patrum, cujus initium: *Alius est Christianorum mundus, & eorum conversatio*. Adnotatio in Codice nostro fol. 32. a terg.

[illegible]

[illegible] *Explicit Opus primum Beati Marci de Lege spirituali* . Sequuntur tamen ibidem alii Sermones quatuor , ut infra .

5. Ejusdem , *de Baptismo , per modum interrogationis & responsionis , ad Fratres Eremitas* , Sermo quintus . [illegible] fol. 32. a terg. Initium. [illegible] *Interrogatio . Quandoquidem nonnulli sanctum Baptismum ajunt esse perfectum , innixi Scripturæ , quæ dicit : Surge , baptizare , & ablue peccata tua* . Est Sermo primus apud Zinum pag. 140. & Sermo quintus in Bibliotheca Patrum pag. 949.

6. Sermo sextus ejusdem S. Marci Eremitæ , *de Pœnitentia* . [illegible] fol. 49. Initium . [illegible] *Dominus ac Deus noster Jesus Christus , Dei virtus ac sapientia , prout Divinitate sua dignum est , quemadmodum ipse novit , per suam præscientiam omnium saluti prospiciens* . Est Sermo quartus in Bibliotheca Patrum pag. 946.

7. Sermo septimus ejusdem : *Interrogationes Scholastici per modum disputationis cum Marco Eremita* . [illegible] fol. 57. Initium . [illegible] *Quidam sapiens sermone Scholasticus , percontatus senem Marcum Eremitam , dixit : Obsecro , suadete mihi , scire desideranti : Quid vobis venit in mentem , dum vos Monachi dicitis , non esse judicandos eos , qui injuriam inferunt* . Est Sermo octavus in Bibliotheca Patrum pag. 963.

8. Sermo octavus ejusdem Marci Eremitæ : *Adversus Melchisedechianos* . [illegible] f. 69. Init. [illegible] *Dominus noster Jesus Christus universum quidem mundum agro comparans ; prædicationem vero veritatis semini justitiæ assimilans ; primo seminatum esse dixit frumentum , deinde zizania* . Est adhuc tam Latine , quam Græce ineditus . Exstat autem Græce manu exaratus in Bibliotheca Galei , teste Caveo in Histor. Liter. ubi de Marco Eremita , seu Asceta ad ann. Chr. 401. loquens , hæc Marci opuscula Græce Mss. in Bibliotheca Galei servari scribit . 1. *de Jejunio* . 2. *Capita* περὶ ἀ[illegible] &c. 3. κεφάλαια ἠθικά 3. περὶ ἀρχῆς . 5. *Capita Gnostica* . 6. περὶ πράξεως ἢ θεωρίας πνευματικῆς . 7. *Oratio* εἰς τὸν Μελχισεδέκ . 8. Ἀντίζυγα *Vitiorum & Virtutum* . 9. *Parænesis Ascetica alphabetica* . 10. *Oratio in S. Crucem* . Ex hisce autem , quæ supra ex Codice nostro Syriaco recensuimus Marci Eremitæ opusculis , octo exstant unacum *Nicolai Monachi* ad Marcum Epistola , Græce edita nitide a Guillelmo Morello Parisiis 1563. in 8. unacum Hesychii Hierosolymitani Capitibus ἀντιῤῥητικοῖς ἢ [illegible] . & separatim Latine ibidem eodem anno in 8. Johanne Pico interprete . Libri noni *Adversus Melchisedechianos* , qui nondum lucem vidit , meminit Photius in Bibliotheca Cod. cc. his verbis . ὁ δὲ θ', κατὰ Μελχισεδεκιτῶν ἀγωνιζόμενος &c. *Accessit & nonus Liber , quo dum adversus Melchisedecitas depugnat , nihilo interim minus in ipsum parentem suum , hæresis hujus labe contaminatum , vehementer*

ter

ter invehitur. Qui tamen utilitatem undique investigare desideret, ille ne in hoc quidem legendo operam ludet. Consule Fabricium in Biblioth. Græc. Volum. VIII. pag. 350. & Volum. IX. pag. 445.

II. *S. Macarii Ægyptii, Discipuli Beati Antonii, Opera Ascetica, & Epistolæ.* [illegible] Videlicet.

1. S. Macarii Ægyptii *Parænesis ad eos, qui seculo abrenunciantes, anachoreticam disciplinam suscipiunt, ut interiorem suum hominem, qui templum Dei est, caute custodiant.* Sermo primus. [illegible] fol. 77. Initium. [illegible] *Quandoquidem sæpenumero vos, dilectissimi & carissimi fratres, ob ardentem in Deum vestram dilectionem, ab humilitate nostra verbum exhortatorium postulastis.* Pars hujus Sermonis legitur apud Possinum in Thesauro Ascetico Lib. 1. de Custodia Cordis, Cap. 8. pag. 25. ab illis verbis: *De apparente vero exercitatione*, usque ad finem Capitis: & Lib. 2. de Perfectione in spiritu Cap. 16. pag. 60. ab illis verbis: *Invicem virtutes nectuntur.* Exstat quoque apud Johannem Picum, & in Bibliotheca Patrum *Homilia* XL. ex iis Homiliis, quæ sub Macarii nomine decurrunt, cujus initium est: *De exteriori exercitatione quodnam institutum sit potius, & primum, hoc scitote, dilecti, Virtutes omnes inter se colligatas esse.* Syriace autem in nostro Codice sic habet. [illegible] *Scire autem volumus dilectionem vestram, fratres mei in Domino, etiam de operibus visibilibus, quæ in corpore exercentur, ut puta de jejunio, de statione, de continentia, & reliquis, illud quoque esse perfectum, verum, & consummatum opus, quum hæc supra spiritualia opera fundentur. Quoniam omnia virtutis opera inter se colligata sunt.* Altera ejusdem Sermonis pars habetur in Bibliotheca Patrum, Homilia XIX. & apud Possinum Lib. 1. Operum S. Macarii, Cap. 13. pag. 38. his verbis, *Qui vult accedere ad Dominum, & vita æterna dignari, & habitaculum Dei fieri.* Syriace autem. [illegible] *Ideo quisquis vult ad Dominum nostrum accedere, ac vita æterna dignus haberi, fierique habitaculum Christi, & Spiritu Sancto repleri, quo spirituales fructus producere, & omnia mandata pure implere valeat, sic debet incipere. Primum, firmam fidem habeat in Dominum nostrum ex toto corde suo.*

2. Sermo secundus: *Alia dicta ejusdem Sancti Macarii de internis animæ affectibus, ut pravis cogitationibus expulsis, purior effecta, Deo placere studeat.* [illegible] fol. 84. Init. [illegible] *Quisquis igitur vere & ex toto corde placere Deo desiderat, non debet seipsum magni habere, sed pauper & humilis spiritu esse.*

3. Sermo tertius ejusdem Beati Macarii, *De iis, qui ad viam veritatis acce-*

accedunt, qui nisi fortiter cum dæmonibus certent, viam illam ingredi ab ipsis probibentur. [illegible] fol. 87. a t. Init. [illegible] *Quicumque igitur cupit ad viam veritatis accedere, quæ ad Deum adducere potest omnes, qui in ea, juxta Dei voluntatem, recte incedunt, oportet, ut fortiter dimicet, & certamen impigre subeat ex tota anima sua, ex omnibus viribus suis, & ex tota mente sua.*

4. Ejusdem Beati Macarii, *Epistolæ, quas misit filiis suis carissimis.* Epistola prima. [illegible] fol. 91. a terg. Initium. [illegible] *Abbas Macarius scripsit filiis suis carissimis, rogans eos, & salutem ipsis dicens: Ante omnia quidem si quis vult agnoscere seipsum, & quærere Deum, & converti ab iis, quæ tempore negligentiæ suæ admisit.*

5. Ejusdem S. Macarii, *Epistola secunda ad filios carissimos.* [illegible] fol. 93. Initium. [illegible] *Gratias quoque ago Deo, quod copiam habui per scripturam monendi vos, quomodo oporteat Monachum agere. Puto, filii, ita decere Monachum esse.*

6. Ejusdem, *Epistola tertia.* [illegible] fol. 94. Initium. [illegible] *Nemo potest duobus Dominis servire. Non potestis esse contra Deum, & contra Mundum.*

7. Ejusdem, *Epistola quarta.* [illegible] fol. 94. a terg. Initium. [illegible] *Rogate Dominum, ut mores vestri dirigantur. Alienum quippe a Monachis est, ut irascantur: item alienum est, ut fratrem suum quis offendat.*

8. Ejusdem *Epistola quinta.* [illegible] fol. 95. Initium. [illegible] *Nihil sublimius timore Dei. Timor Domini nostri omnia excedit. Timore Domini nostri unusquisque se a malis cohibet.*

9. Ejusdem, *Epistola sexta.* [illegible] fol. 95. a terg. Initium. [illegible] *Quoniam rogastis scire de Humilitate, ego vero non destiti tradere vobis quod a Patribus didici, breviter dicam. Humilitas est, ut quis seipsum putet omnium minimum ac vilissimum.*

10. Ejusdem, *Epistola septima.* [illegible] fol. 96. a tergo. Initium. [illegible] *Magna est Dei gratia in dolore de peccatis. Sunt autem & in his varii animarum gradus.*

11. Ejusdem, *Epistola octava.* [illegible] fol. 97. a t. Initium. [illegible]

[illegible] *Nunc tria sunt, quæ manent: Fides, spes, & charitas.* Adnotatio fol. 98. [illegible] *Explicit Sermo Discipuli Sancti Antonii*; Macarii scilicet, Ægyptii, cujus nomen supra tam in Sermonibus, quam in Epistolis expressum est. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 44. & seq. ubi in Catalogo Scriptorum ab Ebedjesu Sobensi Syriace edito, hæc de Macario Abbate leguntur. [illegible] *Abbas Macarius scripsit de Regimine Tomos tres.* Ibidem Scripta omnia S. Macarii, quæ Syriace, vel Arabice exstant, recensuimus.

III. *Sancti Macarii Alexandrini Sermones & Epistolæ.* [illegible] Videlicet.

1. *Adhortatio S. Macarii Alexandrini*, Sermo primus. *De operibus Christianorum.* [illegible] fol. 98. Initium. [illegible] *Christianum oportet, a peccato, quod in omnibus membris ejus inhæret, mundum esse, omnibusque membris justitiæ commisceri.*

2. S. Macarii Sermo secundus, *Ad eos, qui mundo abrenunciant, ut diligenter sibi cavere debeant.* [illegible] fol. 101. a terg. Initium. [illegible] *Multa & præclara spiritualium divitiarum bona donat animæ Verbum Dei. Pane enim corpus alitur.*

3. Ejusdem S. Macarii, *Epistola prima.* [illegible] fol. 107. Initium. [illegible] *Quisquis in semetipso possedit Legem Dei in corde & spiritu, non atramento, sed in veritate in spiritu Dei vivi, non visibilibus corporis characteribus, sed in puro corde plantatam; is vere illuminatos habet mentis oculos.* Huic Epistolæ ad verbum respondet Homilia xxv. quæ Macario Ægyptio tribuitur, apud Picum, & in Bibliotheca Patrum, cujus initium: 1. *Si quibus inest Divina Lex scripta non atramento, aut literis, sed in cordibus carneis plantata.*

4. Ejusdem, *Epistola secunda.* [illegible] fol. 108. Initium. [illegible] *Pœnitentiam agamus, fratres dilectissimi; Ecce enim veluti nubes mentem nostram ira obumbrat: & quia tenebrarum opera nondum exuimus, ideo arma lucis non induimus.*

5. Ejusdem S. Macarii, *Epistola tertia.* [illegible] fol 110. Init. [illegible] *Fratres, vigilate, & cauti estote, quia nescitis, quando fur venturus sit. Adversarius enim vester Satanas, tamquam leo rugiens, ambulat, quærens devorare vos vivos.*

6. Ejusdem, *Epistola quarta parænetica.* [illegible] fol. 111. a terg. Initium. [illegible] *Sicut fons, qui manat, & non prohibetur: ita qui eloquentiæ thesauro dotati*

dotati sunt, nisi ea, quæ verbo docent, operibus ostendant, nihil proficiunt.

7. Ejusdem, *Epistola quinta, de Exercitatione, & quomodo oporteat fratres inter se conversari.* [illegible] fol. 112. Initium. [illegible] *Fratres, qui se subjectioni & exercitationi propter Deum tradiderunt, in charitate summa debent inter se conversari, sive precibus dent operam, sive legant scripturas, seu quippiam operis peragant, ut mutuæ dilectionis fundamentum habeant.* Tributur hæc Epistola S. Macario Ægyptio apud Picum, & in Bibliotheca Patrum Homilia III. Verius est Sermo III. Esaiæ Abbatis in Codice Syriaco Nitriensi; licet Syriaca hæc versio Macarii Alexandrini differat ab illa Esaiæ Abbatis. Exstat autem hæc Epistola sub nomine hujus Alexandrini Macarii in Codice Berœensi, non autem in Nitriensi; unde conjicere possumus, eam e Græco aliquo recentiori exemplari fuisse translatam.

8. Ejusdem, *Epistola sexta: de Congregatione, quæ Deum decet, quam habet Fraternitas ad orationem.* [illegible] fol. 113. a terg. Init. [illegible] *Qui accedunt ad Deum, debent in silentio & tranquillitate multa preces fundere absque clamoribus.* Est Homilia VI. Macarii Ægyptii apud Picum, & in Bibliotheca Patrum, cujus titulus: *De modo precandi.* Incipit autem: *Qui accedunt ad Dominum.*

9. Ejusdem, *Epistola septima. Interrogatio de Oratione, quomodo facienda sit.* [illegible] fol. 114. a terg. Init. [illegible] *Ipse vero dixit. Sive stes, sive te inclines, sive genu in Oratione flectas, si vis mentem tuam ad Deum dirigere.* Tribuitur in alio Codice Nitriensi Abrahamo Nephtareno, ubi ad calcem Sermonis primi continuata oratione subjungitur.

10. Ejusdem, *Epistola octava. Altera Interrogatio, quam ei quidam proposuit, utrum Satanas secundum voluntatem suam bellum hominibus moveat, & utrum tum omnibus decertet, an cum nostro Christiano populo dumtaxat.* [illegible] fol. 115. Initium. [illegible] *Ipse vero dixit. Diaboli impetus non in Christianos tantum fertur, sed etiam in eos, qui ipsum in medio Idololatriæ adorant, & in universum Mundum.*

Porro hæc Macarii Alexandrini opuscula, & nonnulla alia habentur etiam Syriace in aliis Codicibus Vaticanis, de quibus mox sermo erit: laudantur quoque in Catalogo Ebedjesu Sobensis, his verbis. [illegible] *Et Macarius alter* [nempe Alexandrinus] *Sermones edidit.* Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 47. Prodiit sub ejusdem Macarii nomine *Regula Monastica capitibus 30. comprehensa*, per Petrum Roverium Soc. Jesu in hist. Monasterii Reomensis pag. 14. Item *Sermo de exitu animæ*, apud Caveum, qui tamen eundem veluti spurium merito rejicit. Idem Caveus ex Bibl. Vindobonensi, Cod. Theol. 84. citat fragmentum Græcum Ms. Sub nomine Macarii Alexandrini

drini ad Eusebium Episcopum Alexandrinum: qui tamen in serie Patriarcharum Alexandrinorum nullus legitur.

Adnotatio calligraphi, f. 419. [illegible] "Absolutus est Liber iste Sanctorum Patrum, „ Esaiæ Abbatis integer, & Sancti Evagrii per totum: necnon Beati Marci, „ & S. Macarii Ægyptii, & S. Macarii Alexandrini: idque ex Libris celeberrimi Monasterii Sancti Patris nostri Matthæi, quod situm est in Monte Elphephio: Anno Græcorum 1887. (*Chr.* 1576.) in Cœnobio S. Behenami, „ & Saræ sororis ejus, & Quadraginta Martyrum sociorum ejus, quorum „ preces nobiscum sint, Amen. Scripsit eum peccator Johannes, nomine „ Monachus. Parcat ei Deus, ejusque patribus corporalibus & spiritualibus, „ Amen. Recolatur memoria Deiparæ Mariæ: cujus oratio nobiscum sit, „ Amen. „ Ex qua Adnotatione colligitur, duas olim in partes hunc Librum fuisse divisum, & in priori quidem parte, quam nacti non sumus, descripta opuscula Esaiæ, & Evagrii Abbatum: in secunda vero hæc opuscula, quæ supra recensuimus; Marci nempe, & utriusque Macarii.

Adnotatio altera, recentiori manu, fol. 419. a tergo. [illegible] " Emit hunc Librum Monachus Abraham orthodoxus, Isaaci „ filius, a Rabban Johanne, nomine Monacho, Anno 1897. Græcorum „ (*Chr.* 1586.) ut in eo meditetur, comparetque sibi veram vitam. Dominus per gratiam suam ei opituletur. Amen. „ Subjungitur ibidem tertia Adnotatio eodem anno descripta, iisdemque verbis expressa, Venditoris tantum, Emtorisque nominibus mutatis, sic. [illegible] " Emit hunc Librum Monachus castus Abdelachad [*Dominicus*] filius orthodoxi Josephi, a Rabban Abrahamo filio Isaaci, Anno Græcorum 1897. (*Chr.* 1586.) „

CXXII.

CODEX vetustissimus, in 4. membraneus, constans paginis 438. sive foliis 219. Stronghylis Syriacis literis exaratus; inter Codices Syriacos Nitrienses olim Decimus octavus; quo continentur,

I. S. MARCI EREMITÆ *Sermones & Epistolæ*. [illegible] Avulso priore quinternione, desideratur S. Marci Sermo 1. & initium secundi: qui tamen Sermones suppleri possunt ex Codice CXXI. supra descripto, a fol. 1. ad fol. 13. Quæ vero in hoc Codice præstantissimo habentur, hæc sunt: videlicet.

1. S. Marci Sermo secundus, initio mutilus. Incipit p. 1. a Capitulo 88. his verbis. [illegible] Vide Cod. CXXI. fol. 13.

2. Ejusdem S. Marci Sermo tertius. *Mentis cum Anima consultatio*. [illegible]

[illegible] pag. 19. Init. [illegible] *Audi me, Anima ratione prædita, & mearum particeps voluntatum. Volo tibi rem mysticam, & utrique nostrum communem referre*. Est Sermo tertius apud Zinum pag. 158. & ultimus in Bibliotheca Patrum pag. 969. Vide Cod. CXXI. fol. 21.

3. Ejusdem Sermo quartus. *Parænesis*. [illegible] pag. 26. a terg. Initium. [illegible] *Mundi Christianorum aliud est regimen & verbum, & alia sunt opera*. Vide Cod. CXXI. fol. 23. a terg.

4. Ejusdem Marci Sermo quintus. *De Baptismo*. [illegible] pag. 46. Initium. [illegible] *Quandoquidem nonnulli sanctum Baptismum ajunt esse perfectum*. Vide Cod. cit. fol. 32. a tergo.

5. Ejusdem Marci Sermo sextus, *De Pœnitentia*. [illegible] pag. 83. Init. [illegible] *Dominus noster Jesus Christus, Dei virtus & Sapientia*. Vide Cod. cit. fol. 49.

6. Ejusdem Marci Sermo septimus. *Interrogationes Scholastici per modum Disputationis cum Marco Eremita*. [illegible] pag. 101. Initium. [illegible] *Quidam sapiens sermone Scholasticus percontatus senem Marcum Eremitam dixit*. Vide Cod. cit. fol. 57. Adnotatio, pag. 128. [illegible] *Absoluti sunt Sermones* VII. *Marci Eremitæ*.

II. *Sancti Patris Esaiæ Eremitæ Doctrina*. [illegible] Videlicet,

1. Esaiæ Abbatis Sermo primus, *de recta vivendi forma, & de Fide perfecta*. [illegible] pag. 128. Initium. [illegible] *Ante omnia oportet credere firmiter in Dominum: & ut quis se totum det præceptis ejus, & seipsum omnino a seculo removeat*. Huic Sermoni respondet Caput XIII. Libri I. apud Possinum, & Homilia XIX. Macarii Ægyptii in Bibliotheca Patrum, quæ incipit: *Qui vult accedere ad Dominum, & vita æterna dignari, & habitaculum Dei fieri, & Spiritu Sancto dignari, ut fructus ejus juxta mandata Domini queas irreprehensibiliter & pure facere, sic debet incipere. Primum credere Domino firmiter, & dare ex toto seipsum verbis mandatorum ejus, & renunciare mundo per omnia*.

2. Ejusdem Esaiæ Abbatis, *Duodecim circulatores sedentes hæc dixerunt*. [illegible] pag. 133. Initium. [illegible] *Primus dixit. Ego, fratres, meipsum externis operibus omnino crucifigens, & velut murum inter me & opera corporalia ponens, dicebam animæ meæ: Attende tibi*. Exstat in Cod. II. Berœensi Arabico, exarato anno Chr. 1674. cujus initium. [illegible] *Accidit, ut duodecim sancti ac sapientes Monachi uno consilio conve-*

venerint, & alter alterum interrogarit, ut religiosi instituti sui rationem sibi ediceret. Primus igitur dixit. Ego quidem, ex quo solitarium vitam aggressus sum, meipsum externis rebus crucifixi.

3. Ejusdem, *Quomodo fratres adinuicem se gerere debeant.* [illegible] pag. 135. Initium. [illegible] *Oportet, fratres, magna cum caritate mutuo agere, & sive orent, sive scripturas legant, sive opus quippiam faciant, mutua fundamentum caritatis inter ipsos existere.* Est Macarii Ægyptii Homilia III. in Biblioth. Patrum, quæ sic habet: *De quieta Fratrum inter se conversatione, & prælio interiori. Fratres in caritate summa debent inter se conversari, sive precibus dent operam, sive legant scripturas, seu quippiam operis peragant, ut mutuæ dilectionis fundamentum habeant.*

4. Ejusdem Esaiæ Abbatis, *de Humilitate.* [illegible] pag. 139. Initium. [illegible] *Quid est humilitas? Humilitas est, ut quis seipsum peccatorem existimet, & nihil boni fecisse coram Deo.* Est ejusdem Esaiæ Oratio vigesima in Bibliotheca Patrum Parisiensi Tom. 3. p. 946.

5. Ejusdem, *Præcepta ad eos, qui mundo abrenunciant.* [illegible] pag. 139. Initium. [illegible] *Si mundo abrenunciasti, teque Deo addixisti, ne te pœniteat, neque sinas, ea te affligi veterum peccatorum tuorum cogitatione, quasi eorum veniam non impetraveris.* Idem Sermo, licet non iisdem verbis, legitur in alio pervetusto Codice Syriaco Nitriensi, cum hoc titulo. [illegible] *Sancti Esaiæ Abbatis Doctrina ad fratres, qui mundo abrenunciant, seque monastiex vitæ tradunt. Si mundo abrenunciasti, quære pœnitentiam.* Est autem Oratio VII. & VIII. in Bibliotheca Patrum, p. 921. & 926. exstat etiam Arabice in Cod. Berœensi II. pag. 51. a terg. cujus initium. [illegible] *Frater carissime, si mundo abrenunciasti.*

6. Ejusdem, *De iis, quæ audivit & vidit apud Senes.* [illegible] fol. 141. Initium. [illegible] *Fratres, quæ vidi & audivi apud Senes, hæc vobis refero, nihil ex iis detrahens, aut de meo adjiciens. Abbas Johannes dixit mihi, quod Abbas Job.* Plura ex hoc Esaiæ Sermone decerpta, sine auctoris nomine, leguntur in Apophthegmatibus Patrum a Coteleria editis pag. 372. 376. 392. 393. 396. 646. Habetur autem idem Sermo ad verbum, licet diversa versione, in alio Codice Syriaco Nitriensi signato num. XIX. cujus titulus & initium. [illegible] *Sermo Senum. Quod vidi & audivi a Patribus, hoc refero vobis, carissimi, ut, si eorum vestigiis inhæreamus, cohæredes quoque ipsorum efficiamur. Abbas Johannes dixit mihi, quod Abbas Anub.* Sic enim *Job* Syris adpellatur, qui Græcis Coptisque *Anub* dicitur.

7. Ejusdem, *de Perfectione.* [illegible] pag. 150. Init.

[illegible] Init. [illegible] *Fratres, nisi quis fidem in Deum possideat, & assiduam erga eundem habeat dilectionem, & malum pro malo non rependat*. Est Oratio XXIII. in Bibliotheca Patrum, pag. 958.

8. Ejusdem, *de Impassibilitate*. [illegible] pag. 157. Initium. [illegible] *In virtutum via sunt lapsus*. Est Oratio XXIV. in Bibliotheca Patrum pag. 959.

9. Item ejusdem. [illegible] pag. 165. Initium. [illegible] *Fortis esto in iis agendis, quæ oportet agere. Puritas Deo fundit preces. Dei timor, & angustia dimittunt peccata*. Est Oratio XXVI. in Bibliotheca Patrum pag. 975.

10. Ejusdem, *de Cogitationibus operationis*, [illegible] pag. 181. Initium. [illegible] *Ante omnia certamen primum est peregrinatio*, Est Oratio XVII. in Bibliotheca Patrum pag. 941. Adnotatio, pag. 192. [illegible] *Explicit Doctrina Abbatis Esaiæ, Monachi probati*.

III. *S. Macarii Magni Ægyptii Doctrina & adhortatio, ad eos, qui mundo abrenunciant, & ad discipulatum* (asceticam vitam) *accedunt, ut in interiori homine cauti sint, qui est templum Dei*. [illegible] pag. 192. Sermones III. & Epistolæ VIII. Videlicet.

1. Sermo primus. Init. ibid. [illegible] *Quandoquidem sæpenumero vos, dilectissimi & carissimi fratres, ob ardentem in Deum vestram dilectionem, ab humilitate nostra verbum exhortatorium postulastis*. Vide Cod. CXXII. a fol. 77. ad fol. 98. ubi Sermones & Epistolas S. Macarii Ægyptii recensuimus.

2. Ejusdem Sermo secundus. *Alia dicta de internis animæ affectibus, ut pravis cogitationibus expulsis, purior effecta, Deo placere studeat*. [illegible] pag. 205. Initium. [illegible]

3. Ejusdem Sermo tertius, *De iis, qui ad viam veritatis accedunt, qui nisi fortiter cum Dæmonibus certent, viam illam ingredi ab ipsis prohibentur*. [illegible] pag. 212. Initium. [illegible]

4. Ejusdem Epistola prima. [illegible] pag. 221. Initium. [illegible]

5. Ejusdem Epistola secunda. [illegible] pag. 224. Initium. [illegible]

6. Ejusdem Epistola tertia. [illegible] pag. 226. Initium. [illegible]

7. Ejusdem Epistola quarta. [illegible] pag. 227. Init. [illegible]

8. Ejusdem Epistola quinta. [illegible] pag. 228. Init. [illegible]

9. Ejus-

9. Ejusdem Epistola sexta. [illegible] pag. 230. Init. [illegible]

10. Ejusdem Epistola septima. [illegible] pag. 231. Initium. [illegible]

11. Ejusdem Epistola octava. [illegible] pag. 233. Initium. [illegible] Adnotatio pag. 235. [illegible] *Explicit Doctrina S. Macarii Magni Ægyptii, Discipuli S. Antonii.*

IV. *S. Macarii Alexandrini, Adhortatio.* [illegible] pag. 235. Sermones videlicet, & Epistolæ, de quibus Vide Cod. CXXI. a fol. 98. usque ad finem.

1. Sermo I. S. Macarii Alexandrini, *De operibus Christianorum.* [illegible] pag. 235. Initium. [illegible]

2. Sermo II. *Ad eos, qui mundo abrenunciant, ut diligenter sibi cavere debeant.* [illegible] pag. 232. Initium. [illegible]

3. Sermo III. [illegible] pag. 254. Initium, [illegible]

4. Ejusdem S. Macarii Alexandrini, Epistola I. [illegible] p. 260. Init. [illegible]

5. Ejusdem Epistola II. [illegible] pag. 262. Initium. [illegible]

6. Ejusdem Epistola III. [illegible] pag. 266. Initium. [illegible]

7. Ejusdem Epistola IV. *Parænesis.* [illegible] pag. 269. Initium. [illegible]

8. Ejusdem Epistola V. *Interrogatio, quam ei quidam proposuit: utrum Satanas bellum hominibus moveat.* [illegible] pag. 270. Initium. [illegible] *Diaboli impetus non in Christianos tantum fertur*: Est Epistola VIII. in Cod. CXXI. fol. 115.

9. Ejusdem Epistola VI. [illegible] pag. 271. Initium. [illegible] Est Epist. VII. in Cod. CXXI.

10. Ejusdem Epistola VII. *Parænesis ad sanctam Virginem quandam Sanctimonialem: & per ipsam alloquitur animam fidelem & diligentem Deum: quid circa ipsam agendum sit, & quomodo debeat sibi ipsi attendere.* [illegible] pag. 271. Initium. [illegible] *Existimo hoc tempore valde opportunum esse, ut cum Propheta exclamem: Sustinui tamquam parturiens.* Est Epistola IX. in Cod. CXXI. fol. 115. a terg. Adnotatio pag. 278. [illegible] *Explicit Doctrina S. Macarii Alexandrini.*

V. *Sancti Ammonæ Monachi & Episcopi, Epistolæ, Paræneses, & Monita ad fratres Monachos & filios suos carissimos.* [illegible] pag. 278. Sunt autem Epistolæ XV. quas Ammonas Abbas Scetensis, S. Antonii Discipulus, qui claruit circa annum Chr. 360. ad filios suos Monachos scripsit: de quo Ebedjesus

fus in Catalogo Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 47. [illegible] *Ammonas edidit Epistolas*. Vide, quæ ibid. a nobis de ejus ætate ac dignitate sunt observata.

1. Epistola I. [illegible] pag. 278. Initium, [illegible] *Ante omnia igitur rogo pro incolumitate vestra*.

2. Epistola II. [illegible] pag. 279. Initium, [illegible] *Carissimis meis in Domino nostro. Si quis Dominum nostrum diligit ex toto corde, & ex tota anima*.

3. Epistola III. [illegible] pag. 281. Initium. [illegible] *Saluto vos in spiritu humilitatis*.

4. Epistola IV. [illegible] pag. 284. Initium, [illegible] *Dilecti mei in Domino nostro. Scitis, quoniam ex quo contigit prævaricatio præcepti, non valet anima Deum cognoscere*.

5. Epistola V. [illegible] pag. 288. Init. [illegible] *Audio, tentatione vos premi*.

6. Epistola VI. [illegible] pag. 288. Initium. [illegible] *Scripsi vobis hanc Epistolam, tamquam Dei amatoribus*.

7. Epistola VII. [illegible] pag. 290. Initium. [illegible] *Scio, me scribere vobis tamquam filiis carissimis*.

8. Epistola VIII. [illegible] pag. 292. Initium. [illegible] *Carissimis meis in Domino nostro. Scio, Amorem Dei in unoquoque memoriam proximi assidue excitare*.

9. Epistola IX. [illegible] pag. 293. Initium. [illegible] *Nocte dieque rogo, ut virtus Dei in vob.s augeatur*.

10. Epistola X. [illegible] pag. 294. Initium. [illegible] *Carissimis meis in Domino nostro, iis qui adscripti sunt in sorte Regni Cælestis*.

11. Epistola XI. [illegible] pag. 295. Init. [illegible] *Carissimis meis in Domino nostro. Scribo vobis tamquam filiis carissimis*.

12. Epistola XII. [illegible] pag. 296. Initium. [illegible] *Scio, vos labore cordis, & gravi tentatione afflictari*.

13. Epistola XIII. [illegible] pag. 299. Init. [illegible] *Postquam scripsi Epistolam*.

14. Epistola XIV. [illegible] pag. 302. Initium. [illegible] *Carissimis meis in Domino nostro. Quisquis igitur exutus est spirituali illo indumento*.

15. Epistola XV. *De Patientia*. [illegible] pag. 304. Initium. [illegible] *Carissimi mei in Domino nostro, qui animas vestras optimo patientiæ jugo subdidistis*. Adnotatio pag. 316. [illegible] *Expliciunt Epistolæ XV. Sancti Ammonæ*.

VI. *Interrogationes Monachorum ad Sanctum Basilium, Cæsareæ Cappadociæ Episcopum*. [illegible] Sunt Interrogationes & Responsiones num. CCCLX. Continent autem integrum Tractatum S. Basilii Magni *de Institutione Monastica*, qui in Regulas fu-

fius, breviusque disputatas dividitur; ordine tamen a Græce editis diverso: quædam etiam in eis sunt, quæ in impressis desiderantur: ac proinde ob antiquitatem hujus præstantissimi Codicis Syriaci Nitriensis, ad illustrandas Regulas Græco-Latinas, plurimum conferre possunt. Prima Interrogatio incipit pag. 316. [illegible] Quæ est Præfatio S. Basilii in Regulas brevius disputatas, pag. 522.

VII. *Item Adhortatio S. Abraham Nephrateni*. [illegible] pag. 427. Notandum, hunc Abrahamum in diversis Syriacis Codicibus adpellari [illegible] *Nephratenum*, [illegible] *Nephtarenum*, & [illegible] *Netpharenum*. Ejus vero commemorationem apud Syros coli in Kalendario ad diem 13. Martii, his verbis. [illegible] *Abbatis Abraham Nephtareni*; ubi distinguitur ab Abraham Discipulo Abbatis Agathonis, & ab altero Abraham Chidonita; nam hujus fit mentio die 24. Octobris, & illius die 21. Maji. Ebedjesus autem in Catalogo Scriptorum Syrorum Tom 3. Bibl. Orient. pag. 191. sic de illo loquitur, [illegible] *Abraham Netpharenus varias babet compositiones*. Ejus scripta recensuimus Tom. 1. Bibl. Orient. p. 464. Quæ vero in hoc Codice exstant, hæc sunt; videlicet.

1. Sermo 1. *De regimine Monachorum*. [illegible] pag. 427. Initium. [illegible] *Quoniam comperi, te ad vitam gressus tuos dirigere velle, & propositum tibi esse, viam, quam Dominus noster stravit, capessere*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 464. num. 1.

2. Sermo secundus. [illegible] pag. 430. Initium. [illegible] *Novi, frater, quod qui longum iter agere decernit, prius seipsum probat*. Tom. 1. cit. pag. 464. num. 2.

3. Sermo tertius. [illegible] pag. 435. Initium. [illegible] *Continuo memineris promissionis tuæ, ne in socordiam incidas*. Tom. 1. cit. pag. 464. num. 3.

Adnotatio Calligraphi, pag. 437. [illegible] " Continentur hoc Libro, Sermones VII. Marci
" Eremitæ. Item Doctrina Abbatis Esaiæ Monachi. Item Sermones III. &
" Epistolæ VIII. S. Macarii Magni Ægyptii. Item Sermones III. & Epistolæ
" VII. S. Macarii Alexandrini. Item Epistolæ XV. Sancti Ammonæ. Item In-
" terrogationes Fratrum Monachorum ad S. Basilium, ejusque Responsiones
" numero plus minus CCCLX. Item Adhortatio S. Abraham Nephrateni, Ser-
" mones III. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto nunc & semper & in
" seculum seculorum, Amen."

Adnotatio altera ejusdem Calligraphi, pag. 438. [illegible]
" Absolutus est hic Liber Sanctorum Patrum Anno millesimo octogesimo Ale-
" xandri filii Philippi [*id est, Chr.* 769.] mense Ab (*Augusto*) die trigesi-
" ma,

„ ma, feria quarta. Fiat bona commemoratio eorum Domino, & Christo „ ejus, & Spiritu vivo & sancto, eorum omnium, qui in hujus Libri confe- „ ctione partem aliquam habuere, sive verbo, sive opere. ;, Reliqua legi nequeunt.

C X X I I I.

Codex antiquus, in 4. membraneus, constans foliis 303. Stronghylis, seu rotundis Syriacis literis exaratus; inter Syriacos Nitrienses Codices olim Decimus nonus, quo continentur,

I. Gregorii Monachi *Sermones*, ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܚܝܕܝܐ fol. 1. Avulsis ex Codice nostro duobus primis quinternionibus, nonnulla hujus Gregorii Monachi opuscula exciderunt. Porro ejus meminit Ebedjesus in Catalogo Syrorum Scriptorum Tom. 3. Bibl. Orient. p. 191. in hæc verba. ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܚܝܕܝܐ ܣܡ ܟܬܒܐ ܚܕ ܘܐܓܪ̈ܬܐ *Gregorius Monachus unum Librum composuit, & Epistolas*. Abbas Monachorum fuit in insula Cypro, Sancti Epiphanii æqualis. Vide a nobis observata Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 170. & seqq. Quæ vero exstant illius scripta in hoc Codice, hæc sunt. Videlicet.

1. Sermo *ad Fratres peregrinos in cellis habitantes*. [Syriac text] fol. 1. a terg. Initium. [Syriac text] *Fratres autem, qui in Monastica institutione sunt antiquiores, sedeant cum silentio in cellis suis; quemadmodum in Sermone quinto declaravimus*. Ex quibus verbis liquet, excerpta quædam Gregorii Abbatis in hoc Codice dumtaxat contineri: idque nullo Sermonum ordine servato: nam in hoc quidem Sermone ait Gregorius, alios quinque Sermones se præmisisse. Qui autem consequitur Sermo f. 15. fragmentum esse dicitur ex *Sermone quarto*, uti parebit.

2. Ejusdem ex Sermone quarto. [Syriac text] fol. 15. Initium. [Syriac text] *Quemadmodum qui longam asperamque init viam*.

3. Ejusdem ex Sermone quinto. [Syriac text] fol. 17. a terg. Initium. [Syriac text] *In tribus hisce sanctis rebus sancta ac divina virtus manet, & inhabitat*.

4. Ejusdem ex Sermone sexto, *de Fratribus Monachis qui Cœnobiis & Monasteriis præficiuntur*. [Syriac text] fol. 26. a terg. Initium. [Syriac text] *Nolite itaque Discipulos vestros despicere*.

5. Ejusdem Sermo septimus, *de sancta Theoria*, quam Syri *Divinam Visionem* interpretantur. [Syriac text] fol. 33. a terg. Initium. [Syriac text] *Quoniam multi conati sunt falsam opinionem statuere, mutilantes textus, falsa opponentes, & verba sua componentes*. Adnotatio, fol. 66. a terg. [Syriac text] *Explicit de Theoria*.

6. Ejusdem, *de Virtutum exercitio, per modum interrogationis & responsionis, ad amicos suos, Theodorum, & Abbatem Epiphanium, qui eundem interrogaverant*. [Syriac text] fol. 66. Initium. [Syriac text]

 [Syriac text]

[Syriac] *Quoniam sæpe inscitiam meam, Fratres, interrogastis*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 173. Adnotatio fol. 115. a terg. [Syriac] *Explicit opus Gregorii Monachi*.

II. *Johannis Apameensis Monachi Sermones*. [Syriac] fol. 115. a terg. Hujus Johannis meminit Ebedjesus in Catalogo Scriptorum Syrorum Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 50. his verbis: [Syriac] *Johannes Apameensis tres composuit Tomos, & Epistolas, de regimine spirituali, & de animi affectibus, ac de perfectione*. Vide quæ de ejus ætate, & scriptis observavimus Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 430. & Tom. 3. pag. 50. Quæ vero in hoc Codice exstant, hæc sunt. Videlicet.

1. Johannis Monachi Sermo secundus, *de Mundo novo*. *Quisquis autem in hunc Tractatum inciderit, corporeas cogitationes exuat, oportet, ut contenta in eo mysteria percipere queat*. [Syriac] fol. 115. a terg. Init. [Syriac] *Haud permissum est mentis corporeorum alis volare, & summum Sanctuari Divini Numinis cacumen attingere*. Citat hunc Sermonem Moses Barcepha in Lib. de Paradiso, quem Andreas Masius e Syriaco Latinum fecit, pag. 20. in hæc verba: *Insuper Johannes Monachus in Sermone suo de occasu Mundi hujus, & de venturo Mundo novo*: & pag. 33. *Ad hoc Johannes Monachus Sermone priore, quem de Mundo novo scripsit*. Ex quo intelligitur, alterum Sermonem de Mundo novo a Johanne scriptum fuisse, quum hic, de quo agitur, Sermo non Primus, sed *Secundus* dicatur. Adnotatio, fol. 144. [Syriac] *Explicit Sermo de Mundo novo*.

2. Ejusdem Sermo, seu Tractatus secundus, *de differentia affectuum animæ, deque motuum eorundem caussa: & quinam ex ipsis connaturales sint animæ, qui vero secus?* [Syriac] *Ad Eusebium & Eutropium*, fol. 144. Initium. [Syriac] *Quum vero officium meridianum absolvissemus, ad eum intravimus: qui completis precibus, orsus est dicere*.

3. Ejusdem Johannis Monachi, Tractatus tertius, *de affectibus animæ & corporis*. [Syriac] fol. 159. Init. [Syriac] *Sub aliam vero horam quum ad eum ingressi essemus, completis precibus, sic nos affari cæpit*. Adnotatio, fol. 172. a terg. [Syriac] *Explicit opus Johannis Monachi*.

III. *Abraham Nephtareni*, de quo supra, Cod. CXXII. a fol. 427. *Sermones*. [Syriac] Videlicet.

1. Sermo Paræneticus. [Syriac] fol. 172. a terg. Initium. [Syriac] *Quoniam novi propositum tibi esse ad vitam incedere*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 464.

2. Ejusdem, *de Parænesi, deque Oratione*. [Syriac] fol. 176. Initium. [Syriac] Vide Tom. cit. pag. 464. num. 2.

3. Ejus-

3. Ejusdem *de Parænesi*. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܥܠ ܡܬܠܡܕܢܘܬܐ fol. 179. a t. Init. ܢܫܡܫܝܘܗܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܗܢܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܐܠܗܐ Ibid. num. 5.

4. Ejusdem. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܝ ܕܝܠܗ fol. 181. a terg. Initium. ܒܢܝܐ ܠܟܘܢ ܘܡܒܝܢ ܡܫܡܫܢܝܢ Ibid. num. 8.

5. Ejusdem. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܝ ܕܝܠܗ fol. 184. Initium. ܕܟܠܟܘܢ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܫܡܫܝܢ Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 464. num. 3. Adnotatio, f. 185. ܫܠܡ ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܢܦܬܪܝܐ Explicit opus S. Abraham Nephtareni.

IV. *De Libro Graduum*. ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܣܩܬܐ fol. 185. Contulimus cum *Scala Paradisi* Johannis Climaci, diversumque esse opus deprehendimus. Tria autem hic Liber Graduum continet Capitula, nempe.

1. *De arduo ascensu in via Civitatis Domini* ܡܠܡܠܐ ܕܥܠ ܡܣܩܬܐ ܡܣܩܬܐ ܠܠܐ ܡܣܩܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܕܝܢܬܗ ܕܡܪܢ fol. 185. Initium. ܬܠܬ ܡܣܩܬܐ ܥܫܝܢ ܥܫܝܢ ܐܝܬ ܒܗܢܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܕܒܪܐ ܠܡܕܝܢܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ *Tres sunt valde ardui ascensus in hac via, quæ ducit ad Civitatem Domini nostri Jesu*.

2. *De iis, qui perfici cupiunt*, ex eodem Libro Graduum. ܡܢ ܗܘ ܟܬܒܐ ܕܡܣܩܬܐ ܡܠܡܠܐ ܕܥܠ ܗܢܘܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܓܡܪܘ fol. 193. Initium. ܢܦܪܘܫ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ ܪܘܪܒܐ ܕܒܗܘܢ ܡܫܬܡܠܐ ܐܢܫ *Separemus igitur magna præcepta, per quæ quis perficitur*.

3. *De justis & perfectis*, ex eodem Libro. ܡܢ ܗܘ ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܟܐܢܐ ܘܓܡܝܪܐ fol. 196. a tergo. Initium. ܟܐܢܐ ܠܐ ܓܝܪܝܢ ܘܠܐ ܡܬܚܝܒܝܢ *Justi non mœchantur, neque condemnantur*. Adnotatio, fol. 198. a tergo. ܫܠܡܘ ܦܘܪܫܐ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܕܡܣܩܬܐ *Expliciunt excerpta de Libro Graduum*.

V. *S. Dionysii Epistola ad S. Timotheum, de Martyrio SS. Petri & Pauli Apostolorum*. ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܥܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ fol. 198. a terg. Initium. ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܪܚܝܡܐ ܘܒܪܝ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܡܫܡܫܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܐܒܘܗܝ ... Vide Fabricium Biblioth. Græc. Tom. v. pag. 7. ubi ex Lambecio testatur, Græce exstare Ms. *Dionysii Epistolam ad Timotheum* de morte SS Apostolorum Petri & Pauli. Nos vero Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 13. quæcumque apud Syros sub nomine S. Dionysii Areopagitæ circumferuntur opera, recensuimus. In hoc autem Codice fol. 204. a t. habetur fragmentum ejusdem Dionysii de *Sacerdotio*, quod sic incipit. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ

VI. *Johannis Apameensis*, cujus supra facta est mentio in hoc Codice a num. 11. *Præcepta ad quemdam ex Fratribus peregrinis* ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܘܩܕܢܐ ܠܚܕ ܡܢ ܐܚܐ ܐܟܣܢܝܐ ... fol. 205. Initium. ܟܕ ܡܫܪܐ ܐܢܬ ܬܫܡܫܬܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ ܒܘܪܟܐ *Incoaturus officium, ter in genua procumbe*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 432. num. 3.

2. Ejusdem Johannis, *de Cellæ habitatione*. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܥܠ ܡܥܡܪܐ ܕܩܠܝܬܐ fol. 206. Initium. ܐܡܬܝ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܩܠܝܬܟ *Quum in cella tua habitas*. Vide Tom. cit. pag. 432. num. 5.

3. Ejusdem, *Quomodo caritas exhibenda sit*. ܕܝܠܗ ܕܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܚܘܒܐ ܢܗܘܐ fol. 106. a terg. Initium. ܚܙܝ ܐܚܝ ܘܗܟܢܐ ܗܘܝ *Vide frater: sic te geras*. Ibid. num. 6.

4. Ejusdem, *de Paupertate*. ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܥܠ ܡܣܟܢܘܬܐ fol. 207. Initium. ܡܣܟܢܘܬܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ *Paupertas hæc est*. Ibidem num. 7.

VII. *Apophthegmata Patrum*. ܡܠܐ ܕܐܒܗܬܐ fol. 207. a terg. Initium. ܐܡܪ ܐܚܐ ܕܐܒܘܢ ... ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ... ܠܡܫܡܫܢܐ ...

[Syriac] *Dixit Abbas Antonius: Ponamus Deum coram oculis nostris semper. Memor esto mortis & Christi servatoris nostri.* Sequuntur hæc Capita: videlicet. I. *Doctrina Patrum*, [Syriac] fol. 209. a terg. Init. [Syriac] II. *De consideratione, & intelligentia, deque operosis cogitationibus.* [Syriac] fol. 219. a terg. Initium. [Syriac] III. *Ejusdem Abbatis Esaiæ.* [Syriac] fol. 214. Initium. [Syriac] IV. *Verba Doctrinæ S. Antonii, ex eodem Sermone.* [Syriac] fol. 215. Initium. [Syriac] V. *De institutione Fratrum tyronum, sive in Cœnobio habitare velint, sive vitam solitariam ducere.* [Syriac] fol. 216. Initium. [Syriac] VI. *De iis, qui simul habitare volunt.* [Syriac] fol. 218. a terg. Initium. [Syriac] VII. *De consideratione & intelligentia.* [Syriac] fol. 220. a terg. Init. [Syriac] VIII. *Sermo Senum.* [Syriac] f. 227. Init. [Syriac] IX. *Hæc sunt septem Verba, quæ Abbas Moses misit ad Abbatem Poemenem, quæ verba siquis servaverit, salvari potest & quietem adipisci, ubicumque habitare voluerit, sive in Cœnobio, sive in solitudine, sive inter homines.* [Syriac] fol. 231. a terg. Init. [Syriac] X. *Interrogationes Patrum Ægyptiorum.* [Syriac] fol. 238. Initium. [Syriac]

VIII. *S. Antonii Epistola, quam scripsit ad Fratres.* [Syriac] fol. 241. a terg. Initium, [Syriac] *Ante omnia salutem dico caritati vestræ in Domino nostro. Existimo, fratres, animarum, quæ ad amorem Dei accedunt, tria hæc esse discrimina.* Est prima inter septem Epistolas, de quibus S. Hieronymus in Lib. de Viris illustribus ait: *Antonius Monachus ... misit Ægyptiace ad diversa Monasteria Apostolici sensus sermonisque Epistolas septem, quæ in Græcam linguam translatæ sunt.* Latine autem editæ sunt Basileæ apud Henricum Petri Anno 1550. a pag. 250. quarum prima sic incipit. *Primum saluto vos in Domino. Existimo autem animas quascumque apprehenderit gratia Dei vocantis ad prædicationem suam per verbum proprium, habere tres modos.* Vide Cod. Vat. impress. 947.

IX. *Doctrina Sanctorum Ægyptiorum.* [Syriac] fol. 246. Initium. [Syriac] *Interrogatus fuit quidam senex. Quænam est metanœa? & quomodo quis peccatum vitare potest?*

X. *Interrogationes Fratrum: quomodo oporteat, ut quis consideret ordinem Divinæ visionis.* [Syriac] fol. 255. Initium. [Syriac] *Senex ait. Scriptura ostendit quomodo id contingat. Frater inquit: Quomodo? Senex respondit: Daniel vidit eum tamquam antiquum dierum.*

XI. Hi-

XI. *Historia Actuum Patrum Ægyptiorum*. [illegible] fol. 256. a terg. Init. [illegible] *Abbas Gregorius quum morti proximus esset, ait: Hæc tria exigit Deus ab homine baptizato*. Si hanc de Abbate *Gregorio* narrationem excipias, eadem est hæc historia Patrum Ægyptiorum, ac *Paradisus Heraclidis*, sive *Historia Lausiaca*, quam edidit Rosvveidus in *Vitis Patrum* Antuerpiæ 1615. a pag. 709. a cap. 1. ad cap. 35. Incipit autem in Codice nostro f. 257. a terg. in hæc verba. [illegible] *Quum ergo primum venissem in Alexandrinam civitatem, secundo Consulatu magni Theodosii* [quem Librarius per errorem Theodorum vocat] *Imperatoris, qui propter suam rectam in Christum fidem nunc est cum Angelis: ibi incidi in quemdam virum admirandum, & omni ex parte ornatum, sive mente, sive cognitione, nomine Isidorum, qui erat Xenodochus, id est, peregrinorum susceptor, & Presbyter Alexandrinæ Ecclesiæ*. Desinit Codex noster in cap. 35. Historiæ Lausiacæ *de Vita Abbatis Eliæ* apud Rosvveidum, pag. 735. in hæc verba, f. 294. a t. [illegible] *Dicunt ei Angeli. Abi nunc, & nihil timeas. Reversus autem venit post quinque dies, & invenit Sorores fame laborantes. Et ex illo tempore ingressus habitavit in cella sua extra Monasterium solus: quumque esset prope illas, assidue eas hortabatur. Vixitque post*. Cetera desunt, avulsis ex nostro Codice pluribus foliis.

XII. *Johannis Arameensis Monachi* fragmentum Sermonis *de animæ affectibus ad Eusebium & Eutropium*. [illegible] fol. 295. ad 303. Deest initium & finis: quæ tamen suppleri possunt ex hoc ipso Codice a fol. 159. ad f. 171.

Is Codex ad octavum Christi seculum videtur referendus.

C X X I V.

Codex in 4. papyraceus, Syriacis literis exaratus, constans foliis 350. inter Codices Nitrienses olim Vigesimus primus; ubi continentur.

I. S. Isaac Ninivitæ *Sermones*. [illegible] Hunc Isaacum ex Ninivitarum Episcopo, Monachi vitam egisse in Deserto Scetensi, eundemque Sancto Simeoni Stylitæ, cognomento Thaumastoritæ, æqualem fuisse, observavimus Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 445. Ejus scripta recenset Ebedjesus Sobensis in Catalogo, his verbis: *Isaac Ninivita, septem composuit Tomos de regimine spiritus, de Divinis mysteriis, de judiciis, & politia*. Prodiit Latine sub ejus nomine Liber inscriptus *de contemptu Mundi*. Græce Mss. exstant *Sermones* xcviii. qui a Patricio & Abrahamio Monachis Sancti Sabæ in Græcum e Syriaco translati fuisse dicuntur. Qui autem in hoc, & sequentibus nostris Codicibus exstant, hi sunt. Videlicet.

1. *Sermo primus de Monastica institutione*. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] *Timor Dei initium est virtutis*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 449. & seqq. ubi,

ubi tam hunc, quam reliquos Isaaci Sermones Syriacos cum Græcis Mss. Codicibus Vaticanis contulimus: quod semel monuisse sufficiat.

2. *Sermo secundus* ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ fol. 7. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 449. num. 2.

3. *Sermo tertius* ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ fol. 13. Initium. [illegible] Ibid. num. 3. ad num. 8.

4. *Sermo quartus*. ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ fol. 26. a terg. Initium. [illegible] *Anima, quæ Deum diligit, in Deo solum quiescit*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 453. ubi inscribitur *de Amore Dei*, diciturque *Sermo primus* esse eorum Sermonum, qui Latine prodierunt sub titulo *De contemptu Mundi*.

5. *Sermo quintus*. ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ fol. 41. a terg. Initium. [illegible] *Multiplicem Deus honorem homini contulit per duplicem eidem collatam Doctrinam*. Ibid. pag. 454. num. 2. Latine *de contemptu Mundi*, Serm. 12. & 13.

6. *Sermo sextus*. ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ fol. 55. a terg. Initium. [illegible] *Quod quis in peccatum aliquando offendit, id naturæ fragilitatem indicat*, Ibid. num. 3. Latine Serm. 14. 15. 16. 17. Adnotatio, f. 68. [illegible] *Expliciunt Sermones sex Sancti Isaac de exercitiis virtutis*. Sequuntur in hoc Codice alii ejusdem Sermones absque nota numerali. Videlicet.

1. Ejusdem, *De fiducia in Deum: & quomodo oporteat, ut quis fiduciam in Deo habeat, & quomodo quis insipienter & inconsiderate in Deo confidit*. [illegible] f. 68. Init. [illegible] *Est fiducia in Deum cum fide ex corde*. Latine Serm. 27. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 456.

2. *In quo adiuvatur quis, ut ad Deum ex corde accedat: & quænam sit vera caussa, quod detur ei auxilium internum: & quam ob caussam quis humilitatem consequitur*. [illegible] fol. 72. Initium, [illegible] *Beatus vir, qui suam novit infirmitatem*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 454. num. 8. Respondet Sermonibus Latinis *de contemptu Mundi*, 21. 22. 23.

3. *De peccatis, quæ ex consilio & mala voluntate fiunt; quæque ex accidente*. [illegible] fol. 77. Initium, [illegible] *Est peccatum, quod ex infirmitate fit*. Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 455. num. 9.

4. *Quod verba Scripturæ tamquam de infirmis dicta, sunt œconomice accipienda, ne videlicet a Deo vivo omnino pereant; non tamen idcirco iis abutendum sit ad majorem peccandi licentiam*. [illegible] fol. 81. Init. [illegible] Ibid. num. 10. ubi *de Pœnitentia* inscribitur.

5. *Quibus conservetur anachoreticæ vitæ decor, & quomodo gloria Dei procuranda sit*, &c. [illegible] fol. 85. Init. [illegible] Ibid. num. 11. Latine Serm. 24.

6. *Quod*

6. *Quod non oporteat, famulum Dei, qui Mundum abdicavit, Deumque sequutus est, ob timorem non adsequendi veritatem, ab eadem quaerenda desistere,* &c. [illegible] fol. 87. Initium. [illegible] Ibid. num. 12. Latine Serm. 26.

7. *De mutationibus, quae Anachoretis accidere solent,* &c. [illegible] fol. 89. Init. [illegible] Ibid. num. 13. Latine Serm. 25.

8. *De Solitariis.* [illegible] fol. 90. Init. [illegible] Ibid. num. 14. Latine Serm. 25.

9. *De Genealogia vitae Monasticae: & quomodo, quave ratione virtutes ab invicem progignantur.* [illegible] fol. 92. Init. [illegible] Ibid. pag. 454. num. 6. Latine Serm. 20.

10. *Quantum prosit in solitudine, vacuum esse a negotiis: & quam obsit menti Tyronis ingressus & egressus.* [illegible] fol. 93. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 456. n. 16. Latine Serm. 30.

11. *Quae audivi a Senibus: gesta Sanctorum Virorum, eorumque sacra effata, & admirande exercitationes.* [illegible] fol. 99. Initium. [illegible] Ibid. pag. 450. num. 14.

12. *De discrimine facultatum mentis quoad operationes revelationum, visionumque spiritualium.* [illegible] fol. 109. Initium. [illegible] *Divina visio est sensu careus revelatio mentis.* Extat Arabice Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 451. num. 20.

13. *De variis discretionibus, quae silentio comparantur, necnon de mentis virtute,* &c. [illegible] fol. 110. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 21.

14. *De vera Scientia.* [illegible] fol. 117. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 22.

15. *De iis, quae Fratribus in cella accidere solent.* [illegible] fol. 118. a t. Initium. [illegible] Ibid. pag. 451. num. 18.

16. *De materia, quam exigit anima, ut a corporeis cogitationibus, quae ex recordatione rerum proveniunt, sese expediat.* [illegible] fol. 121. Initium. [illegible] Ibid. num. 23. Notandum, f. 123. laudari ab Isaaco S. Dionysii Atheniensis Librum de Caelesti Hierarchia.

17. *Interrogatio Discipuli: Si Deus bonus est, cur ergo istbaec creavit, peccatum scilicet, gehennam, mortem, & diabolum?* [illegible] fol. 124. a terg. Initium. [illegible] Ibid. p. 460. num. 17. col. 2.

18. *Quot modis incorporeas mentes humana natura percipere queat.* [illegible] fol. 128. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 459. num. 6.

19. *Responsio ad Interrogationes*. fol. 131. a terg. [illegible] Ibid. pag. 460. num. 17.

20. *Parabolica demonstratio de contemplatione Sabbathi & Dominicae*. [illegible] f. 131. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 451. num. 15.

21. *De variis exercitationum sapientis Asceta modis*. [illegible] fol. 132. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 459. num. 7.

22. *De viribus peccati, & quid eas foveat, quidve retundat?* [illegible] fol. 134. Init. [illegible] Ibid. pag. 456. num. 18.

23. *Quonam in certamine multus labor sit, & labendi periculum?* [illegible] fol. 137. a terg. Init. [illegible] Ibid. pag. 459. num. 8.

24. *De custodia cordis*. [illegible] fol. 138. Init. [illegible] Ibid. pag. 456. num. 19.

25. *De effectu Divini amoris*. [illegible] fol. 139. Init. [illegible] Ibid. pag. 456. num. 20.

26. *De naturalibus virtutum proprietatibus*. [illegible] fol. 140. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 21.

27. *De omnibus virtutum generibus, per modum interrogationis, & responsionis*. [illegible] fol. 142. Initium. [illegible] Ibid. pag. 454. num 5.

28. *De variis pugnae modis, quibus eos diabolus lacessit, qui per angustam & ferulo superiorem viam incedunt*. [illegible] fol. 160. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 454. num. 7.

29. *De Jejunio, & discretione*. fol. 166. [illegible] Ibid. pag. 456. num. 22.

30. *Capitula varia gnostica*. [illegible] fol. 171. Init. [illegible] *Pusillanimitas indicium est desperationis*. Ibid. pag. 459. num. 9.

31. *Epistola ad quemdam Monachum*, fol. 173. [illegible] Ibid. pag. 460. num. 18.

32. *Discrimina tentationum*. [illegible] fol. 175. a terg. Initium. [illegible] Ibid. p. 459. num. 10.

33. In idem, f. 176. a t. [illegible] Ibid. n. 11.

34. *Varii exercitationum ordines, & quodnam sit uniuscujusque discrimen*. [illegible] fol. 177. Initium. [illegible] Ibid. pag. 457. num. 27.

35. *Ad fratrem silentii amatorem, Epistola*: [illegible] fol. 179. Initium. [illegible] Ibid. p. 458. num. 40.

36. *Responsio ad fratrem suum carnalem & spiritualem*. [illegible] fol. 181. a t. Init. [illegible] Ibid. pag. 451. num. 19.

37. *De Fide, & Paenitentia*. f. 182. Init. [illegible] Ibid. pag. 457. num. 29.

38. *Quo-*

38. *Quotuplex sit gradus Scientiæ & Fidei.* [illegible] fol. 183. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 30.

39. *Consilia admodum proficua.* [illegible] fol. 184. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 31.

40. *De curis seculi*, fol. 188. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 459. num. 12.

41. *De motibus Angelicis, qui ad animæ profectum ex Divina providentia spiritualiter in nobis exoriuntur.* [illegible] fol. 190. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 457. num. 32.

42. *De lucis ac tenebrarum mutationibus, quæ animæ semper accidunt.* [illegible] fol. 192. Init. [illegible] Ibid. pag. 457. num. 33.

43. *De Zelotypia.* fol. 193. Init. [illegible] Ibid. num. 34.

44. *De tribus scientiæ gradibus, eorumque diversis exercitationibus & motibus: & de fide animæ, mysteriisque in ea contentis: & quam fraudulenter scientia hujus seculi contra simplicitatem Fidei adsurgat.* [illegible] fol. 199. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 452. num. 24.

45. *De aliis scientiæ gradibus*, f. 207. a t. Init. [illegible] Ibid. num. 25.

46. *De speciebus Orationis.* fol. 208. Initium. [illegible] Ibid. num. 26.

47. *Quomodo externi motus internos componant*, fol. 213. & 262. Initium. [illegible] Ibid. num. 33.

48. *De variis affectibus; qui menti accidunt, & per Orationem discernuntur.* fol. 215. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 29.

49. *Quomodo non oporteat, nos miracula & revelationes a Deo petere, vel desiderare, nisi id necessitas postulet.* fol. 218. Initium. [illegible] Ibid. pag. 450. num. 10.

50. *Cur eos, quos Deus diligit, tentationibus vexari permittit.* fol. 220. Initium. [illegible] Ibid. num. 9.

51. *Quod ex cogitationibus, quæ in ipso moventur, conditionem suam quis percipere queat.* fol. 221. Initium. [illegible] Ibid. pag. 461. num. 15.

52. *Cur homines anima intelligente præditi res spirituales juxta crassitudinem corporum intelligunt*, &c. fol. 224. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 450. num. 8.

53. *Epistola ad quemdam de Silentio.* fol. 230. Init. [illegible] Ibid. p. 452. num. 34.

54. *Declaratur discrimen intelligibilium.* f. 233. Initium. [illegible] Ibid. p. 452. num. 35.

55. *Quomodo oporteat prudentem in silentio degere.* f. 236. Initium. [illegible] Ibid. p. 453. num. 36.

56. *Quod vitæ nostræ statum ex diversitate cogitationum cognoscere possumus*, &c. f. 243. Initium. [illegible] Ibid. p. 453. n. 37.

57. *De vera scientia, & de tentationibus*. fol. 245. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 38.

58. *De Pœnitentia*. fol. 248. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 453. num. 39.

59. *De discrimine virtutum, & de totius Asceticæ vitæ fine, per modum interrogationis & responsionis*. fol. 251. Initium. [illegible] Ibid. pag. 452. num. 30.

60. *Quam prosit, abdicato seculo, in solitudinem sese recipere*. fol. 261. Initium. [illegible] Ibid. num. 32.

61. *De vigiliis nocturnis*. fol. 265. [illegible] Ibid. pag. 460. num. 16.

62. *De Humilitate*. fol. 266. [illegible] Ibid. pag. 453. num. 43.

63. *Cur Monachi vitam Anachoreticam eligant, quum Dominus misericordiam*, hoc est, vitam activam, *prætulerit?* fol. 270. Init. [illegible] Ibid. pag. 458. num. 41.

Adnotatio, fol. 273. [illegible] *Explicit ope Christi Salvatoris nostri Pars prima Doctrinæ Sancti Isaac Eremitæ de Institutione Monastica. Ejus oratio nobiscum sit, Amen.*

II. *Johannis Monachi Daliathensis*, cognomento *Sancti Sabæ*, hoc est, *Sancti Senis: ad Johannem fratrem, Sermones Ascetici* XXIII. [illegible] Claruit exeunte sexto seculo, de quo vide observata a nobis Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 433. & Tom. 3. p. 103. & seqq. Ebedjesus Sobensis in Catalogo: *Johannes Daliathensis*, inquit, *duos item Libros edidit, cum Epistolis compunctionis, de Institutione Monastica*. Titulus Operum, quæ in hoc Codice habentur, hic est, fol. 273. [illegible] *Item ope Domini ac Salvatoris nostri Jesu Christi scribimus plenam vitæ Doctrinam Sancti Sabæ, quam scripsit ad fratrem suum, de Divinis donis, & spiritualibus visitationibus, quæ Monachis in eorundem solamen oblectationemque a Deo tribuuntur: deque Theoria spirituali, & mysteriorum cogitationumque scientia; nec non de Lucta cum malis spiritibus: & de discretione, deque virtutum exercitio: deque mysteriis novi Seculi*. Sunt autem sequentes: videlicet.

1. *Præfatio, & Oratio*. [illegible] *Christe, qui tua virtute subsistere facis naturas rationales*, fol. 273. a terg. *Prologus*. [illegible] Ibid. [illegible] *Lectorem istorum Sermonum per Deum rogo, ut ab authoris reprehensione abstineat, utpote qui palam & cum fiducia de se, deque aliis loqui soleret. Quandoquidem*

non

non eo consilio hæc scribebat, ut ad memoriam servarentur, aut oculis multorum subjicerentur; sed ad fratrem suum dumtaxat, ut nempe illum consolaretur. Vide Arabicam Præfationem, quam retulimus Tom. I. Bibl. Orient. pag. 434.

2. *Adhortatio ad sui custodiam & curam: & quod vitare quis debeat dissolutos ac perversos homines, ex quibus trahi solent pigritia morumque dissolutio & omnes pravi affectus. Item quod sibi cavere quis debeat a puerorum consortio, ne forte mentis puritas impudicis cogitationibus labefactetur.* [illegible] fol. 274. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 436. num. I.

3. *De modis, quibus Spiritus visitat & recreat eos, qui impigre ac utiliter versantur in primo & secundo atque tertio gradu perfectionis: nec non de bellis, quibus infestantur, quove pacto in illis victoria est reportanda.* [illegible] fol. 280. Initium. [illegible] Ibid. num. 2.

4. *De spiritu fornicationis, & de membrorum adtrectatione, deque variis hujusmodi tentationum generibus.* [illegible] fol. 281. Initium. [illegible] Ibid. num. 3.

5. *De spiritu blasphemiæ.* [illegible] fol. 281. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 437. num. 4.

6. *De ira, de vagatione mentis, de tristitia, & de superbia.* [illegible] fol. 288. Init. [illegible] Ibid. n. 5.

7. *De spiritualibus, quæ Anachoretis a Deo conceduntur, visitationibus.* [illegible] Præmittitur fol. 289. hæc Precatio. [illegible] *Christe verbum*. Deinde tres Monachorum gradus recensentur, videlicet *Gradus primus* [illegible] fol. 290. Initium. [illegible] *Gradus secundus* [illegible] fol. 291. a terg. Initium. [illegible] *Gradus tertius* [illegible] fol. 292. a terg. Initium. [illegible]

8. *Narratio de quodam Monacho, quomodo ingruentem validam tentationem vicerit.* [illegible] fol. 295. a terg. Initium. [illegible]

9. *De Caritatis officiis, quæ Sancti Angeli Ascetis exhibent; & quomodo eos consolentur. Item a nefariis spiritibus cavendum, qui decipere conantur, & quænam sit fraudis eorum species.* [illegible] fol. 300. Initium. [illegible] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 437. num. 6.

10. *Contemplatio substantiarum intelligibilium.* [illegible] fol. 302. Initium. [illegible] Præmittitur Oratio, fol. 301. a terg. [illegible]

11. *Quod non liceat reprehendere Patres, qui in suis disputationibus pro auditorum captu ad infima descendunt.* [illegible] fol. 305. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 7.

12. *De*

12 *De Institutione Fratrum Novitiorum*. [illegible] f. 307. Initium. [illegible] Ibid. num. 8.

13. *De Oratione, deque virtutibus naturarum spiritualium: & de Scientia Dei*. [illegible] fol. 309. a terg. Initium. [illegible] Ibid. num. 9.

14. *De custodia interiorum & exteriorum sensuum*. [illegible] fol. 316. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 438. num. 10.

15. *De voluntaria huic seculo morte, & de æterna alterius seculi vita*. [illegible] fol. 320. Init. [illegible] Ibid. num. 11.

16. *Quæstio: Cur nonnulli Patres asserunt, animas a corporibus separatas in Cælum assumi; alii vero ajunt, eas in Paradisum migrare: quidam docet, in sepulcro eas conditas una cum corpore sepulcrum habitare; alius vero ad ostium ejusdem consistere, Christumque Redemtorem exspectare; & impiorum quidem animas in tenebris, Justorum vero in luce versari, etiam ante Resurrectionem*. [illegible] fol. 320. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 438. num. 12.

17. *De diversis donorum generibus, quæ a Deo gratis tribuuntur*. [illegible] fol. 320. a terg. Initium. [illegible] Ibid. pag. 439. num. 14.

18. *De libertate, quam apud Deum habent ii, quorum corda spiritu Jesu aguntur: & quomodo iidem beneficia per spiritum indigentibus præstent*. [illegible] fol. 323. Initium. [illegible] Ibid. num. 13.

19. *De Mundi novi arcanis*. [illegible] fol. 324. Initium. [illegible] Ibid. num. 15.

20. *Interrogatus idem Sanctus a fratre, qui viderat ipsum ad aquilonem orantem, respondit*, [illegible] fol. 325. a terg. Initium. [illegible]

21. *De admirabili Dei revelatione in anima, & de libertate, quam Deus animæ per ardentem erga ipsum amoris flammam impertitur, & in qua animam mystice alloquitur. Deque animæ cum Angelis commistione, & de caritatis officiis, quæ illi istis temporibus homini exhibent*. [illegible] fol. 326. Initium. [illegible] Ibidem num. 16.

22. *De contemplatione Sanctæ Trinitatis, seu trium adorabilium Personarum, quæ menti Monachi pro divina misericordia revelatur*. [illegible] fol. 328. Initium. [illegible] Ibid. num. 17.

23. *De donis, quæ contemplantibus Deum Spiritus largitur. Eorum, qui hæc experti sunt, testimonium. Necnon de ineffabili animi voluptate, qua ii fruuntur, qui cum Deo conjunguntur, Deque meditatione, qua intellectus visione*

sione Dei & animæ deliciis inde provenientibus dignus efficitur. [Syriac text] fol. 330. Init. [Syriac text] Ibid. pag. 440. num. 18. Extat sub nomine Isaaci Ninivitæ, Cod. Græc. Vat. 391. pag. 217.

24. *De fuga Mundi, & de amputanda libertate.* [Syriac text] fol. 339. a terg. Init. [Syriac text] Ibid. num. 20.

25. *Monita & consilia de sancta Pœnitentia.* [Syriac text] f. 342. Initium. [Syriac text] Ibid. num. 21.

26. *Quomodo Christus Dominus noster amicis suis seipsum revelet, & qua ratione eos in seipsis lætificet:* [Syriac text] fol. 344. Initium. [Syriac text] Ibid. num. 22.

27. *Visio, quam Deus cuidam revelavit, quum ad Divina Mysteria consecranda accederet.* [Syriac text] fol. 348. a terg. Initium. [Syriac text] Ibid. num. 24.

Adnotatio Librarii, fol. 349. a t. [Syriac text] *Gloria Patri & Filio & Spiritui Sancto, uni Deo vero, qui virtutem, opem, & auxilium humilitati meæ tribuit propter suam gratiam & misericordiam, Amen. Explicit Sermo, hoc est, plena vitæ Doctrina Sancti Sabæ, necnon S. Isaaci Eremitæ de Institutione Monastica, rogatu benedicti senis, hujus libri domini, Rabban Marci, Monachi continentis, & Presbyteri casti, qui eundem Librum scribendam curavit. Quisquis legerit, oret, quæso, pro eo, necnon pro misero peccatore, qui exscripsit, & pro parentibus ejus,* &c. *Tu vero, Rabban Marce, memento mei, quæso, quotiescumque preces fuderis, aut Liturgiam celebraveris, parentum quoque meorum: & Dominus retribuet tibi pro nobis, necnon iis, qui pro nobis orant propter amorem Dei. Etiam. Amen.*

Adnotatio altera Arabica, fol. 350. a t. هذا كتاب من كتب دير السريان الذى فى برية ابو مقار فى جبل شهيت. فيه لمرى اسحق ومن الشيخ قليل رزقنا الله بركة صلاته *Hic Liber spectat ad Bibliothecam Monasterii Syrorum, quod in Deserto Abbatis Macarii in Monte Scibat* [Trutinæ cordium, id est, in Deserto Scetensi, quod Coptice sic vocatur] *situm est. Continet autem Opera Mar Isaaci, & pauca quædam Senis; cujus precibus a Deo adjuvemur.* Ex qua Adnotatione perspicuum fit, non universa Johannis Daliathensis, sive Sancti, ut vocant, Senis, Opera, sed partem eorum dumtaxat in hoc Codice contineri; quem ad decimum quartum Christi seculum haud immerito referas.

Codex

CXXV.

Codex pervetustus in 4. membraneus, constans foliis 211. Syriacis Strongylis literis exaratus, inter Codd. Nitrienses olim Vigesimus secundus; ubi continentur.

I. S. Isaac Ninivitæ *Sermones de Institutione Monastica*. [illegible] Videlicet.

1. Sermo I. *Quantum prosit in solitudine, vacuum esse a negotiis: & quam obsit menti Tyronis ingressus & egressus*. [illegible] fol. 1. Deest initium. Suppleri tamen potest ex præcedenti Codice CXXIV. a f. 93. a t. ubi & reliquos ejusdem S. Isaaci Sermones, qui heic occurrunt, reperias.

2. Sermo II. *Quæ audivi a Senibus. Gesta Sanctorum Virorum, eorumque sacra effata, & admirandæ exercitationes*. [illegible] f. 4. a terg. Init. [illegible] Vide Cod. CXXIV. fol. 99.

3. Sermo III. *De variis discretionibus, quæ silentio comparantur, necnon de mentis virtute*, &c. [illegible] fol. 11. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXXIV. f. 110. a tergo.

4. Sermo IV. *De vera Scientia*. [illegible] fol. 16. Initium. [illegible] Ibid. fol. 117. a terg.

5. Sermo V. *De iis, quæ fratribus in cella accidere solent*. [illegible] fol. 17. Initium. [illegible] Ibid. fol. 118. a terg.

6. Sermo VI. *De materia, quam exigit anima, ut a corporeis cogitationibus, quæ ex recordatione rerum proveniunt, sese expediat*. [illegible] fol. 18. Initium. [illegible] Ibid. fol. 121.

7. Sermo VII. *Interrogatio Discipuli: Si Deus bonus est*, &c. [illegible] fol. 19. Initium. [illegible] Ibid. fol. 124. a tergo.

8. Sermo VIII. *Quibus modis incorporeas mentes humana natura percipere queat*. [illegible] fol. 19. Initium. [illegible] Ibid. fol. 126. a terg.

9. Sermo IX. *Responsio ad interrogationes*. [illegible] fol. 22. Ibid. fol. 131. a terg.

10. *Parabolica demonstratio de contemplatione Sabbathi & Dominicæ*. [illegible] fol. 22. Ibid. fol. 131. a terg.

11. *De variis exercitationum sapientis Asceteæ modis*. [illegible] fol. 23. a t. Ibid. fol. 132. a terg.

12. *De viribus peccati, & quid eas foveat, quidve retundat*. [illegible] fol. 24. a tergo. Ibid. fol. 134.

13. *Quonam in certamine multus labor sit, & labendi periculum*. [illegible] fol. 27. Ibid. fol. 137. a terg.

14. *De custodia Cordis*. [illegible] fol. 27. Ibid. fol. 138.

15. *De effectu Divini amoris*. [illegible] fol. 28. Ibid. fol. 139.

16. De

16. *De naturalibus virtutum proprietatibus.* [illegible] fol. 29. Ibid. fol. 140. a terg.

17. *De omnibus virtutum generibus, per modum interrogationis & responsionis.* [illegible] fol. 30. a terg. Ibidem fol. 142.

18. *De variis pugnæ modis, quibus eos diabolus lacessit, qui per angustam & seculo superiorem viam incedunt.* [illegible] fol. 46. Ibid. fol. 166. a terg.

19. *De Jejunio & discretione.* [illegible] fol. 49. a terg. Ibid. fol. 166.

20. *Capitula varia gnostica.* [illegible] f. 53. a t. Ibid. f. 171.

21. *Epistola ad quemdam Monachum.* [illegible] f. 56. Ibid. fol. 173.

22. *Discrimina tentationum.* [illegible] fol. 57 a t. Ibid. fol 175. a t.

23. In idem. [illegible] fol. 58. a terg. Ibid. fol. 176. a terg.

24. *Varii exercitationum ordines, & quodnam sit uniuscujusque discrimen.* [illegible] fol. 59. Ibid. f. 177.

25. *Epistola ad fratrem silentii amatorem.* [illegible] fol. 61. Ibid. fol. 179.

26. *Responsio ad fratrem suum carnalem & spiritualem.* [illegible] fol. 63. a terg. Ibid. fol. 181. a terg.

27. *De Fide & Pœnitentia.* [illegible] fol. 64. Ibid. fol. 182.

28. *Quotuplex sit gradus Scientiæ & Fidei.* [illegible] fol. 65. a terg. Ibid. fol. 183. a terg.

29. *Consilia admodum proficua.* [illegible] fol. 67. Ibid. fol. 184. a terg.

30. *De curis seculi.* [illegible] fol. 70. a terg. Ibid. fol. 188. a terg.

31. *De motibus Angelicis, qui ad animæ profectum ex divina providentia spiritualiter in nobis exoriuntur.* [illegible] fol. 72. a terg. Ibid. fol. 190. a terg.

32. *De lucis ac tenebrarum mutationibus, quæ animæ semper accidunt.* [illegible] fol. 74. Ibid. fol. 192.

33. *De Zelotypia.* [illegible] f. 75. Ibid. f. 193.

34. *De tribus Scientiæ gradibus, eorumque diversis exercitationibus, & motibus: & de fide animæ, mysteriisque in ea contentis: & quam fraudulenter scientia hujus seculi contra simplicitatem fidei adsurgat.* [illegible] fol. 81. Ibidem fol. 199. a terg.

35. *de aliis Scientiæ gradibus.* [illegible] fol. 87. a terg. Ibid. fol. 207.

36. *De speciebus Orationis.* [illegible] fol. 88. Ibid. fol. 208.

37. *De patientia propter amorem Dei.* [illegible] fol. 93. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 458. num. 38.

38. *De iis, qui præsentiam Dei semper habent præ oculis.* [illegible] f. 95. Init. [illegible] Vide Cod. cxxiv. f. 214.

39. *De variis affectibus, qui menti accidunt, & per Orationem discernuntur.* [illegible] Ibid. fol. 215. a terg.

40. *Quomodo non oporteat, nos miracula & revelationes a Deo petere, vel desiderare, nisi id necessitas postulet*. [illegible] fol. 98. Initium, [illegible] Ibid. fol. 218.

41. *Cur eos, quos Deus diligit, tentationibus vexari permittit*. [illegible] fol. 99. a terg. Init. [illegible] Ibid. fol. 220.

42. *Quod ex cogitationibus, quæ in ipso moventur, conditionem suam quis percipere queat*. [illegible] fol. 100. a terg. Initium. [illegible] Ibid. fol. 221.

43. *Cur homines anima intelligente prædití, res Spirituales juxta crassitudinem corporum intelligunt?* fol. 103. a terg. Initium. [illegible] Ibid. fol. 224.

44. *Epistola ad quemdam de Silentio*. fol. 109. Initium. [illegible] Ibid. fol. 230.

45. *Declaratur discrimen intelligibilium*. fol. 111. Initium, [illegible] Ibid. fol. 233.

46. *Quomodo oporteat, prudentem in silentio degere*. f. 114. Initium. [illegible]

47. *Quod vitæ nostræ statum ex diversitate cogitationum cognoscere possumus*. fol. 115. a terg. Init. [illegible] Ibid. fol. 243.

48. *De vera Scientia, & de tentationibus*. fol. 118. Initium, [illegible] Ibidem fol. 245.

49. *De Pœnitentia*. fol. 121. Initium. [illegible] Ibid. fol. 248. a terg.

50. *De discrimine virtutum, & de totius asceticæ vitæ fine*, per modum interrogationis & responsionis; fol. 123. Initium. [illegible] Ibidem, fol. 251.

51. *Quam prosit, abdicato sæculo, in solitudinem se recipere*. fol. 132. Initium. [illegible] Ibid. fol. 261.

52. *De vigiliis nocturnis*. fol. 135. Initium. [illegible] Ibidem fol. 265.

53. *De Humilitate*. f. 135. a t. Init. [illegible] Ibid. fol. 266.

54. *De materia, quam exigit anima, ut a corporeis cogitationibus, quæ ex recordatione rerum proveniunt, sese expediat*. fol. 138. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 451. n. 23.

55. *Interrogatio Discipuli: Si Deus bonus est, cur ergo isthæc creavit; peccatum scilicet, gehennam, mortem, & diabolum?* fol. 140. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 460. num. 17. Interrog. IV.

56. *Cur Monachi vitam anachoreticam eligant, quum Dominus misericordiam*, hoc est, Vitam activam, *prætulerit?* fol. 142. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. CXXIV. fol. 270.

II. *Philoxeni*, seu Xenaiæ Mabugensis, hoc est, Hierapolitani Episcopi, *Responsio ad Quæsita Patricii Edesseni Eremitæ, de præceptis Dei observandis, de vitanda peccandi occasione, & de caussa offensionis proximis non danda*. [illegible] fol. 145. Init. [illegible]

[illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 46. n. 21.

III. *Johannis Sabæ Daliathensis, vulgo Sancti Senis, ad Johannem fratrem,* Sermones Ascetici. [illegible] f. 158. Titulus. [illegible] *Ope Domini nostri Jesu Christi scribere adgredimur Sermones cujusdam Sancti, qui in monte degebat; quos Sermones scripsit ad fratrem suum, qui in Cœnobio versabatur, de Divinis donis, & spiritualibus consolationibus, quæ Monachis in eorundem solamen & oblectationem a Deo tribuuntur; deque theoria spirituali, & mysteriorum, cogitationumque scientia; nec non de lucta cum malis spiritibus; & de discretione, deque virtutum exercitio.* Additur, [illegible] *Deque Scientia Dei, & mysteriis novi Seculi.* Sunt autem in universum septem & viginti Sermones. Videlicet.

1. Oratio & Prologus, fol. 158. Initium. [illegible] *Christe, cujus virtute subsistunt substantiæ rationales.* Et mox: [illegible] *Lectorum istorum Sermonum rogo.* Vide Cod. CXXIV. fol. 273. a terg. & Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 436. ubi Syriacos horum Sermonum titulos, necnon Latina initia exhibuimus.

2. Adhortatio ad sui custodiam & curam: & quod vitare quis debeat dissolutos ac perversos homines, ex quibus trahi solent pigritia morumque dissolutio, & omnes pravi affectus. Item quod sibi cavere quis debeat a puerorum consortio, ne forte mentis puritas impudicis cogitationibus labefactetur, fol. 159. Init. [illegible] Vide Cod. CXXIV. fol. 274. a terg.

3. De modis, quibus spiritus visitat & recreat eos, qui impigre ac utiliter versantur in primo, & secundo. ac tertio gradu perfectionis, &c. f. 162. a terg. Initium. [illegible] Ibid. fol. 280. Præmittitur Precatio, cujus initium. [illegible] *Lumen de lumine.*

4. De spiritu fornicationis, &c. fol. 163. Init. [illegible] Ibid. fol. 281. Precatio. [illegible]

5. De spiritu blasphemiæ, &c. fol. 166. Initium. [illegible] Ibid. fol. 285. a terg. Precatio. [illegible]

6. De ira, de vagatione mentis, de tristitia, & de superbia, fol. 168. Initium. [illegible] Ibid. fol. 288. Precatio. [illegible]

7. De Spiritualibus, quæ Anachoretis a Deo conceduntur, visitationibus, fol. 168. a terg. Initium. [illegible] Ibid. f. 290. Precatio. [illegible]

8. Narratio de quodam Monacho, quomodo ingruentem validam tentationem vicerit. fol. 173. Init. [illegible] Ibidem, fol. 295. a terg.

9. De Caritatis officiis, quæ Sancti Angeli Asceris exhibent, &c. fol. 176. Initium. [illegible] Ibidem, fol. 300.

10. Contemplatio substantiarum intelligibilium, fol. 177. Initium. [illegible] Ibid. fol. 301. a terg.

11. Quod non liceat reprehendere Patres, qui in suis disputationibus pro auditorum captu ad infima descendunt. f. 180. Init. [illegible] Ibid. f. 305. a t.

12. De institutione Fratrum Novitiorum. fol. 181. Initium. [illegible] Ibid. fol. 307.

13. De Oratione, deque virtute ſubſtantiarum ſpiritualium, & de Scientia Dei, fol. 182. a terg. Initium. ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ Ibid. fol. 309. a terg.

14. De cuſtodia interiorum & exteriorum ſenſuum. fol. 187. Initium. ܐܘ ܐܚܐ ܕܢܛܪ Ibid. fol. 316. a terg.

15. De voluntaria huic Seculo morte, & de æterna alterius Seculi vita. fol. 189. a terg. Initium. ܐܢܫ ܡܐ ܕܐܬܚܒܫ Ibid. fol. 320.

16. Quæſtio; Cur nonnulli Patres adſerunt, animas a corporibus ſeparatas in Cælum adſumi, &c. f. 190. Init. ܐܚܐ ܕܢܦܫܐ ܕܩܕܝܫܐ Ibid. fol. 320. a t.

17. De diverſis donorum generibus, quæ a Deo gratis tribuuntur. f. 190. a terg. Initium. ܡܘܗܒܬܐ ܗܘܐ ܐܠܗܝܬܐ Ibidem, fol. 321. a terg.

18. De libertate, quam apud Deum habent ii, quorum corda Spiritu Jeſu aguntur, &c. fol. 191. a terg. Initium. ܚܝܐ ܐܝܬ ܐܢܫ Ibid. fol. 323.

19. De Mundi novi arcanis. fol. 192. Initium. ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܠܟ ܕܒܥܠܡܐ Ibid. fol. 324.

20. Interrogatus a fratre, qui viderat ipſum ad Aquilonem orantem, reſpondit. fol. 193. a terg. Initium. ܡܢ ܐܝܟܐ ܡܨܠܐ ܡܫܝܚܐ Ibid. fol. 325. a t.

21. De admirabili Dei revelatione in anima, &c. fol. 194. Initium. ܐܝܟܐ ܠܟ ܐܢܫ Ibid. fol. 326.

22. De contemplatione Sanctæ Trinitatis, &c. fol. 194. a terg. Init. ܣܘܟܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܟܠܗܘܢ Ibid. fol. 328.

23. De donis, quæ contemplantibus Deum Spiritus largitur, &c. fol. 196. Initium. ܟܠܗ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ Ibid. fol. 330.

24. De fuga Mundi, & de amputanda libertate. fol. 203. Initium. ܡܢ ܕܢܦܩ ܒܢܫܡܬܐ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ Ibid. fol. 339. a terg.

25. Monita & conſilia, de Pœnitentia, fol. 205. Initium. ܗܟܢܐ ܕܬܝܒܘܬܐ Ibid. fol. 342.

26. Quomodo Chriſtus Dominus noſter amicis ſuis ſeipſum revelet, &c. fol. 206. a terg. Initium. ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܚܙܝܐ Ibid. fol. 344.

27. Viſio, quam Deus cuidam revelavit, quum ad Divina myſteria conſecranda accederet. fol. 209. Initium. ܡܢ ܟܠ ܕܐܬܐ ܕܢܣܒ Ibidem, f. 348. a terg.

Codex vetuſtiſſimus quidem: ſed nonnulla ejus folia vix legi queunt; ſuppleri tamen poſſunt ex Codice CXXIV. qui videtur ex hoc ipſo Codice CXXV. exſcriptus: numeri enim numeris, capita capitibus plane reſpondent.

CXXVI.

Codex antiquus, in folio maximo bombycinus, tribus columnis diſtinctus, conſtans foliis 395. Stronghylis literis exaratus; inter Syriacos Codd. a nobis ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Sextus; quo continentur.

Vitæ Patrum: quibus titulus *Paradiſus*, in Libros IV. diſtributus, quorum Catalogum exhibuimus Tom. 1. Biblioth. Orient. a pag. 608. Titulus autem in Codice noſtro hic eſt, fol. 2. a tergo. ܒܣܒܪܐ ܡܣܒܪܢܐ ܕܠܐ ܡܒܗܬܢܐ ܘܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܘܕܣܘܥܪܢܐ ܡܝܬܪܐ ܕܐܒܗܬܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܪܕܝܣܐ *Spe freti, & ope, quæ non confundit, innixi, Sanctæ videlicet, Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, unius veri Dei, ſcribere adgredimur Librum Narrationum, & præclarorum geſtorum Patrum Sanctorum, qui adpellatur Liber Paradiſi.*

Præ-

Præmittitur fol. 1. *Index* eorum, quæ hoc Libro continentur. Quum autem primum folium a Librario olim descriptum excidisset, ejus jacturam reparavit Vir & sapientia, & sanctitate eximius, *Stephanus Edenensis*, *Syrorum Maronitarum Patriarcha Antiochenus*, hoc præfixo manu sua titulo: [illegible] *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, scribimus Codicem historiarum gestorumque Sanctorum Patrum, authore Palladio Episcopo*. Tum subjungitur: [illegible] *Liber* I. *Epistola ad Lausum Præpositum*; & reliqua, ut infra. In fine vero hujus Indicis idem Patriarcha Stephanus hanc adnotationem manu item sua adposuit. [illegible] *Memento, o Lector, propter amorem Dei, Stephani Dovæi* [Aldohensis] *Edenensis, Patriarchæ Antiocheni humilis, qui efformavit, & descripsit hunc Codicem* [id est, Indicem] *Anno Domini* 1674. *cui laus & gratiarum actio in secula seculorum*.

I. *Liber* 1. *Palladii Helenopolitani Episcopi*, sive Historia Lausiaca, in Capita LXIX. distributa. [illegible] fol. 2. a terg.

Præit *Epistola Palladii Episcopi Helenopolitani ad Lausum Præpositum, qui eum rogavit, ut scriberet res gestas Patrum: scripsit autem, misitque ad eum sic*. [illegible] ibid. Initium. [illegible] *Palladius Episcopus, Lauso Præposito, salutem. Beatum censeo tuum institutum*. Hæc Epistola apud Rosvveidum in vitis Patrum pag. 705. *Heraclidi Episcopo* tribuitur, in hæc verba. *Exemplar Epistolæ scriptæ ad Lausum Præpositum ab Heraclide Episcopo Cappadociæ*.

Consequitur Ejusdem Palladii Præfatio; *De scopo hujus Libri*. [illegible] fol. 3. Initium. [illegible] *In hoc Libro scripta sunt præclara gesta, & admirabilis vitæ ratio sanctorum & beatorum Patrum*. Apud Rosvveidum Lib. cit. pag. 704. inscribitur: *Palladii Helenopoleos Episcopi in Librum* VIII. *de vitis Patrum, quæ Historia Lausiaca dicitur, Proœmium*. Incipit autem: *In hoc Libro scripta est, qua in virtute utebantur, exercitatio & admirabilis vitæ agendæ ratio beatorum & sanctorum Patrum*. In nostro tamen Codice, conjuncta legitur cum hoc Proœmio, etiam illa (quam Rosvveidus pag. 706. vocat) *Epistola scripta ad Lausum Præpositum ab Heraclide Episcopo Cappadociæ*, cujus initium. *Quum multi multa, & varia diversis temporibus scripta vitæ reliquerint*: incipit autem fol. 4. col. 1. ab iis verbis: [illegible] Verum, ubi apud Rosvveidum p. cit. legitur: *Deinde in Mesopotamia, Palæstina, & Syria, & in partibus Occidentis, & Romæ, & in Campania, & in iis, quæ sunt circa eas, partibus*: in Codice nostro Syriaco sic habetur: [illegible] *Deinde & in Mesopotamia, & in Palæstina, et in Syria, & in partibus occidentalibus Romanorum & Cappadocum, & in iis, quæ sunt circa eas*. In margine tamen, manu paullo recentiore, pro [illegible] *et Cappado-*

padocum, substituitur ܘܩܡܦܢܝܐ *et Campaniæ*. Desinit Palladii Præfatio fol. 6. in hæc verba. [illegible] *Explicit Prologus*. Porro Capita, quibus Palladii Liber 1. absolvitur, hunc in ordinem sunt digesta, Videlicet.

Cap. 1. *De Isidoro*. [illegible] fol. 6. Initium. [illegible] *Incipiam itaque tibi narrare vitas Sanctorum Patrum; neque eos, qui fuerunt in urbibus, vel vicis, vel speluncis, neque eos, qui claruerunt in solitudinibus, prætermittens*. Et post pauca: [illegible] *Primum itaque quum venissem Alexandriam, secundo Consulatu magni Theodosii Imperatoris*. Hinc incipit Caput, apud Rosvveidum Lib. cit. pag. 709. Quæ enim ex Codice nostro præmisimus, apud eundem Rosvveidum pertinent ad finem Epistolæ, quam is ait, a Palladio ad Lausum scriptam.

Cap. 2. *De Dorotheo* [illegible] fol. 7. Initium: [illegible] *Tunc is, tamquam bonus Doctor, duxit me extra civitatem ad locum quemdam solitarium, sexto ab urbe milliario: & tradidit me Eremitæ cuidam, nomine Dorotheo Thebano, viro operibus præstanti, in spelunca quadam sexagesimum annum agenti*. Apud Rosvveidum Lib. cit. pag. 709. col. 2. Sed ubi in nostro Codice dicitur, *Sexto ab urbe milliario*, in textu Rosvveidi legitur, *Circiter quinto ab urbe milliario*. Præterea *Caput 2. Palladii* juxta Rosvveidum incipit ab iis verbis: *Et me tradit cuidam Dorotheo*: At in nostro Codice initium ducit a fine Capitis primi. Est demum paullo diversa Capitum divisio in eodem nostro Syriaco exemplari: quod semel monuisse sufficiat.

Cap. 3. De Sancta quadam Virgine Alexandrina, fol. 7. a terg. Initium, [illegible] *Beatus ergo Isidorus Xenodochus rem memoratu dignam mihi narravit*, Rosvveid. p. 710. col. 2. ubi *Potamiæna* nomen ei Virgini fuisse, ait: quod tamen nomen in Syriaco Codice non exprimitur.

Cap. 4. *De Sancto Didymo*. [illegible] fol. 8. Initium. [illegible] *Item Alexandriæ erat beatus quidam, Didymus nomine*. Rosvveid. cap. 4. Sed ubi Didymus dicitur annos natus 85. in Cod. nostro legitur: [illegible] *Erat autem annorum octoginta*.

Cap. 5. De Alexandra, fol. 8. a terg. Initium. [illegible] *Narravit autem mihi quoque hic beatus, de quadam puella, nomine Alexandra*. Rosv. c. 5.

Cap. 6. *De Abbate Macario, & de Virgine quadam*. [illegible] fol. 9. Initium. [illegible] *Erat quadam Alexandriæ virgo, habitu quidem humilis, mente autem superba*. Rosv. col. 6. sub titulo. *De quadam Virgine, quæ laborabat amore divitiarum*.

Cap. 7. *De Monachis Nitriæ*. [illegible] fol. 9. a terg. Initium. [illegible]

Quum

Quum autem ego eum multis Sanctis essem congressus, & versatus tres annos in Monasteriis, quæ sunt circa Alexandriam, & mansissem cum magnis, studiosisque Viris, circiter bis mille. Rosvveid. c. 7. sub hoc titulo: *Vita Abbatis Arsisii, & eorum, qui cum eo erant.*

Cap. 8. *De Beato Ammon.* [illegible] fol. 10. a terg. Initium. *Dicebat autem Ammon hoc modo vixisse.* In noster Codice desideratur unum folium de rebus gestis Beati Ammon. Rosvveid. cap. 8. *de S. Amon & ejus conjuge.*

Cap. 9. *De Beato Or.* [illegible] fol. 11. Initium. [illegible] *In hoc monte Nitriæ fuit vir admirabilis, Or nomine.* Rosvveid. cap. 9.

Cap. 10. *De Beato Pambo.* [illegible] fol. 11. Initium. [illegible] *In eodem monte fuit & beatus Pambo.* Rosvveid. cap. 10. In nostro Codice pars hujus Capitis avulsa est.

Cap. 11. De Abbate Pior. fol. 11. a terg. Initium. [illegible] *Fertur autem præter alia, hoc etiam de Sancto Pambo, quod Pior ad ejus cellam aliquando accessit.* Rosvv. cap. 11.

Cap. 12. *De Beato Ammonio.* [illegible] fol. 11. a terg. Initium. [illegible] *Ammonius hic erat discipulus magni Pambo.* Rosvveid. cap. 12.

Cap. 13. *De Beato Benjamin.* [illegible] fol. 12. Initium. [illegible] *In hoc monte Nitriæ fuit quoque vir admirabilis, nomine Benjamin.* Rosvv. c. 13.

Cap. 14. *De Beato Apollonio.* [illegible] fol. 12. a terg. Init. [illegible] *Quidam, Apollonius nomine.* Rosv. cap. 14.

Cap. 15. *De fratribus naturalibus, Paesio, & Esaja.* [illegible] fol. 12. a terg. Initium. [illegible] *Alii quoque fratres duo, Paesius, & Esajas, filii cujusdam mercatoris.* Rosvv. cap. 15. 16.

Cap. 16. *De Macario juniore, cui a Cruce cognomentum.* [illegible] fol. 13. Initium. [illegible] *Erat etiam quidam junior, nomine Macarius.* Rosv. cap. 17. ubi tamen de illo Macarii cognomento ne verbum quidem. Verum Collector hujus Libri, hanc addit narrationem, fol. 13. a tergo. [illegible] *Collector Libri. In alio autem Codice, hanc etiam narrationem inveni, historiæ cædis a Macario patratæ subjunctam. Hic vero Macarius semper orabat, extensis in modum Crucis manibus,* &c.

Cap. 17. *De Beato Nathanaele.* [illegible] fol. 13. Init. [illegible] *Ex veteribus fuit quidam alius, nomine Nathanael.* Rosv. c. 18.

Cap. 18. *De duobus Beatis: Macario Ægyptio, Discipulo Sancti Antonii, & Macario Alexandrino.* [illegible] fol. 14. Initium. [illegible] *Sanctorum & immortalium Patrum, Macarii, inquam, Ægyptii, & alterius Macarii Alexandri-*

xandrini. Rosv. c. 19. 20. In Codice nostro, Collector hujus Libri ait, fol. 14. a terg. [illegible] *In alio Codice aliter scriptum inveni Prologum hujusce narrationis*, &c.

Cap. 19. *De altero Macario Alexandrino*. [illegible] fol. 15. a terg. Initium. [illegible] *Alterum vero Macarium Alexandrinum ego vidi: erat autem Presbyter cujusdam loci, qui Cellæ nuncupatur*. Rosvveid. cap. 20. pag. 721. col. 1.

Adnotatio Collectoris fol. 18. [illegible] " Hæc ex multis tibi „ significavi de rebus gestis S. Macarii, deque Eremitis ejus sociis, omnia „ cum veritate referens; rogo autem universos Fratres, qui hunc Librum „ legerint, aut eum exscribere cupiverint, ne errent circa eam narratio„ nem, quæ in quibusdam exemplaribus post hanc Sancti Macarii historiam „ subjungitur, perinde ac si narrationes istæ authorem habeant Hieronymum; „ sed pro certo iis sit, a Palladio illas esse scriptas. Ego enim in syncero „ hujus Libri exemplari inveni, post hasce de Macario narrationes subjun„ ctam Apologiam, unacum Præfatione sub nomine Palladii ad Lausum Præ„ positum, in qua Præfatione significat, scripsisse se omnigenam historiam „ virorum, mulierumque: quam quidem historiam ego quoque, ope Divina „ fretus, suo loco describam.„ Quæ igitur apud Rosvveidum Cap. 21. ad 27. de Marco, Moyse Æthiope, Paulo in Scete, Virgine quadam, Cronio Presbytero, Eulogio Alexandrino, deque Abbate Antonio, sequuntur, hæ narrationes in Codice nostro Syriaco sunt omissæ, tamquam ad Palladium non spectantes.

Cap. 20. *De Beato Paulo Discipulo Antonii*. [illegible] f. 18. Init. [illegible] Rosvveid. c. 28. *De Paulo simplice*.

Cap. 21. *De Beato Pachomio*. [illegible] fol. 19. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 29. *Vita Abbatis Pachomii*.

Cap. 22. *De Beato Stephano*. [illegible] fol. 20. Initium. [illegible] Rosv. c. 30. Vita Abbatis Stephani.

23. Cap. xx. *Præfatio de iis, qui lapsi sunt*, [illegible] fol. 20. Initium. [illegible] *Necessarium autem existimavi, Fratres, eorum quoque res gestas commemorare, qui exciderunt & lapsi sunt*. Deest hæc Præfatio apud Rosvveidum.

Cap. 24. *De Valente Palæstino*; [illegible] fol. 20. a terg. Init. [illegible] Rosv. cap. 31.

Cap. 25. *De Erone Alexandrino*. [illegible] fol. 20. a tergo. Initium. [illegible] Rosv. c. 32.

Cap. 26.

Cap. 26. De *Ptolemæo Ægyptio in Scete*, [Syriac] fol. 21. Init. [Syriac] Rosv. c. 33.

Cap. 27. De *Abraham Ægyptio*, [Syriac] fol. 21. a terg. Initium. [Syriac] Deest apud Rosvveidum.

Cap. 28. De *Virgine quadam Hierosolymitana*. [Syriac] fol. 21. a terg. Initium. [Syriac] Rosv. cap. 34.

Cap. 29. De *Virgine quadam, quæ lapsa est, & resipuit*. [Syriac] fol. 21. a terg. Initium. [Syriac] *Virgo quædam, filia cujusdam Presbyteri Cæsareæ Palestinæ*. Deest apud Rosvveidum.

Cap. 30. De *Beata Tasia*. [Syriac] fol. 22. Initium. [Syriac] *Volo vobis narrare præclaram historiam & magnam pœnitentiam Beatæ Tasiæ*. Non exstat apud Palladium in hist. Lausiaca edita per Rosvveidum: habetur tamen apud eundem Rosvveidum Lib. 1. de Vitis Patrum, pag. 374. hoc titulo: *Vita Sanctæ Thaisis meretricis, auctore incerto*.

Cap. 31. De *Beato Abbate Elia*. [Syriac] fol. 23. Init. [Syriac] Rosv. c. 35.

Cap. 32. De *Beato Dorotheo*. [Syriac] f. 23. a terg. Initium. [Syriac] Rosv. c. 36.

Cap. 33. De *Beato Pachomio magno, ejusque Cœnobitis: deque Cœnobiis feminarum in Thebaide*. [Syriac] fol. 23. a terg. Initium. [Syriac] Rosvveid. cap. 36. 39. 40. 41. 42. Nimirum, de Pachomio, & iis, qui cum ipso erant: de Aphthonio: de Virgine, de qua dictum fuerat falsum testimonium: de Virgine, quæ simulabat stultitiam, & de Sancto Pitirum; hæc enim quinque Capita in Syriaco textu Capite uno comprehenduntur. Quod autem apud Rosvveidum Cap. 37. de Amma Piamu● pag. 736. habetur, hoc Syriace exstat infra Cap. 36.

Cap. 34. *Apologia, & Præfatio cum Parænesi*. [Syriac] fol. 25. Initium. [Syriac] *Satis igitur mihi est, frater, hæc omnia commemorasse, literisque etiam tradidisse*. Desideratur apud Rosvveidum.

Cap. 35. *Res gestæ, & præclara facinora sanctarum Mulierum. Et primum quidem de Virgine Alexandrina, quæ Athanasium magnum occultavit*. [Syriac] fol. 25. a terg. Initium. [Syriac] Apud Rosvveid. cap. 136. p. 776.

Cap. 36. De *Virgine Piamun*. [Syriac] fol. 26. Init. [Syriac] Rosvveid. cap. 37. pag. 736.

Cap. 38. De *Beata Amma Talida, anu in Antinoa*. [Syriac] fol. 26. Init. [Syriac] Rosvveid. cap. 137. pag. 776.

Cap. 39. De *Timirun Virgine*. [Syriac] fol. 26. Init. [Syriac] Rosvveid. cap. 138. pag. 777. ubi vocatur *Taor*.

Cap. 40. De *Virgine quadam, deque Martyre Collutho*. [Syriac]

[illegible] fol. 26. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 139. pag. 777.

Cap. 41. De *Virgine quadam, deque Magistriano, qui propter illam cum bestiis pugnavit.* [illegible] fol. 26. a terg. Initium. [illegible] *In vetere quodam Libro, Hippolyti inscripto, qui Apostolos noverat, reperi historiam hujusmodi.* Apud Rosvveidum cap. 148. pag. 781.

Cap. 42. De *Melania seniore.* [illegible] fol. 27. Init. [illegible] *Sancta & Beata Melania genere quidem ex Hesperia, hoc est Romana fuit.* Rosvveid. Cap. 117. pag. 772. ubi narrationi de hac Melania præfigitur illud procemium, quod in Cod. nostro Syriaco supra cap. 35. exhibuimus. Melaniæ autem adjungitur narratio de Rufino Presbytero, quæ apud Rosvveid. habetur cap. 118. p. 773.

Cap. 43. De *Beata Melania juniore.* [illegible] fol. 28. a terg. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 119. pag. 774.

Cap. 44. De *Beata Olympiade.* [illegible] fol. 29. a t. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 144. pag. 779.

Cap. 45. De *Beata Candida.* [illegible] fol. 30. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 145. pag. 780.

Cap. 46. De *Beata Gelasia.* [illegible] fol. 30. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 146. pag. 780.

Cap. 47. De *Virgine Juliana.* [illegible] fol. 30. a terg. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 147. pag. 780.

Cap. 48. De *Eronione, ejusque conjunge Bosphoria.* [illegible] fol. 30. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 114. p. 771. ubi pro *Eronione*, dicitur *Severianus*.

Cap. 49. De *Beata Magna.* [illegible] fol. 30. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 135. pag. 776.

Cap. 50. De *Monacho quodam Ancyræ.* [illegible] fol. 31. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 115. pag. 771.

Cap. 51. De *Beato Johanne in Lyco civitate Thebaidis.* [illegible] fol. 31. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 43. pag. 738.

Cap. 52. De *Beato Posidonio.* [illegible] fol. 32. a terg. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 77. pag. 760.

Cap. 53. De *Cronio Phœnice.* [illegible] fol. 33. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 89. pag. 765.

Cap. 54. De *Jacobo claudo.* [illegible] fol. 33. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 90. p. 765. Syriacum autem Caput complectitur Capita 90. 91. 93. 94. & 95. Rosvveidi.

Cap. 55. De *Beato Salomone.* [illegible] fol. 34. a terg. Initium. [illegible] *In Antinoo civitate Thebaidis, quatuor annos versatus.* Rosvveid. c. 96. p. 767. ubi tamen pro *annis quatuor*, perperam legitur, *Quadraginta annos*.

Cap. 56.

Cap. 56. *De Dorotheo Presbytero*. [illegible] fol. 34. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 97. pag. 767.

Cap. 57. *De Diocle*. [illegible] fol. 35. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 98. pag. 767.

Cap. 58. *De Beato Capitone*. [illegible] fol. 35. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 99. pag. 767.

Cap. 59. *De Monacho lapso*. [illegible] fol. 35. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 100. pag. 767.

Cap. 60. *De Beato Ephræm Diacono Edessenæ Ecclesiæ* [illegible] fol. 35. Init. [illegible] Rosv. c. 101. p. 767.

Cap. 61. *De Innocentio Presbytero*. [illegible] f. 35. a terg. Initium, [illegible] Rosv. cap. 103. pag. 768.

Cap. 62. *De Beato Elpidio*. [illegible] fol. 36. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 106. pag. 769.

Cap. 63. *De Beato Eustathio*. [illegible] fol. 36. a terg. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 108. pag. 769.

Csp. 64. *De Beato Sisinio*. [illegible] fol. 36. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 109. pag. 769.

Cap. 65. *De Beato Gaddana Palæstino*. [illegible] fol. 36. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 110. pag. 770.

Cap. 66. *De Beato Elia*. [illegible] fol. 36. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 111. pag. 770.

Cap. 67. *De Sabbatio sæculari de Jericho*. [illegible] fol. 36. a terg. Init. [illegible] Rosvveid. cap. 112. pag. 770.

Cap. 68. *De Beato Serapione Sindonita*. [illegible] fol. 38. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 83. 84. 85. pag. 761. 762.

Cap. 69. *Res præclare gesta cujusdam Monachi: qui cum eodem Sceiptore versabatur*. [illegible] fol. 38. a terg. Initium. [illegible] Rosv. cap. 151. & ultimo, pag. 782. Adnotatio Librarii, fol. 39. [illegible] *Absolutæ sunt res gestæ Sanctorum Patrum, quas Palladius in priore Libro conscripsit*.

II. Liber II. Palladii, hocce titulo inscriptus. [illegible] *Item historia, & res gestæ Patrum, quas Palladius in altero Libro conscripsit*. Ejus Capita XLI. Videlicet.

Cap. 1. *De Macario Monacho*. [illegible] fol. 39. Initium. [illegible] *Narravit nobis Macarius Presbyter, se observasse, tempore, quo Eucharistiam porrigebat, se nunquam Marco Exercitatori Oblationem dedisse*. Apud Rosvveid. Cap. 20. & 21. pag. 749.

Cap. 2. *De Beato Eulogio*, qui propter Christum ministrabat cuidam membris mutilato. [illegible] fol. 39. Init. [illegible] *Coronius Nitriæ Presbyter narravit mihi*. Rosvveid. cap. 25. & 26. pag. 751. & seqq.

Cap. 3. *De quodam sæculari Alexandrino*. [illegible] fol. 40. Init. [illegible] *Erat quidam sæcularis Alexandrinus*,

Cap 4. *De Discipulo cujusdam senis in Scete*. [illegible] fol. 41. a terg. Init. [illegible] *Quidam senex habitabat in deserto, quod Scete dicitur*.

Cap. 5. *De Discipulo cujusdam senis, qui solus in cella sua habitabat*. [illegible] fol. 42. a terg. Init. [illegible] *Narravit quidam ex senibus, dicens: Audivi a sanctis viris*.

Cap. 6. *De Discipulo cujusdam senis eremicolæ*. [illegible] fol. 43. Initium. [illegible] *Erat quidem eremicola, qui maxime studebat invenire sibi locum solitarium*.

Cap. 7. *De Petro, discipulo cujusdam senis*. [illegible] fol. 43. Initium. [illegible] *Erat quidam senex, qui habebat præstantem discipulum*.

Cap. 8. De *alio discipulo cujusdam senis*. [illegible] fol. 43. a terg. Init. [illegible] *Quidam discipulus cujusdam magni senis aliquando fuit bello fornicationis lacessitus*.

Cap. 9. De *Aurelio*. [illegible] fol. 43. a terg. Initium. [illegible] *Novi rursus virum quemdam Hierosolymis, cui nomen Aurelius*.

Cap. 10. De *Abbate Mose Indo ex latronibus*. [illegible] fol. 43. a terg. Initium. [illegible] *Fuit quidam, Moses nomine, Indus genere*. Rosvveid. cap. 22. pag. 749. ubi qui Syriace *Indus* dicitur, is *Æthiops* adpellatur: & pro 75. *discipulis*, Syriace perhibetur discipulos 70. reliquisse.

Cap. 11. De *Abbate Pior*. [illegible] fol. 44. a terg. Initium. [illegible] Rosvveid. cap. 87. pag. 764.

Cap. 12. De *Abbate Mose Libyco*. [illegible] fol. 44. a tergo. [illegible] Rosvveid. cap. 88. p. 765.

Cap. 13. De *quodam præstante Anachoreta*. [illegible] fol. 45. Initium. [illegible] *Fuit quidam præstans Anachoreta, qui in monte cum summa continentia versabatur*.

Cap. 14. De *duobus Patribus nudis*. [illegible] f. 45. a terg. Initium. [illegible] *Venit aliquando Abbas Macarius Ægyptius de Scete in montem Nitriæ, ad oblationem Abbatis Pambo*.

Cap. 15. De *quodam sene nudo*. [illegible] fol. 46. Initium. [illegible] *Dicebant de quodam Anachoreta, quod in desertum egressus portabat vestimentum suum*.

Cap. 16. De *sene quodam nudo, qui pascebat cum bestiis*. [illegible] fol. 46. Initium. [illegible] *Venit frater quidam ad Anachoretas*.

Cap. 17. De *alio quodam ex Sanctis*. [illegible] fol. 47. Initium. [illegible] *Narrabat senex quidam, qui dignus Episcopatu cujusdam urbis in Ægypto factus est*.

Cap. 18. De *quodam Anachoreta, qui herbis vescebatur ad Jordanem*. [illegible] fol. 47. a terg. Initium. [illegible] *Anachoreta quidam vescebatur herbis ad Jordanem*.

Cap. 19.

Cap. 19. De *quadam sanctâ Virgine*. [illegible] fol. 47. a r. Initium. [illegible] *Pergebant aliquando senes praestantes Scetes per viam deserti*.

Cap. 20. De *duobus fratribus adolescentibus apud Macarium*. [illegible] fol. 47. a terg. Init. [illegible] *Dicebat Abbas Bytinius. Narravit mibi aliquando Discipulus Abbatis Macarii*.

Cap. 21. De *Abbate Bessarione*. [illegible] fol. 48. Init. [illegible] *Narrabant discipuli Abbatis Bessarionis conversationem & vitam ejusdem*.

Cap. 22. *Narratio de quodam Sancto, qui virtutibus novem erat praeditus*. [illegible] fol. 49. Initium. [illegible] *Dicebant Patres de quodam fratre, qui in magno Coenobio degebat*.

Cap. 23. De *Beata Marina*. [illegible] fol. 50. Initium. [illegible] *Erat quidam secularis, qui volebat Monachus fieri: habebat autem unicam filiam parvulam*. Exstat apud Rosvveidum in Vitis Patrum Lib. 1. pag. 393. *Auctore*, ut ibi dicitur, *incerto*.

Cap. 24. *Narratio cujusdam senis de custodia mentis*. [illegible] fol. 51. Initium. [illegible] *Fuit quidam senex, qui in cella sedebat*.

Cap. 25. De *fratribus, qui in Monasterio degebant inter Persas*. [illegible] fol. 51. Initium. [illegible] *Narratio, carissimi, doloris profectusque plena, occurrit mibi*.

Cap. 26. De *quadam Virgine, quae in religiosis operibus senuerat*. [illegible] fol. 52. Initium. [illegible] *Narrabat quidam senex, dicens, Fuit virgo quaedam, quae in annis processerat*.

Cap. 27. *Narrationes de iis, qui ex rectis operibus exciderunt propter superbiam & ambitionem. Et primum de Stephano, qui in turpem intemperantiam lapsus est*. [illegible] fol. 53. a terg. Initium. [illegible] Rosvveidus cap. 95. pag. 765. indicat, Stephanum hunc fuisse lapsum: non tamen historiam ejus refert. Idem dicendum de Eucarpo, cap. seq.

Cap. 28. De *Eucarpo*. [illegible] fol. 54. a terg. Init. [illegible] *Erat item in deserto quidam, nomine Eucarpus*.

Cap. 29. *Narrationes de iis, qui lapsi quidem sunt, sed poenitentiam egerunt: & primum de Diacono quodam celebri, qui degebat in Coenobio in Ægypto, & per poenitentiam ejus fluvius ascendit*: hoc est, exundavit. [illegible] fol. 55. Initium. [illegible] *Quidam frater interrogavit quemdam senem, dicens*.

Cap. 30. *De praestante Episcopo, qui in fornicationem lapsus est: quem quum populus conculcasset, veniam obtinuit*. [illegible] fol. 55. a terg. Initium. [illegible]

[illegible] *Fuit quidam Episcopus cujusdam civitatis* .

Cap. 31. *De Fratre, qui degebat juxta Abbatem Pœmenem: qui & veniam consequutus est.* [illegible] fol. 55. a terg. Initium . [illegible] *Quum Abbas Pœmen in regiones Ægypti venit.*

Cap. 32. *De Fratre quodam, qui a Fide defecit propter filiam Sacerdotis Idolorum* . [illegible] fol. 55. a terg. Initium . [illegible] *Quidam Frater bello fornicationis aliquando fuit impugnatus* .

Cap. 33. *De quodam sene in Scete* . [illegible] fol. 56. Initium , [illegible] *Fuit quidam in Scete* .

Cap. 34. *De meretrice, quam convertit Serapion* . [illegible] f. 56. a terg. Init. [illegible] *Venit aliquando Abbas Serapion* .

Cap. 35. *De meretrice, quam Hypodiaconus ejecit ex Ecclesia* . [illegible] fol. 56. a terg. Initium . [illegible] *Dicebat quidam senex. Fuit quædam meretrix* .

Cap. 36. *De Abbate Apollo, qui in Scete degebat* . [illegible] fol. 57. Initium . [illegible] *Dicebant de Abbate Apollo* .

Cap. 37. *De Cosma, qui in monte Sinai degebat* . [illegible] fol. 57. Initium . [illegible] *Frater quidam interrogavit senem quemdam, dicens* .

Cap. 38. *De Abbate Macario, qui fornicationis calumniam passus est* . [illegible] fol. 57. Initium . [illegible] *Narrabat Abbas Macarius* .

Cap. 39. *De iis, qui Visiones viderunt: & primum de quodam sene, qui per simplicitatem dicebat, Melchisedec esse filium Dei* . [illegible] fol. 57. a terg. Initium . [illegible] *Daniel Abbas narravit de alio sene* .

Cap. 40. *De Abbate Macario Ægyptio, Discipulo Sancti Antonii* . [illegible] fol. 58. Initium , [illegible] *Abbas Macarius degebat solitarius in deserto* .

Cap. 41. *De Abbate Macario juniore, Discipulo Abbatis Silvani* . [illegible] fol. 59. a terg. Initium . [illegible] *Dicebant de Abbate Silvano* . Adnotatio Librarii, fol. 60. a t. [illegible] *Explicit secunda Pars Paradisi: authore Sancto Palladio. Orate fratres propter Dominum nostrum pro peccatore, qui exaravit* .

III. *Vitæ Patrum*, Capitibus triginta comprehensæ, *authore Hieronymo*. [illegible] Apud Rosvveidum Liber hic *de Vitis Patrum*, *Secundus* dicitur, & *Rufino Aquilejensi Presbytero* tribuitur, a pag. 448.

1. Prologus . [illegible] f. 60. a terg. Initium . [illegible] *Benedictus Deus, qui vult omnes homines salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire*. Rosvveid. pag. 448.

2. *Res gestæ S. Johannis Inclusi, Prophetæ Thebaidis, in Lyco* . [illegible] fol. 51. a terg. Initium . [illegible]

[illegible] *Vidi igitur in Lyci Thebaidis finibus Beatum & magnum Johannem*. Rosvveid. pag. 449. cap. 1.

3. *Res gestæ Sancti Hor Abbatis*. [illegible] f. 66. Init. [illegible] *Vidimus etiam virum alium admirabilem, nomine Abbatem Hor*. Rosvveid. pag. 457. cap. 2.

4. *Res gestæ Abbatis Ammon*. [illegible] fol. 66. a terg. Initium. [illegible] *Vidimus in Thebaide alium virum, nomine Ammon, patrem trium millium Monachorum, qui Tabenuenses vocantur*. Rosvveid. p. 458. cap. 3.

5. De *Abbate Aban*. [illegible] fol. 66. Initium. [illegible] *Vidimus & alium beatum, bonitate omnes homines præcellentem, Abanum nomine*. Rosv. pag. 458. cap. 4. ubi dicitur Abbas *Beno*.

6. *Res gestæ Fratrum, qui in Oxyrincho civitate degebant*. [illegible] fol. 67. Init. [illegible] *Venimus autem & ad magnam quandam civitatem Thebaidis, nomine Oxyrinchum*. Rosvveid. pag. 459. cap. 5.

7. De *Abbate Theone*. [illegible] fol. 67. Initium. [illegible] *Vidimus & alium beatum non longe ab urbe, ad eam partem, quæ mittit ad eremum, nomine Theonem*. Rosvveid. pag. 459. cap. 6.

8. De *Abbate Elia*. [illegible] fol. 67. a terg. Initium. [illegible] *Vidimus & alium senem in eremo civitatis Antinoi, quæ est metropolis Thebaidis*. Rosvveid. pag. 471. cap. 12.

9. De *Abbate Apollo, & Ammon*. [illegible] fol. 67. a terg. Init. [illegible] *Vidimus & alium senem, nomine Apollo, apud Thebaidem in finibus Hermopolis, ad quam civitatem Salvator noster cum Maria & Joseph venit*. Rosvveid. pag. 460. cap. 7. ubi *Apollonius* vocatur. Item pag. 465. cap. 8. de Ammone.

10. De *Abbate Apelle*. [illegible] fol. 72. Initium. [illegible] *Vidimus autem alium quoque Abbatem, Apellem nomine*. Rosvveid. in hist. Lausiaca Palladii, cap. 60. pag. 755.

11. De *altero Apollo, & de Johanne Eremita*. [illegible] fol. 73. Initium. [illegible] *vidimus & alium senem in regione Achor, nomine Apollo*. Rosvveid. p. 472. cap. 15. ubi *de Apellen Presbytero, & Johanne* inscribitur.

12. De *Abbate Paphnutio, mercatore spirituali*. [illegible] fol. 73. a terg. Initium. [illegible] *Vidimus & locum habitationis Beati Paphnutii*. Rosvveid. pag. 473. cap. 16.

13. De *Beato Eulogio*. [illegible] fol. 75. Initium. [illegible] *Vidimus & alium senem magnum, nomine Eulogium*. Rosvveid. pag. 472. cap. 14.

14. De *Abbate Isidoro*. [illegible] fol. 75. Initium. [illegible] *Vidimus & apud Thebaidem Monasterium*

sterium Beati Isidori. Rosvveid. pag. 475. cap. 17.

15. De *Abbate Dioscoro*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ fol. 75. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܩܫܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܒܬܒܐܝܣ ܕܫܡܗ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ *Vidimus & alium Presbyterum in Thebaide, nomine Dioscorum*. Rosvveid. pag. 477. cap. 20.

16. De *Abbate Coprete, & Beato Patermutio*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܐܒܐ ܩܘܦܪܝܣ ܐܦ ܕܝܢ ܚܙܝܢ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܛܘܒܢܐ ܦܛܪܡܘܬܝܘܣ fol. 75. a terg. Initium. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܩܘܦܪܝܣ *Vidimus etiam virum sanctum, nomine Copretem*. Rosvveid. pag. 466. cap. 9.

17. De *Beatis Hor, Esaia, Paulo, & Anub confessore*. ܬܫܥܝܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܗܘܪ ܘܐܫܥܝܐ ܘܦܘܠܐ ܘܐܢܘܒ ܡܘܕܝܢܐ fol. 78. Initium. ܙܒܢ ܚܕ ܐܒܐ ܗܘܪ ܘܐܫܥܝܐ ܘܦܘܠܘܣ ܦܓܥܘ ܚܕ ܒܚܕ *Aliquando Abbas Hor, & Esaias, & Paulus occurrerunt sibi invicem*. Rosvveid. pag. 469. cap. 10. ubi inscribitur, *de Syro Abbate, Isaja, Paulo, & Anuph*.

18. De *Abbate Evagrio*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܐܘܓܪܝܘܣ f. 78. a t. Init. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܘܓܪܝܘܣ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܘܡܠܦܢܐ *Vidimus etiam Evagrium, virum sapientem & doctorem*, Rosvveid. pag. 479. cap. 27.

19. De *Abbate Pityrione*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܐܒܐ ܦܝܬܝܪܝܘܢ fol. 78. a terg. Init. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܒܬܒܐܝܣ ܛܘܪܐ ܚܕ ܪܡܐ *Vidimus etiam in Thebaide montem quemdam excelsum*. Rosvveid. pag. 472. cap. 13.

20. De *Beatis Patribus*. ܬܫܥܝܬܗܘܢ ܕܐܒܗܬܐ ܛܘܒܢܐ fol. 78. a terg. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܐܒܗܬܐ ܣܓܝܐܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܕܒܟܠܗ ܡܨܪܝܢ *Vidimus etiam complures alios Patres & Monachos in tota Ægypto*.

21. *Res gestæ Fratrum in Nitria*. ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܐܚܐ ܕܒܢܝܛܪܝܐ fol. 79. Initium. ܐܬܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢܝܛܪܝܐ ܐܬܪܐ *Venimus autem ad Nitriæ locum*. Rosvveid. pag. 477. cap. 21.

22. De *primo Ammone*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܐܡܘܢ ܩܕܡܝܐ fol. 79. a terg. Initium. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܒܢܝܛܪܝܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܐܡܘܢ *Erat olim in Nitria, vir quidam, nomine Ammon*, Rosvveid. pag. 482. cap. 30.

23. De *altero Ammone in Nitria*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܐܡܘܢ ܐܚܪܢܐ ܕܒܢܝܛܪܝܐ fol. 80. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܬܡܢ ܐܦ ܐܒܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܐܡܘܢ *Vidimus autem & alium ibi Abbatem, nomine Ammon*. Rosvveid. pag. 478. cap. 22. & Pallad. cap. 70.

24. De *Didymo*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܕܝܕܘܡܘܣ fol. 80. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܕܝܕܘܡܘܣ *Vidimus & virum, Didymum nomine*, Rosvveid. pag. 479. cap. 24.

25. De *Cronio*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܩܪܘܢܝܘܣ fol. 80. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪܢܐ ܐܒܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܩܪܘܢܝܘܣ *Vidimus & alium Monachorum patrem, nomine Cronium*. Rosvveid. pag. 479. cap. 25.

26. De *tribus fratribus*. ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬܐ ܐܚܐ fol. 80. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܬܡܢ ܐܦ ܠܬܠܬܐ ܐܚܐ *Vidimus ibi & tres fratres*.

27. De *Philemone*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܦܝܠܡܘܢ fol. 80. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܬܡܢ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܩܫܝܫܐ ܡܟܝܟܐ ܕܛܒ *Vidimus & ibi sanctum quemdam & valde humilem Presbyterum*, Rosvveid. p. 484. cap. 32. ubi *Piammon* adpellatur.

28. De *Johanne*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ fol. 80. a terg. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܛܘܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܝܘܠܩܘܣ *Vidimus & ibi alium beatum, Johannem in eodem oppido Diolco*, Rosvveid. pag. 484. cap. 33.

29. De *Serapione*. ܬܫܥܝܬܗ ܕܣܪܦܝܘܢ fol. 80. a terg. Initium. ܚܙܝܢ ܕܝܢ ܒܐܬܪܘܬܐ ܕܐܪܣܢܘܐܝܬܐ ܩܫܝܫܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܣܪܦܝܘܢ ܐܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܪܝܐ *Vidimus & in regionibus Arsinoes Presbyterum quemdam, nomine Serapionem, patrem omnium*

omnium Cœnobiorum. Rosvveid. pag. 476. cap. 18.

30. De *Apollo juniore*, *Lectore & Martyre*. [illegible] fol. 80. a terg. Initium, [illegible] *Vidimus etiam in loco, ubi Josephi horrea fuerant, in quibus frumentum collegit, famis tempore*. Rosvveid. pag. 476. cap. 19. ubi inscribitur *de Apollonio Monacho & Martyre*, & subjungitur Martyrium *Philemonis Choraulæ*.

Adnotatio Librarii, fol. 81. [illegible] " Expli- „ ciunt narrationes de Viris athletis & fortibus, scriptæ a Hieronymo, una „ cum rebus præclare gestis omnium Sanctorum Patrum: quorum precibus, „ necnon Sanctæ Dei genitricis Mariæ, omniumque Sanctorum dimittantur „ debita & peccata peccatoris, qui scripsit, & fratrum, qui opem tulere, „ omniumque eorum, qui partem habuere, quique legunt & orant pro me. „ Amen, Amen.

IV. *Liber Tertius Palladii*, *Apophthegmata Sanctorum Patrum*. [illegible] fol. 81. Capita XVI.

1. De *vitanda hominum conversatione*, *deque silentio & habitatione in cella*. [illegible] fol. 81. Init. [illegible] *Abbas Arsenius quum adhuc esset in Palatio, oravit ad Dominum, dicens*. Capitula LXII. Hoc, & sequentia Capita conferenda sunt cum eo Libro, quem Rosvveidus edidit, a pag. 559. necnon cum Patrum Apophthegmatibus, quæ Cotelerius evulgavit Tom. I. Monument. Eccl. Græc, a pag. 338.

2. De *Jejunio*, *& continentia*, *ceterisque laboribus*. [illegible] fol. 85. Initium. [illegible] *Dicebant de Abbate Paphnutio*. Capitula a LXIII. ad CIII.

3. De *Librorum lectione*, *& vigilia nocturna*, *& ministerio Psalmorum*, *& continuis precibus*. [illegible] fol. 87. a terg. Initium. [illegible] *Dicebant de Abbate Arsenio: nemo poterat scire conversationem ejus*. Capitula a CIV. ad CXXIX.

4. *Quomodo oporteat nos lugere*, *& semper plorare de peccatis nostris*. [illegible] fol. 89 a terg. Initium. [illegible] *Frater quidam interrogavit Abbatem Ammon*. Capitula a CXXX. ad CLI.

5. De *paupertate*. [illegible] fol. 90. a terg. Initium. [illegible] *Ægrotavit aliquando Abbas Arsenius in Scete*. Capitula a CLII. ad CLXXVII.

6. De *patientia*. [illegible] fol. 92. Initium. [illegible] *Perrexerunt quidam ad Abbatem Agathonem*. Capitula a CLXXVIII. ad CCXXXII.

7. De *obedientia*, *Deo exhibenda*, *& patribus*, *& fratribus nostris*. [illegible] fol. 96. Initium: [illegible] *Dicebant de Johanne* discip-

discipulo Abbatis Pauli. Capitula a CCXXXIII. ad CCXLII.

8. De *adcurata cautela circa cogitationes, verba, & opera nostra*. ܥܠ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܕܡܚܫܒܬܐ ܘܕܡܡܠܠܐ ܘܕܥܒ̈ܕܐ fol. 97. Init. ܐܡܪ ܐܒܐ ܦܘܡܝܢ ܬܠܬ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܣܛܢܐ *Dicebat Abbas Pœmen. Tres sunt Satanæ vires*. Capitula a CCXLIII. ad CCCLXXXVI.

9. De *Caritate, misericordia, & hospitalitate*. ܐܘܟܝܬ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܩܒܠܬ ܐܟ̈ܣܢܝܐ fol. 107. a t. Init. ܝܬܒ ܗܘܐ ܣܒܐ ܚܕ ܥܡ ܐܚܐ ܒܩܠܝܬܐ *Sedebat quidam senex cum fratre in cella*. Capitula a CCCLXXXVI. ad CCCCXXXVII.

10. De *Humilitate, & quod seipsum quis contemnat oportet, seque omnium minimum existimet*. ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܕܘܳܠܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܫܛ ܢܦܫܗ ܘܢܚܫܘܒ ܕܙܥܘܪ ܗܘ ܡܢ ܟܠܢܫ fol. 112. a t. Init. ܐܡܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܐܝܣܚܩ ܩܫܝܫܐ ܕܩܠ̈ܝܬܐ *Dicebat Abbas Isaac, Presbyter Cellarum*. Capitula a CCCCXXXVIII. ad DLIII.

11. De *bello spiritus fornicationis*. ܐܘܟܝܬ ܥܠ ܩܪܒܐ ܕܪܘܚܐ ܕܙܢܝܘܬܐ fol. 119. a terg. Initium. ܚܕ ܗܘܐ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܒܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ *Quidam Monachus aliquando impugnabatur bello fornicationis*. Capitula a DLIV. ad DLXXXVIII.

12. *Quod admittitur pœnitentia, & quomodo oporteat nos veram pœnitentiam exhibere*. ܥܠ ܗܝ ܕܡܬܩܒܠܐ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܘܳܠܐ ܠܢ ܕܢܬܒ ܫܪܝܪܐܝܬ fol. 122. Initium. ܬܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܐܬܨܝܕܘ ܒܪܓܬܐ ܕܙܢܝܘܬܐ *Duo fratres voluptate fornicationes capti*. Capitula a DLXXXIX. ad DCIV.

13. De *Patribus miraculorum patratoribus*. ܥܠ ܐܒ̈ܗܬܐ ܥܒ̈ܕܝ ܓܒܘܪ̈ܬܐ fol. 123. a terg. Initium. ܐܡܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܣܝܣܘܐܝܣ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܝܬ ܒܐܣܩܝܛܐ ܥܡ ܐܒܐ ܡܩܪܝܘܣ *Dicebat Abbas Sisoes. Quum essem in Scete unacum Abbate Macario*. Capitula a DCV. ad DCXIX.

14. De *præstantia instituti Monastici*. ܥܠ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ fol. 125. a terg. Initium. ܐܝܬ ܗܘܐ ܣܒܐ ܚܕ ܒܝܬ ܐܒ̈ܗܬܐ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܚܙ̈ܘܐ ܐܠܗ̈ܝܐ *Erat quidam senex inter Patres, qui Divinas Visiones videbat*. Capitula a DCXX. ad DCXXIV.

15. De *Sanctorum conversatione, qua virtutum omne genus summatim docetur, per modum interrogationis & responsionis*. ܐܘܟܝܬ ܫܘܐܠܐ ܕܥܒܝܕ ܒܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܘܥܠ ܟܠ ܓܢܣܐ ܕܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܠܦ ܒܩܦܠܐܝܬ fol. 126. Initium. ܬܪܝܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܒܥܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܠܐܝܢܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܛܘ *Duo Patres Deum rogarunt, ut sibi ostenderet, ad quam mensuram pervenissent*. Capitula CCCLXXVI. fol. 150. a terg. ubi hæc Adnotatio. ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܒܗܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢܬܐ ܕܦܠܕܝܘܣ *Heic expliciunt mille numeri* (id est, Capitula) *in hac tertia Parte Palladii*. Ibidem sequuntur alia Capitula, a 1. ad 154.

16. *Aliæ Fratrum interrogationes, & senum responsiones*. ܐܘܟܝܬ ܫܘܐܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܚ̈ܐ ܘܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܣܒ̈ܐ fol. 161. a terg. Initium. ܐܡܪܝܢ ܐܚ̈ܐ. ܐܚ̈ܐ ܬܪܝܢ ܒܢ̈ܝ ܬܓܪܐ ܚܕ ܟܕ ܐܬܬܢܝܚ ܐܒܘܗܘܢ *Ajunt fratres: Fratres duo, filii cujusdam mercatoris, defuncto patre*, &c. Capitula 125.

17. *Historia cujusdam Monachi Antiocheni*. ܬܘܒ ܬܫܥܝܬܐ ܕܚܕ ܝܚܝܕܝܐ. ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܐ fol. 179. Hanc Historiam in alio Codice a se repertam significat Collector hujus Voluminis.

Adnotatio Librarii, fol. 179. ܫܠܡ ܠܡܟܬܒ ܟܬܒܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܕܥܠ ܫܘܒ̈ܚܝܗܘܢ ܘܐܘܚܕ̈ܢܝܗܘܢ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܡܒܝ̈ܢܐ ܘܡܫ̈ܒܚܐ. ܟܕ ܡܟܢܫ ܘܡܬܚܒܪ ܡܢ ܡܠ̈ܐ ܕܣܒ̈ܐ ܘܡܢ ܦܘܢܝ̈ ܦܬܓܡܐ ܕܫܘܐܠܐ ܘܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗ ܚܘܒܐ. ܢܬܒܥ ܘܕܥܠܝܗܘܢ ܡܨܠܝܢܐ ܕܝܢ ܡܟܝܟܘ ܟܘܠ ܠܡܫܬܡܠܝܘ ܘܠܟܫܝܪܐ. ܘܠܥܠܝܗܘܢ ܕܝܢ ܫܘܐܠܐ ܠܗܘܢ ܥܒܝܕ ܕܝܢ ܡܨܠܝܢܐ ܕܝܢ ܠܟܠܗ ܡܢ ܡܢ ܡܛܠܗܘܢ ܘܫܘܒܚܐ ܠܡܫܝܚܐ ܐܦ ܡܛܝܒܐ ܠܢ ܕܢܬܬܚܫܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܬܡܢ ܢܬܒܣܡ ܥܡܗܘܢ ܗܘ ܕܟܬܒ ܗܢܐ ܦܪܕܝܣܐ ܘܐܒ̈ܗܬܐ ܚܒܝܒ̈ܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ

[illegible] " Explicit Liber de rebus præclare gestis Sanctorum Pa-
„ trum, Ascetarum; & Eremitarum, unacum consiliis & adhortationibus
„ eorum, & interrogationibus atque responsionibus, quas ad invicem ha-
„ buerunt: quæ quidem partim sunt a nobis separatim ordinatæ & scriptæ,
„ prout ordo postulat; partim in ordinem sub certis titulis ac numeris, cla-
„ ritatis caussa, redactæ. Dicitur autem hic Liber Paradisus Sanctorum Pa-
„ trum: quorum precibus veniam consequatur peccator Librarius, & fra-
„ tres qui opem tulere, & lectores & auditores, qui orant pro omnibus,
„ qui partem habuere. Amen. „

Subjungitur ejusdem Librarii altera Adnotatio, in qua nomen suum exprimit. Sed hanc ad calcem hujus Codicis exhibebimus.

V. *Doctrina, & Adhortationes Patrum de Instituto Monastico.* [illegible] Et primum quidem Doctrina, & Adhortatio Abbatis Isaiæ, qui fuit & puerorum educator atque magister, & senum director. [illegible] fol. 179. a terg. Sunt autem Capita xx. quorum Primum, de recta vivendi forma, & de fide perfecta. Initium. [illegible] Secundum fol. 180. a terg. Colloquium duodecim Patrum. Initium. [illegible] Tertium fol. 181. a terg. de iis, quæ vidit, audivitque apud Senes. Init. [illegible] Quartum f. 183. a terg. Quomodo oporteat fratres secum invicem habitare. Initium. [illegible] Quintum f. 184. a tergo, de humilitate. Initium. [illegible] Sextum ibid. Præcepta ad eos, qui Mundo abrenunciant. Initium. [illegible] Septimum, fol. 185. Præcepta & monita ad Fratres, qui secum habitant. Initium. [illegible] Octavum, fol. 185. a tergo, de pura mente. Initium. [illegible] Nonum, fol. 186. de ordine fratrum Novitiorum. Init. [illegible] Decimum, fol. 188. de conversatione eorum, qui in cellis habitant. Init. [illegible] Undecimum, fol. 191. Præcepta ad eos, qui volunt simul habitare. Init. [illegible] Duodecimum, fol. 193. a terg. Ad Petrum suum discipulum. Initium. [illegible] Tertium decimum fol. 201. a terg. de iis, qui volunt mutuam pacem habere, quos oportet caute observare, queis sese adjungant sociis. Init. [illegible] Decimum quartum, fol. 203. a terg. de pœnitentia, ad Abbatem Petrum. Init. [illegible] Decimum quintum, fol. 207. de gaudio, quo fruitur anima, quæ seipsam Deo subjicere conatur. Initium. [illegible] Decimum sextum, fol. 210. a terg. de ramis nequitiæ. Init. [illegible]

[illegible] Decimum septimum, fol. 213. de castarum operationum perfectione. Init. [illegible] Decimum octavum, fol. 214. a terg. de impassibilitate. Init. [illegible] Decimum nonum, fol. 217. de perfectione. Init. [illegible] Vigesimum, fol. 221. de cogitationibus, & operatione. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 224. [illegible] *Explicit pars Sermonis Sancti Patris Isaiæ. Qui legerit, oret pro peccatore, qui scripsit, & pro omnibus, qui partem habuere.*

VI. *Evagrii Abbatis Sermones* XXIV. [illegible] fol. 224. Sermo I. Apophthegmata. Initium. [illegible] Sermo II. fol. 224. a terg. de octo cogitationibus, Capita 8. Init. [illegible] Sermo III. fol. 225. Item de octo cogitationibus, Capita 21. Initium, [illegible] Sermo IV. fol. 226. de blasphemia. Init. [illegible] Sermo V. fol. 227. a terg. Ad Eulogium Monachum. Initium. [illegible] Sermo VI. Ad fratres, qui simul in Monasterio habitant. Initium. [illegible] Sermo VII. fol. 238. a terg. de Monastico instituto, & de silentio, quod observari debet, & quomodo comparetur. Initium. [illegible] Sermo VIII. fol. 241. de silentio. Init. [illegible] Sermo IX. fol. 241. a terg. de octo vitiis. Et primum de vitio gulæ. Init. [illegible] 2. De vitio fornicationis. [illegible] 3. De amore pecuniæ. [illegible] 4. De vitio iræ. [illegible] 5. De vitio tristitiæ. [illegible] 6. De vitio acediæ. [illegible] 7. De vitio inanis gloriæ. [illegible] 8. De vitio superbiæ. [illegible] Sermo X. Parænesis de solitudine, fol. 244. a terg. Initium. [illegible] Sermo XI. Parænesis, fol. 245. Init. [illegible] Sermo XII. Parænesis, ibid. Init. [illegible] Sermo XIII. fol. 245. a t. ad magistros & discipulos. [illegible] Init. [illegible] Sermo XIV. de modis, quibus pax Monastica comparatur, fol. 245. a t. Init. [illegible] Sermo XV. Parænesis, fol. 246. Init. [illegible] Sermo XVI. Parænesis, fol. 246. a tergo. Initium. [illegible] Sermo XVII. Queis rebus mens immergitur, & queis non? fol. 246. a terg. Initium. [illegible] Sermo XVIII. Parænesis, ibid. [illegible] Sermo XIX. Parenesis, fol. 247. [illegible] Sermo XX. Sententiæ, fol. 248. [illegible] Sermo XXI. de Oratione, fol. 249. [illegible]

[Syriac] Sermo XXII. Discipuli ad magistrum interrogationes, fol. 249. a terg. [Syriac] Sermo XXIII. fol. 250. Parænesis ad Virginem quamdam, fol. 250. [Syriac] Sermo XXIV. de cujusvis generis cogitationibus, Capita XXVI. [Syriac] fol. 251. Initium. [Syriac] Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 610. ubi quid in unoquoque ex hisce XXVI. Capitibus ab Evagrio tractetur, exposuimus. Adnotatio Librarii, fol. 256. [Syriac] *Expliciunt Capita XXVI. una cum exigua parte ex Doctrina beati & electi Abbatis Evagrii: cujus oratio nobiscum sit. Amen.* Ceterum opera omnia Evagrii apud Syros tribus Tomis comprehenduntur, teste Ebedjesu Sobensi in Catalogo, his verbis, [Syriac] *Evagrius composuit tres Tomos*. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 45. & seq.

VII. *S. Antonii Abbatis ad fratres Monachos Epistola*. [Syriac] fol. 256. Initium. [Syriac] Vide præcedentem Cod CXXIII. fol. 241. a tergo.

VIII. *S. Macarii Ægyptii Abbatis, Sermones* III. fol. 257. a terg. Sermo I. Parænesis ad eos, qui seculo abrenunciantes, Anachoreticam disciplinam suscipiunt, ut interiorem suum hominem, qui templum Dei est, caute custodiant. [Syriac] Initium. [Syriac] Sermo II. de internis animæ affectibus, ut pravis cogitationibus expulsis purior effecta, Deo placere studeat. [Syriac] fol. 261. a terg. Init. [Syriac] Sermo III. de iis, qui ad viam veritatis accedunt, qui nisi fortiter cum dæmonibus decertent, viam illam ingredi ab ipsis prohibentur. [Syriac] fol. 263. a terg. Initium. [Syriac]

IX. Ejusdem *S. Macarii Ægyptii Epistolæ* X. fol. 265. a terg. Epistola I. [Syriac] ibid. Initium. [Syriac] Epistola II. fol. 267. a terg. [Syriac] Epistola III. f. 267. [Syriac] Epistola IV. fol. 267. a terg. [Syriac] Epistola V. fol. 268. [Syriac] Epistola VI. ibid. [Syriac] Epistola VII. fol. 268. a terg. [Syriac] Epistola VIII. fol. 269. [Syriac] Epistola IX. fol. 269. a terg. [Syriac] Epistola X. fol. 271. [Syriac] Ejusdem *S. Macarii de bello Dæmonum*. [Syriac] fol. 271. a terg. Initium. [Syriac] Ejusdem *de Oratione*, f. 272. Init. [Syriac] Vide quæ a nobis observata sunt supra de S. Macario Ægyptio, Cod. CXXI. a fol. 77.

X. *S. Macarii Alexandrini, Sermones* V. fol. 272. Sermo I. de operibus Christianorum. [Syriac] ibid. Initium. [Syriac] Sermo II. ad eos, qui mundo abrenunciant, ut diligenter sibi cavere debeant.

beant. [illegible] fol. 274. Initium. [illegible] Sermo III. f. 277. a terg. [illegible] Sermo IV. fol. 278. [illegible] Sermo V. fol. 280. [illegible] Ejusdem Epistola ad Sanctimonialem quamdam [illegible] fol. 280. Initium, [illegible] Vide supra Cod. CXXI. a fol. 98.

XI. *Abraham Nephtareni Sermones* VII. fol. 282. Sermo I. [illegible] Initium. [illegible] Sermo II. fol. 283. a terg. [illegible] Sermo III. f. 284. a tergo. [illegible] Sermo IV. fol. 285. [illegible] Sermo V. fol. 286. [illegible] Sermo VI. fol. 287. [illegible] Sermo VII. fol. 288. [illegible] Vide supra Cod. CXXII. a fol. 427. & Cod. CXXIII. a fol. 172. a tergo.

XII. *Ammonæ Monachi & Episcopi Oxyrinchi, ad Monachos sui Cœnobii Epistolæ* XV. fol. 290. Epistola I. ibidem. [illegible] Initium. [illegible] Epistola II. fol. 290. a terg. [illegible] Epistola III. fol. 291. [illegible] Epistola IV. fol. 292. [illegible] Epistola V. f. 292. a terg. [illegible] Epistola VI. ibidem. [illegible] Epistola VII. fol. 293. [illegible] Epistola VIII. ibidem. [illegible] Epistola IX. fol. 293. a terg. [illegible] Epistola X. fol. 294. [illegible] Epistola XI. fol. 295. [illegible] Epistola XII. fol. 295. a terg. [illegible] Epistola XIII. fol. 296. [illegible] Epistola XIV. ibid. [illegible] Epistola XV. fol. 297. [illegible] Vide supra Cod. CXXII a pag. 278.

XIII. *S. Xysti Romani Pontificis Sermones* III fol. 298. Sermo I. [illegible] ibid. Initium. [illegible] Sermo II. [illegible] fol. 300. a terg. Init. [illegible] Sermo III. fol. 306. a terg. [illegible] Initium. [illegible] Tres Xysti Papæ Sermones edidit Jacobus Salvator Solanus in Biblioth. Parisien. Tom. V. p. 582. Sunt autem a nostris diversi, uti collatione facta observavimus Tom. I. Bibl. Orient. p. 560. Porro Rosvveidus in Vitis Patrum, Prolegom. 4. pag. 24. ex S. Hieronymo Rufinum arguit, quod *Xysti, sive Sexti Pythagorei Philosophi* opera sub Xysti Martyris nomine publicaverit. Eadem Rufini impostura Syri quoque decepti, Sobensis scilicet in Catalogo, cap. 44. & compilator hujusce Libri, qui *Paradisus Monachorum* inscribitur, *Xystum Romanum Pontificem* operis istius auctorem faciunt, quod ad Sextum Philosophum omnino referendum est. Vide observata a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 48.

XIV. *Johannis Daliathensis, cognomento Sancti Sabæ, Sermones* XII. fol. 308. Sermo I. [illegible] Ibid. Init. [illegible] Sermo II. de diabolo fornicationis, & de variis hujusmodi tentationum modis [illegible] fol. 311. [illegible] Sermo III. de spiritu blasphemiæ. [illegible]

[illegible] fol. 311. Init. [illegible] Sermo IV. de mundi abdicatione. [illegible] fol. 312. Init. [illegible] Sermo V. de pœnitentia. [illegible] fol. 313. Init. [illegible] Sermo VI. de contemplatione mentis in œconomiam Domini [illegible] fol. 313. a terg. Init. [illegible] Sermo VII. Epistola ejusdem decima nona. [illegible] fol. 315. Init. [illegible] Sermo VIII. altera ejusdem Epistola, fol. 315. a terg. Init. [illegible] Sermo IX. altera ejusdem Epistola, fol. 316. [illegible] Sermo X. de obedientia [illegible] fol. 316. Init. [illegible] Sermo XI. Regula fratrum novitiorum. [illegible] fol. 317. a t. Init. [illegible] Sermo XII. de observatione Dominicæ. [illegible] fol. 318. a terg. Initium. [illegible] Vide supra Cod. CXXV. a fol. 158.

XV. *Gregorii Monachi in insula Cypro, Sermones* VI. [illegible] fol. 319. a terg. Sermo I. Init. [illegible] Sermo II. Epistola ad Theodorum Monachum, fol. 326. [illegible] Init. [illegible] Sermo III. ex Epistola ad Epiphanium, fol. 329. [illegible] Initium. [illegible] Sermo IV. ex altera Epistola ad Epiphanium, fol. 331. [illegible] Initium. [illegible] Sermo V. fol. 334. [illegible] Sermo VI. Fratrum interrogationes, & Gregorii responsiones, fol. 337. [illegible] Initium. [illegible] Recole observata a nobis de hujus Gregorii Abbatis opusculis Tom. I. Bibl. Orient. a p. 172. & supra Cod. CXXIII. a fol. 1.

XVI. *Johannis Thebæi, cognomento Videntis, Sermones* VI fol. 338. a terg [illegible] Sermo I. Parænesis ad Hesychium. [illegible] ibid. Initium. [illegible] Sermo II. de Oratione. [illegible] fol. 342. Init. [illegible] Sermo III. Capitula varia, quod tribulatio æquo animo ferenda sit. [illegible] fol. 342. a t. Init. [illegible] Sermo IV. Quod non oporteat de corporis infirmitate contristari. [illegible] fol. 343. Init. [illegible] Sermo V. de Virtute, Adhortatio. [illegible] fol. 344. a terg. Initium. [illegible] Sermo VI. In illud Domini, Beati pacifici. [illegible] fol. 345. a terg. Init. [illegible] Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 45.

XVII. *S. Basilii Magni Institutiones Monasticæ, per Fratrum Interrogationes, & Responsa ejusdem* CLXXXVI. Titulus. [illegible] *Interrogationes Fratrum Monachorum ad Sanctum Basilium Cæsareæ Episcopum*. fol. 348. a terg. Initium. [illegible] Vide supra Cod. CXXII. a pag. 316. ubi Quæsita Monachorum, & Responsa S. Basilii sunt numero CCCLX.

XVIII. Ejusdem *S. Basilii Epistola ad fratrem suum Gregorium Nyssenum*. [illegible] fol. 378. a terg.

a terg. Initium. [illegible] *Agnovi Epistolam tuam, velut qui pueros agnoscunt.* Est Epistola II. Basilii ad Gregorium fratrem in nova editione Parisiensi anni 1730. Tom. 3. p. 70.

XIX. Ejusdem *S. Basilii Capita parenetica.* [illegible] fol. 382. Initium. [illegible] Diversa sunt a Sermone Ascetico, qui editus est Tom. 2. edit. Parisien. 1730. pag. 202.

XX. Ejusdem *S. Basilii Capita ascetica*, f. 383. a t. Init. [illegible] Respondet Sermoni, cui titulus, *de Ascetica disciplina, quomodo Monachum ornari oporteat*, edit. Parisien. 1730. Tom. 2. p. 211. Init. *Oportet Monachum in primis nihil in vita possidere. Rursus eum oportet, corporis solitudinem, habitus modestiam, vocem moderatam*, &c.

XXI. *S. Jacobi Sarugensis, Batnarum Episcopi, Epistola de re Ascetica.* [illegible] f. 384. a t. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 304. num. 6.

XXII. Ejusdem *S. Jacobi Sarugensis Epistola ad Jacobum Abbatem Monasterii de Anima*, quod Naphesciatense dicitur. [illegible] f. 387. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 303. num. 5.

XXIII. Ejusdem *S. Jacobi Sarugensis Epistola ad quemdam praestantem virum.* [illegible] f. 391. Init. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. p. 304. num. 7.

XXIV. *Philoxeni Mabugensis* (hoc est Xenajae Episcopi Hierapolitani) *De eo, qui Sacerdotum interdictum voluntarie transgreditur.* [illegible] f. 391. a t. Init. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. p. 46. n. 23. Ubi observandum, ab amanuensi, hunc Philoxenum *Sanctum* vocari, sic: [illegible] *Sancti Mar Philoxeni.* Quod argumento est, Librarium e grege Syrorum Jacobitarum fuisse.

XXV. Ejusdem *Philoxeni Epistola ad Monachos Amidenses.* [illegible] f. 392. Init. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. p. 37. n. 12.

XXVI. *Sancti Ephraem Sermo; Quod tempore orationis non sit ridendum, aut loquendum.* [illegible] fol. 392. a t. Init. [illegible]

XXVII. *S. Marci Eremitae Sermo pareneticus.* [illegible] f. 392. a terg. Init. [illegible] *Primum itaque Deum agnoscimus, qui est principium medium & finis omnium bonorum.*

Adnotatio prima Librarii, fol. 179. carmine heptasyllabo. [illegible]

[illegible]

" Jesu, lux vera, qui splendoribus tuis terram illuminasti, errorisque tene-
„ bras expulisti ab omnibus terræ partibus, quique immolatus pro nobis,
„ universo terrarum orbi veniam concessisti, parce ob tuam benignitatem
„ servo tuo peccatori Simeoni, qui pravis suis operibus nomen sanctum tuum
„ offendit. Et quemadmodum tua illum clementia dignum effecisti, ut res
„ gestas Sanctorum tuorum conscriberet in hoc Paradisi Libro; eorum quoque
„ precibus, necnon Matris tuæ, omniumque, qui tibi placuerunt, orationibus,
„ ejus licet indigni nomen describe in vivo ac sancto tuo Libro, ejusque de-
„ bita & peccata dimitte, defectusque dele; parce quoque patribus ejus car-
„ nalibus & spiritualibus, ac præcipue Jacobo Archimandritæ, & Rabban
„ Basilio, & Rabban Isæ, qui opem misero amanuensi ferunt, cumque eo
„ laborant: veniam denique concede omnibus, qui sive verbo, sive opere
„ partem secum habuere, Amen."

Adnotatio secunda, f. 394. a tergo. [illegible]

" Explicit ope Domini nostri Liber iste Paradisi spiritualis, & Collectionum
„ ex Libris Sanctorum Patrum, quorum precibus veniam peccatorum conse-
„ quantur & qui scripsit, & fratres qui opem tulere, & omnes, qui partem
„ habuere. Amen. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, in seculum
„ seculorum, Amen.

Adnotatio tertia, ibidem, metro pentasyllabo. [illegible]

" Ad laudem & honorem Trinitatis, Patris scilicet, & Filii, & Spiritus
„ Sancti, unius Dei vivi & veri, qui in tribus adorandis personis creditur,
„ Patris

„ Patris nempe genitoris, & Filii geniti, & Spiritus procedentis, unius entis
„ gloriosi, æqualium in natura, æqualium in essentia, trium in uno, & unius
„ in tribus: quem confitemur, quique Deus noster est: & ad ornamentum
„ & decus Sanctæ Ecclesiæ; necnon ad meditationem fratrum sapientum,
„ qui in unaquaque generatione florent in Orthodoxa Ecclesia: absolutus est,
„ hoc est, finem accepit, hic utilitate plenus Liber, Paradisi titulo inscri-
„ ptus, Paradisi, inquam, floribus, sententiisque sacrorum Librorum ornati:
„ Anno Græcorum, hoc est Seleuci, millesimo quingentesimo trigesimo quar-
„ to [*Christi* 1223.] mense Jar (*Majo*) die 22. diebus Præsulum orthodo-
„ xorum, Patris nempe nostri beatissimi Mar Ignatii Pastoris & Pontificis
„ Antiochiæ, & religiosissimi Johannis Metropolitæ Edessæ ejusque districtus.
„ Scriptus est autem hic Liber pro sacro Cœnobio Sancti Jacobi clecti, ma-
„ gnique Doctoris, quod situm est in sacro monte Edessæ civitatis benedictæ;
„ cura & studio Rabban Jacobi Cœnobiarchæ, viri ad omnia, quæ sunt proficua,
„ quæque ad virtutum exercitia conducunt, operam suam laboremque confe-
„ rentis: Rabban quoque Basilii, carnalis mei ac spiritualis fratris, qui &
„ ipse mecum conlaboravit; necnon ceterorum sacri Cœnobii fratrum, qui
„ partem habuere. Eundem vero Librum exaravit pauper Simeon, sordibus
„ maculisque plenus, omniumque criminum genere pollutus, nomine qui-
„ dem Monachus & Presbyter, re autem vera ab iis quibus adpellatur nomi-
„ nibus alienus. Hunc quidem Librum pro exiguis meis viribus colligere &
„ scribere studui, ad utilitatem scilicet fratrum legentium, & ad memoriam
„ mei omniumque eorum, qui partem in eo habuere. „

Porro *Ignatius* Syrorum Jacobitarum Patriarcha, cujus supra facta est mentio, ordinatus dicitur, *Dominica Pentecostes*, *anno Græcorum* 1533. [hoc est, Chr. 1222.] obiisse autem die 14. Junii anno Græc. 1564. [Christi 1253. *Johannes* vero Edessæ Metropolita Theodoro successit, qui ab anno Christi 1207. Johannis Patriarchæ partes adversus Michaelem juniorem sequutus, ante annum 1222. decesserat. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. p. 231. & 370.

CXXVII.

Codex, in 4. membraneus, pervetustus, literis Stronghylis exaratus, constans foliis 96. Inter Syriacos Codices, ab amicissimo quondam Andrea Scandar Archipresbytero Maronita ex Oriente in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Decimus octavus; ubi continentur.

I. Tituli Canonum Ecclesiasticorum LI. ܪ̈ܫܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܢܐ fol. 1. Exciderunt priora folia quinque. Incipit autem Codex a Titulo quadragesimo sexto *De iis, qui meretrices ducunt, aut adulterium committunt, aut duobus fratribus, aut sororibus matrimonio conjunguntur*. Continet hæc vetustissima Syrorum Collectio, quæ in quinquaginta & unum Titulos optima & adcurata methodo est digesta, omnes Conciliorum Canones, qui in Codice Ecclesiæ Syriacæ Antiochenæ ab Apostolicis usque ad Chalcedonenses exhibentur: eum ferme in modum, quo Johannes Scholasticus Græcam suam Canonum Collectionem, ab Apostolicis exorsus, & in Chalcedonensibus desinens, edidit; de qua vide Bibliothecam Juris Canonici Veteris, opera & studio Guilielmi Voelli, & Henrici Justelli, edit. Paris. 1661. Tom. 2. a p. 499.

II. *Canones Ecclesiastici Sanctorum Apostolorum*. ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܕܬ̈ܢܝܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕ̈ܝܫܐ

[illegible] f. 1. a t. Init. [illegible] *Episcopus igitur a duobus, aut tribus Episcopis ordinetur*. Sunt universim Canones LXXXI. Respondent tamen Græcis Apostolorum Canonibus LXXXV. quum in Syriaca versione plures Canones in unum sint redacti.

III. *Constitutiones Apostolorum per Hippolytum*. [illegible] fol. 15. a terg. Init. [illegible] *Simonis Cananæi, De Canonibus Ecclesiasticis. Episcopus benedicit, non benedicitur*. Exstant hæ Syriacæ Constitutiones in Græcis Apostolicarum Constitutionum Libris apud Cotelerium Tom. 1. Apostolicorum Scriptorum, pag. 1. & seqq.

IV. Canones Nicæni XX. quibus hic titulus præfixus, fol. 29. a tergo. [illegible] *Ecclesiasticæ Definitiones magnæ & sanctæ Synodi trecentorum decem & octo Episcoporum, quæ congregata fuit in Nicæa Bithyniæ civitate, anno Alexandri sexcentesimo trigesimo sexto, mense Haziran* (Junio) *& decrevit hæc, quæ sunt infra scripta*. Canon 1. [illegible] *De iis, qui seipsos abscindunt, aut eunuchos faciunt*.

V. Canones Ancyrani XXIV. Titulus fol. 39. [illegible] *Synodi Ancyranæ Canones* XXIV. *Qui quidem priores sunt Nicænis, sed ideo Nicæni præpositi sunt, propter auctoritatem sanctæ & magnæ Synodi*, Canon 1. [illegible] *De Presbyteris, qui immolaverunt. Presbyteri, qui immolaverunt, deinde contra reluctati sunt*. In Græco sunt Canones XXV. sed in Syriaco duo Canones sunt in unum compacti.

VI. Canones Neocæsarienses XIV. Titulus f. 74. [illegible] *Synodi Neocæsariensis Canones* XIV. *qui in Ancyra, hoc est Cæsarea, conditi sunt; Nicænis vero & ipsi sunt antiquiores*. In margine adnotatur: [illegible] *In Græco nomen Cæsareæ non exstat*. Et jure quidem meritoque: nam Syrus Librarius ita scribere debuisset: [illegible] *Hi quidem Canones sunt Ancyranis posteriores, Nicænis vero antiquiores*. Canon 1. [illegible] *De Presbyteris, qui uxores ducunt & fornicantur. Presbyter si uxorem duxerit*.

VII. Canones Gangrenses XX. Titulus f. 50. [illegible] *Synodi Gangrensis Canones* XX. *Hi Canones sunt Synodo Nicænæ posteriores*. Epistola Patrum Gangrensium, ibid. [illegible] *Dominis nostris venerandis comministris, qui in Armenia degunt*. Canon 1. fol. 52. a terg. [illegible] *De iis, qui nuptias impuras dicunt. Siquis nuptias accuset*.

VIII. Canones Antiocheni XXV. Titulus fol. 56. a t. [illegible] *Synodi, quæ in Encæniis Ecclesiæ Antiochiæ congregata est, Canones* XXV. Epistola Patrum Antiochenorum, ibid.

[illegible] *Sancta & pacifica Synodus a Deo congregata*. Canon I. f. 57. a t. [illegible] *Synodus sancta & pacifica, quæ Antiochiæ congregata est, hæc definivit. De iis, qui audent dissolvere ea, quæ Nicææ definita sunt de Paschate. Omnes, qui audent dissolvere definitionem sanctæ & magnæ Synodi, quæ Nicææ congregata est.*

IX. Synodi Laodicenæ Canones LIX. [illegible] f. 69. Titulus. [illegible] *Sancta Synodus, quæ Laodiceæ Phrygiæ Pacatianæ ex diversis Asiæ provinciis congregata est, Ecclesiasticas Definitiones constituit, uti infra scriptum est.* Canon I. [illegible] De bigamis. *Quod oportet secundum Ecclesiasticum Canonem, eos, qui liberi & legitime bonis nuptiis juncti sunt.*

X. Synodi Constantinopolitanæ Canones IV. Titulus fol. 78. a tergo, [illegible] Canones IV. *Synodi Constantinopolitanæ, quæ Eucherio IX, & Evagrio Coss. mense Ab* (Augusto) *Anno Antiochiæ 429.* (Chr. 381.) *congregata est. Hæc autem definiverunt Episcopi, qui per Dei gratiam ex diversis provinciis Constantinopoli convenerunt, evocati a religiosissimo Theodosio Imperatore in Ordinatione Nectarii Episcopi*. Canon I. Ut immota permaneant, quæ Nicææ sunt definita: & de anathemate hæreticorum. [illegible] Initium, fol. 79. [illegible] *Non violandam esse fidem, neque Canones Patrum trecentorum decem & octo, qui in Nicæa Bithyniæ convenerunt*, Desideratur Canon III. de privilegiis Ecclesiæ Constantinopolitanæ, & Canon V. quoad Tomum Occidentalium & fidem ab Antiochena Synodo susceptam: qui duo Canones in Græco Codice apud Justellum Tom. I. Bibliothecæ Juris Canonici, pag. 56. editi sunt; a nostro autem Syriaco Codice absunt.

XI. Ephesinæ Synodi Definitio, Titulus fol. 83. [illegible] *Definitio, hoc est, Canon sanctæ Synodi, quæ Ephesi congregata est*. Est autem hæc Definitio. [illegible] *Sancta Synodus definivit, nemini licere edere, aut scribere aliam Fidem, præter eam, quæ definita est a Sanctis Patribus, qui Nicææ in Spiritu Sancto convenerunt*. Adeoque in hoc Syriaco Canonum Codice non sunt inserti Canones illi VIII. qui in Græco per Justellum editi sunt, a pag. 58.

XII. Synodi Chalcedonensis Canones XXVII. Titulus f. 83. a t. [illegible] *Synodus Episcoporum, qui Chalcedone convenerunt, definieruntque ea, quæ infra scripta sunt, die 25. Tesri prioris* [Octobris] *Anno Alexandri Macedonis 763.*

(Chr.

(Chr. 451.) Initium, ibid. [illegible] *Synodi Chalcedonensis Canones* XXVII. *de confirmatione omnium Canonum. I. Canones, qui a Patribus in unaquaque Synodo hucusque constituti sunt, obtinere æquum censuimus*. Absunt itaque a præstantissimo Codice nostro Syriaco, duo illi postremi Canones Græci, qui apud Justellum Tom. 1. pag. 67. & seq. sunt editi.

XIII. Timothei Alexandrini Patriarchæ Quæsita & Responsa Canonica XV. Titulus fol. 93. [illegible] *Quæsita oblata Sancto Timotheo magno Patriarchæ Alexandriæ*. Initium. [illegible] *Si quis Catechumenus, dum fieret Oblatio, adfuerit, ejusque nescius particeps factus sit, quid debet fieri?* Meminit Photius Canonici hujus opusculi Timothei Alexandrini in sui Nomocanonis Præfatione, his verbis: *Timothei Archiepiscopi Alexandrini, Veteris dicti, ex interrogationibus & responsionibus ab eo scriptis, Canones* XV. Editi sunt autem Græce & Latine, Tom. 2. Concil. Labb. edit. Venet. pag. 1572. Ubi tamen XVIII. numerantur.

Adnotatio Librarii, fol. 96. a tergo. [illegible] "Continentur in hoc Libro Canones Ecclesiastici Sanctorum Apo-„ stolorum, & Constitutiones eorundem Apostolorum per Hippolytum, & se-„ ptem Synodorum Sanctorum Patrum, & Synodi Chalcedonensis: quæ sunt „ hoc ordine dispositæ: Nicææ, Ancyræ, Neocæsareæ, Gangræ, Antiochiæ, „ Laodiceæ Phrygiæ, Constantinopoleos, Chalcedonis; & Interrogationes: „ Utique ad Timotheum Alexandrinum, ut supra. Sed quum ultimum folium ex Codice nostro excidisset, hinc & nomen Timothei, & epocha scripti Codicis desideratur. Quantum autem ex characterum forma conjici potest, exaratus videtur iste Codex seculo decimo; idque ad usum Orthodoxorum Præsulum Syrorum Antiocheni Patriarchatus. Nam Syri Jacobitæ, & Nestoriani, tametsi Canonibus Chalcedonensibus utuntur, Synodum tamen illam, utpote suis hæresibus adversam, detestantur.

CXXVIII.

Codex in octavo, bombycinus, constans foliis 208. Syriacis literis exaratus; inter Vaticanos Syriacos Codices olim Trigesimus septimus; quo continetur.

Ebedjesu Episcopi Sobensis, sive Nisibeni, *Collectio Canonum Synodalium, Pars prima*. [illegible] Præmittuntur Canones Apostolici: & subjungitur Pars prima Collectionis Canonum, in quinque Tractatus distributa. Videlicet.

I. Canones, Constitutiones, & Leges, quas condiderunt Sancti Apostoli, Discipuli Domini, totius terrarum orbis Doctores. [illegible] f. 1. Initium. [illegible] *Constituerunt Sancti Apostoli, ut ad Orientem esset orandum*. Sunt Capitula XXVII. ex Græcis Con-

Constitutionum Apostolicarum exemplis desumpta; quorum 1. Ut Christiani orent ad Orientem. 2. Ut die Dominico fiat Psalmodia, lectio Sacrorum Librorum, & Liturgia. 3. Ut feria quarta celebretur Liturgia. 4. Ut feria sexta fiat Psalmodia. 5. Ut Presbyteri sint instar Sacerdotum veteris Testamenti, Diaconi instar Levitarum, Hypodiaconi instar eorum, qui portabant vasa Sanctuarii: & Episcopus, instar Aaronis summi Sacerdotis. 6. Ut Nativitas Domini celebretur die 25. Canun prioris (*Decembris*) & Epiphania die 6. Canun posterioris (*Januarii*) 7. Ut quadraginta diebus ante Passionem Domini agatur Jejunium, & postea fiat commemoratio Passionis & Resurrectionis Domini. 8. Ut quadragesimo a Domini Resurrectione die, Ascensionis ejusdem in cælum fiat commemoratio. 9. Ut vetus Testamentum, Prophetæ, Apostolorum Epistolæ, & Acta in Ecclesiæ suggestis legantur. 10. Ut post omnes sacros Libros legatur Evangelium, tamquam sigillum omnium Scripturarum; idque populus stando audiat. 11. Ut qui fidem, ordinationes legesque Ecclesiæ ignorat, non fiat Episcopus, aut Rector; qui vero eas agnoscens transgreditur, ministerio suo privetur. 12. Ut perjuri, falsi testes, & qui consulunt magos, veneficos, incantatores, & Chaldæos, & qui fato, sortibus, nativitatibus, omnibusque iis, quæ Athei amplectuntur, fidem adhibent, a suo excidant officio. 13. Ut qui de proprio hæsitat officio, eodem non utatur. 14. Ut fœnerator, & avarus non amplius ministret, nec in suo permaneat officio. 15. Ut qui amicitias cum Judæis, Ethnicisque contrahit, ad ministerium non admittatur; &, si in ministerio fuerit, segregetur. 16. Ut qui ex Judæo, aut Ethnico Christianus fit, si ad pristinum errorem redierit, non amplius recipiatur. 17. Ut non liceat Episcopo quidquam eorum, quæ ad Ecclesiasticam politiam spectant, sine comministrorum consilio agere. 18. Ut qui ex hoc seculo cum bono testimonio fidei Christi, & cum tormentis pro ipsius nomine toleratis migrarunt, eorum commemoratio in die, qua passi sunt, celebretur. 19. Ut Psalmi Davidici in Ecclesiasticis Officiis quotidie canantur. 20. Ut qui opes contemnunt, ii ad Altaris ministerium promoveantur. 21. Ut Sacerdos, qui sine caussa & injuste ligat, ipse damnationi subjiciatur; qui vero ligatus est, vinculum excipiat, acsi juste ligatus esset. 22. Ut qui in judicio innocentem condemnat, & reum absolvit, abjiciatur tamquam personarum acceptor. 23. Ut superbi ad ministerium non promoveantur. 24. Ut super villicos Presbyteros Visitator constituatur. 25. Ut credituri in Christum Reges, habeant facultatem ascendendi, & standi coram Altari unacum Ecclesiæ Episcopo. 26. Ut nemo audeat Sacerdotale munus usurpare, aut illud illicite & indebite exercere. 27. Ut panis Eucharisticus eadem, qua coquitur, die offeratur super Altare, nec differatur in crastinum.

II. De provinciis, in quibus Apostoli Ecclesias fundarunt; ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܠܡܬ f. 9. Init. ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܡܕܝܢܬܗ ܟܠܗ ܡܢ ܝܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܩܫܝܫܐ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܘܟܠܗ ܦܠܣܛܝܢܐ *Manus impositionem Sacerdotii accepit Hierusalem, & omnis regio Palæstinæ*. Capitula XII. videlicet. 1. Jacobus Hierosolymorum Episcopus fundavit Ecclesias Hierusalem, Palæstinæ; Samariæ, Aram, Philistiim, Arabiæ, Phœniciæ, & Cæsareæ. 2. Marcus Evangelista, Alexandriæ; Thebaidis, Ægypti superioris, Æthiopiæ, usque ad terminos Indiarum. 3. Thomas Apostolus, Indiæ cum adjacentibus regionibus, usque ad mare extremum. 4. Simon Petrus Apostolus, Antiochiæ,

tiochiæ, totius Syriæ, Ciliciæ, & Galatiæ, usque ad Pontum: quibus in regionibus [inquit Sobensis] idem Petrus fundavit Ecclesias, & Sacerdotio ibi functus est, donec ascendit Romam propter Simonem Magum, qui Romanos magicis suis artibus decipiebat. 5. Idem Simon Petrus, urbis Romæ, totius Italiæ, Hispaniæ, Britanniæ, & Galliæ cum reliquis adjacentibus regionibus. 6. Johannes Evangelista, Ephesi, Thessalonicæ, totius Asiæ, totius regionis Corinthiorum, Achaiæ, & adjacentium provinciarum. 7. Andreas frater Simonis Petri, Nicææ, Nicomediæ, totius regionis Bithyniæ, & adjacentium regionum. 8. Lucas Evengelista, Byzantii, totius regionis Thraciæ, & adjacentium regionum, usque ad flumen magnum (forte Danubium) & usque ad fines Barbarorum. 9. Adæus e Discipulis LXXII. unus, Edessæ, & adjacentium regionum, Austri, & adjacentium provinciarum, Sobæ, Arabiæ, & Mesopotamiæ. 10. Aghæus Adæi discipulus, Persidis, Assyriæ, Armeniæ, Medeæ, & adjacentium Babylonis provinciarum, usque ad fines Indiarum & Gog & Magog. Reliqui Apostoli & Discipuli ad remotissimas Barbarorum regiones profecti, fidem Christi ubique prædicarunt. *Atque haste-nus* (inquit Sobensis f. 12.) *Synodus prima Apostolorum*. [illegible]

III. Synodus secunda Apostolorum. [illegible] f. 12. Initium. [illegible] *Canones Apostolorum traditi per S. Clementem Apostolorum Discipulum*. Præfatio, de nomine Apostolorum, Episcoporum, & Presbyterorum: & quod Canones illi, qui Apostolici dicuntur, ab Episcopis Apostolorum successoribus sunt conditi. [illegible] *Quum igitur Episcopi adhuc nomine Apostolorum adpellarentur, congregati sunt, & diversos Canones ediderunt, qui sunt sequentes*.

IV. Canones Ecclesiastici, qui Apostolorum dicuntur, LXXXIII. [illegible] f. 12. a terg. Init. [illegible] *Canon* 1. *Episcopus igitur a duobus, aut tribus Episcopis ordinatur*. Respondent Græcis Canonibus LXXXV. Adnotatio Librarii, fol. 31. a t. [illegible] *Expliciunt Canones a Sanctis Apostolis in communi constituti; traditi autem per Clementem: sunt vero numero* LXXXIII.

V. Constitutiones singulorum Sanctorum Apostolorum. [illegible] fol. 31. a terg. Capitula xx, Et primo quidem Præceptum Simonis Cananæi, a quot ordinari debeat Episcopus. 2. Canones Apostolorum novem de impositione manus, & de Canonibus Ecclesiasticis, 3. Matthæi Canones duo, de primitiis & decimis, deque residuis oblationum, & quomodo dividi debeant inter Clericos. 4. Pauli Apostoli Canones duo, de precibus fundendis, & concione audienda: & quod fideles benigne servos ancillasque tractare debeant. 4. Petri & Pauli Canones quinque, quod fideles ab operibus cessare debent Sabbatho & Dominica, necnon in Ascensione Domini, in Pentecoste, in Nativitate Domini, in Epiphania, in commemoratione Apostolorum, in die Stephani Martyris, & reliquorum Martyrum: & quod preces agantur in horis Canonicis, Matutini nempe, Tertiæ, Sextæ, Nonæ, Vesperarum, & Gallicinii: & quod

quod non est cum hæreticis orandum : & quibus diebus pro defunctis est orandum ; deque Clericis ad preces pro defunctis fundendas evocandis, deque iis, qui persequutionem patiuntur propter justitiam. 5. Omnium Apostolorum Canones duo, quod non debent transire terminos sibi a Christo constitutos Episcopus, nec Presbyter, nec Diaconus, nec Subdiaconus, nec Lector: & quod Episcopus omnibus præsit. Adnotatio Librari, f. 43. a t. ܫܠܡܘ ܩܢܘܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܕܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܟܬܒܘ ܒܝܕ ܩܠܝܡܝܣ . ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠ ܚܛܝܐ ܟܬܘܒܐ ܢܫܬܦܥܘܢ ܪܚܡܘܗܝ ܘܚܢܢܗ ܐܡܝܢ *Expliciunt Canones Ecclesiastici Sanctorum Apostolorum, scripti per Clementem. Et Deo sit gloria, & super peccatorem amanuensem effundantur ejus miserationes & clementia. Amen.*

VI. *Collectio Canonum Synodalium, auctore Ebediesu Metropolita Sobæ & Armeniæ.* ܩܢܘܢܐ ܣܘܢܗܕܝܩܝܐ ܕܟܢܫ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܥܒܕܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܒܐ ܘܐܪܡܢܝܐ fol. 44. Idem Ebedjesus in Catalogo Librorum Syrorum, quem edidimus Tom. 3. Bibl. Orient. inter alios a se conscriptos Libros, pag. 332. hujusce Operis disertam facit mentionem, inquiens : ܟܢܘܫܝܐ ܦܣܝܩܝܐ ܕܩܢܘܢܐ ܣܘܢܗܕܝܩܝܐ *Epitome, seu brevis collectio Canonum Synodicorum.* Ibidem observavimus; bina ejusdem Operis exemplaria exstare in Bibliotheca Vaticana: alterum Cod. Syr. Vat. XIV. priorem hujusce Collectionis Partem continens, exaratum anno Chr. 1557. alterum integrum Cod. Syr. IV. Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 497. Sed prioribus foliis laceris, quæ tamen ex hoc priori Codice suppleri possunt, exaratum anno Chr. 1332. quatuordecim scilicet, annis ab obitu Auctoris. Observavimus insuper Tom. 3. cit. p. 334. hanc Sobensis Canonum Collectionem in duas Partes esse distributam: *Et in priori quidem Parte* [quæ hoc Codice CXXVIII. continetur : ut verbis ejusdem Sobensis utamur :] *omnia, quæ Laicis universim generatimque præcepta sunt, recto ordine digeram, sive quæ ad sponsalia ac matrimonia, & hæreditatum divisiones, & decisiones judiciales circa ea omnia, quæ inter eos contingere solent; seu ea, quæ spectant ad fidem & probitatem, atque morum conversationisque decorem. Altera autem Parte Canones comprehendam, singulis Ordinibus convenientes, aliquod in Sancta Ecclesia officium obtinentium : ubi de electione omnium Ordinum disseram, & Canones ad eorum officium pertinentes indicabo, necnon cetera, quæ eisdem consentanea & convenientia sunt.* Hæc autem Prima Pars in Quinque Tractatus & unusquisque Tractatus in plura Capita distribuitur : quæ quum Tom. 3. cit. a pag. 335. fuerint a nobis Syriace & Latine singillatim exposita, in hac nostra recensione Latine tantum breviterque indicanda duximus.

Itaque in Præfatione, quæ f. 44. incipit. ܛܛܝܢܘܣ ܐܝܟ ܦܝܠܣܘܦܐ ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܕܡܠܝܗܘܢ ܕܐܘܢܓܠܣܛܐ ܒܡܕܥܗ ܩܒܠ *Tatianus Philosophus quum sensum verborum Evangelistarum, mente complexus esset*; Ebedjesus Episcopus Sobensis scribit, se Tatiani, qui Evangelia quatuor in unum digessit, exemplum sequutum, Synodorum Canones, Patrumque Statuta in unum volumen collegisse; idque opus in dignitate Archiepiscopali jam constitutum perfecisse; Eliam vero Patriarcham, qui de Hæreditatum divisione Tractatum composuerat, Presbyterum tum fuisse, quum eam Collectionem edidit.

Index Tractatuum Quinque, & Capitum, quæ in unoquoque Tractatu continentur, fol. 48. ad 55.

Partis primæ *Tractatus primus*, de iis, quorum cognitio omnibus necessaria est. ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܟܠܗܘܢ ܚܫܚܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗܘܢ fol. 55.

Ejus

Ejus Capita quinque. 1. Undenam Synodi nomen desumptum, & quid significet? 2. Quod Canones ab Episcopo, vel Doctore extra Synodum sancti, Synodales minime vocandi sunt. 3. Historia Nicæni œcumenici Concilii ex Marutha Maipheractæ Episcopo, rogatu Isaaci Catholici. 4. Fides Patrum CCCXVIII. cum brevi expositione Synodi Jesujabi. 5. Nomina Episcoporum Synodi œcumenicæ, provinciarumque eorum, & civitatum, ut nobis invenire licuit.

Tractatus secundus, de Matrimoniis, deque Canonibus & regulis Sponsaliorum Christianorum, & quomodo hæc peragenda sint, deque ceteris ad hanc rem spectantibus. ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ. ܥܠ ܗܘ ܕܥܠ ܡܟܘܪܘܬܐ ܘܥܠ ܩܢܘܢܐ ܘܕܝܢܐ ܕܡܟܝܪܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܬܓܡܪܘܢ ܗܠܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܫܝܟܝܢ ܒܗ fol. 76. Ejus Capita 27. quorum 1. Quot & quales sint personæ, quibus nubere nefas est. 2. De ritu & regulis Sponsaliorum. 3. Si quis in regione fuerit, ubi nullus est Sacerdos, quid ei agendum, qui feminam sibi sponsare voluerit. 4. Quot annorum esse debeat sponsa. 5. Quis mulieris fidejussor, desponsatorque esse debeat. 6. Quomodo desponsanda sit puella, quæ propinquos, vel affines non habet? & idem de viro extraneo. 7. An liceat post rite celebrata sponsalia, sponsos ab invicem separari, & sponsalia solvere. 8. Quantum temporis expectare debeat sponsa, cujus sponsus abiit in longinquam regionem. 9. De eo, qui repugnantibus parentibus, feminam desponsavit. 10. De eo, qui feminam desponsavit, deinde eam fraudulenter dimittit sub obtentu vitæ Monasticæ, qua demum abjecta, aliam ducit. 11. De Monachis, & Virginibus, fœdus professionis violantibus. 12. De mulieribus & sponsabus, quæ vi rapiuntur. 13. De mulieris dote, ejusque quantitate. 14. Quod oporteat fideles ex omni secta uxores ducere. 15. Quod non oporteat Christianam infideli viro tradi. 16. Quanto tempore servare debet mulier honorem defuncti mariti, antequam ab alio ducatur? & idem de viro respectu uxoris. 17. Quot ob caussas dimittitur uxor a viro, & sponsa a sponso. 18. De muliere contentiosa, & viro contumelioso. 19. Quot modis deprehenditur adulterium, & quot testes ad id probandum requiruntur. 20. De viro testante, se vidisse uxorem adulterantem, testes vero adducere nequit. 21. De viro & muliere, quorum alter in capitivitatem abducitur. 22. De eo, qui corrumpit virginem, aut matrimonio junctam. 23. De statuto tempore pœnitentiæ fornicariis, iisque, qui illegitimo matrimonio fœdantur, deinde convertuntur. 24. De eo, qui ancillam suam ducere vult in uxorem. 25. De matrimonio servorum & ancillarum Christi fidelium. 26. Quantum temporis sustinere debet mulier, quam vir relinquens, in longinquas regiones proficiscitur. 27. De sententia & pœna ferenda ab Ecclesia in eos, qui illegitimis matrimoniis polluuntur, & perseverant in peccato usque ad mortem absque pœnitentia.

Tractatus tertius, de divisione Hereditatum. ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ. ܥܠ ܦܘܠܓ ܝܪ̈ܬܘܬܐ fol. 97. a terg. Præfatio, ܥܘܗܕܢܐ ܕܥܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ibid. Præfatur de Synodis & statutis Imperatorum, qui leges hac de re sanxerunt: deinde Syros enumerat Canonum collectores, Patriarchas quidem, Ananjesum, Timotheum, Josue Barnun, Johannem, & Eliam; Episcopos vero, Jesubochtum, Simeonem, Ebedjesum, & Eliam. Quæ autem sequuntur Capita xxv. Eliæ Nisibeni sunt, ab Ebedjesu Sobensi ex Arabico sermone in Syriacum translata. Videlicet, 1. De hæredibus, eorumque ordine juxta affinitatem & consanguinitatem. 2. De numero eorum, qui ab hæreditate excluduntur. 3. De marito, & uxore, & quantum hæreditatis alteri ex altero contin-

 gat

gat. 4. De filiis, & filiabus, & quantum hæreditatis eis ex parentibus contingat. 5. De patre & matre: & quantum eis hæreditatis ex filiis contingat. 6. De fratribus & sororibus: & quantum hæreditatis alteri ex altero contingat. 7. De avis & aviis, & quantum hæreditatis eis ex filiis filiorum contingat. 8. De fratribus & sororibus patris, deque fratribus & sororibus matris, & qualis eis hæreditas ex filiis fratrum sororumque suarum contingat. 9. Quod hæreditas avis paternis cum fratribus sororibusque matris minime contingat, neque avis maternis cum fratribus & sororibus matris. 10. De viro & muliere consanguineis: & quantum hæreditatis alteri ex altero propter conjugium & affinitatem contingat. 11. De sponso & sponsa: & quod nulla alteri ex altero hæreditas contingat. 12. De Monacho, an possit consanguineorum hæres esse, aut illos hæredes instituere. 13. De testamento. 14. De dimissa, & dimisso: & quod nulla ab invicem hæreditas contingat. 15. De apostata: & quod neque hæres esse, neque hæredes instituere potest, nisi pœnitentiam egerit, & ad fidem redierit. 16. Quod qui hæredes non habet, ejus hæreditas Ecclesiæ contingit. 17. De filio. 18. De filio spurio, cujus pater ad aliam sectam transit. 19. De filio, qui nascitur patre longe absente. 20. De filio ex Baptismo, & ex educatione. 21. De filio contumace. 22. De filia, quæ fornicatur vivente patre. 23. De defuncto, qui relinquit mancipia manumissa, & non manumissa. 24. De mancipiis defunctis, tam manumissis, quam non: cuinam hæreditas eorum contingat? 25. De filiis illegitimis.

Tractatus quartus, de Judiciis, & caussis, quæ inter Christi fideles contingunt. ܡܐܡܪܐ ܪܒܝܥܝܐ. ܥܠ ܕܝܢܐ ܘܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ fol. 120. Præfatio. ܡܩܕܡܘܬܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ibid. Capita XIX. quorum 1. Quod nefas sit Christi fidelibus adire extraneos Judices. 2. De Christiano, qui socium percutit: deinde qui percussus est, Judicem adit, vindictæ caussa. 3. De iis, qui simul in judicio contendunt. 4. De testimonio certo, & dubio. 5. De Chirographo certo, & dubio. 6. De possessione bonorum certa, & dubia. 7. De mutuo, & debito. 8. De usura, & fœnore. 9. De pignore. 10. De commodato, si forte perierit. 11. De deposito, si id perire contigerit. 12. De venditione, & emptione. 13. De societate mercaturæ. 14. De ædibus multiplici contignatione constantibus; de via, de foro, de aquæductu, & de ædificiis. 15. De participatione in rebus inventis cum sociis. 16. De procuratore. 17. De juramento: uter ex litigantibus illud præstare debeat. 18. De Clericorum, scribarum, & medicorum immunitate a vectigalibus: & quinam nequeunt esse procuratores orphanorum. 19. De eo, qui judiciis audiendis præest, & munerum acceptione corrumpitur.

Tractatus quintus, de iis, quæ omnibus universim Christianis canonice imposita sunt. ܡܐܡܪܐ ܚܡܝܫܝܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܩܕܢ ܩܢܘܢܐܝܬ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܓܘܢܐܝܬ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܐܝܠܝܢ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ f. 147. a terg. Capita XXVIII. quorum 1. Ad quot, & quas preces tenentur singuli Christianorum ordines. 2. An hæc quatuor laicorum officia (vesperina scilicet, ante cubitum, nocturna, & matutina) ordinem eundem habeant, an diversum? 3. Quænam harum quatuor horarum primum locum habeat. 4. Quidnam recitare debeant laici, qui Psalterium legere nesciunt. 5. Quasnam preces recitare debeant senes, rustici, pastores, & nautæ, qui nihil discere queunt. 6. Quod non liceat laicis in officio Divino præcipere. 7. De veneratione diei Dominicæ. 8. De adoratione ad orientem, & quandonam hæc incepta est. 9. De adoratione Crucis; & unde-

undenam incepta est. 10. De jejunio feriæ quartæ, & sextæ. 11. Quod non liceat jejunare die Dominica. 12. De honòre Martyribus debito. 13. Quod non liceat Christianis, filios, aut filias suas ab ethnicis ad Ecclesiam deducendos mittere. 14. Quibus ornamentis se ornare debeant Christifideles, quum Ecclesiam adeunt diebus Dominicis & Festis. 15. Quod non liceat mulieres ethnicas filiorum Christianorum nutrices esse. 16. De nocturnis pollutionibus, & menstruis. 17. Quod non liceat fidelibus comedere cum Judæis. 18. Quod non liceat Christifidelibus conversari cum cantatricibus, aut bibere cum eis. 19. An laici ex Canone tenentur jejunare hebdomada Apostolorum? 20. De visitandis carceribus. 21. De Xenodochiis. 22. De iis, qui magos & incantatores consulunt. 23. De ablutione corporum defunctorum, 24. De conducentibus Lamentatrices, & Psaltas. 25. Quod non liceat quemquam in Ecclesia sepeliri. [Excipit Martyres, & Episcopos.] 26. Quod non liceat feretra intra cancellos Altaris inferri. 27. De commemorationibus defunctorum. 28. An liceat defunctorum commemorationes celebrare diebus Dominicis, & Festis solemnioribus.

Adnotatio Librarii, fol. 174. a terg. [illegible] *Explicit Tractatus v. & una cum eo explicit Pars prima Collectionis Canonum Synodicorum: & Deo universorum Domino laus, & honor, & gratiarum actio, & adoratio, & exaltatio, in secula.*

VII. Synodus Timothei Patriarchæ. Titulus f. 172. [illegible] *Item ope Dei Patris, & auxilio Filii ejus dilecti, & virtute Spiritus ejus Sancti, describo Canones, qui constituti sunt propter Ecclesiasticas ordinationes, quando Patriarcha & Catholicus creatus fuit pater noster Mar Timotheus Metropolita Arbelæ, qui dum esset Metropolita, Mar Joseph adpellabatur, & antequam Arbelensem sedem obtinuisset, Mosulanus Metropolita fuerat: quum vero pater noster Mar Abraham Arbelæ Metropolita ex hac visa temporali ad regionem vitæ & lucis migravit, idem ipse, relicta Assyriæ* (hoc est, Mosulana) *Sede, in ejus locum subrogatus fuit*. Præfatio, ibid. [illegible] *Confirmatio Canonum, qui editi sunt, quum Catholicus factus est: & quidem manu ipsius propria scriptum sic inveni*, [illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Canones istos confirmavi, sanxi, & definivi ego Timotheus Catholicus Patriarcha Orientis, & Metropolitæ atque Episcopi, quorum nomina infra subjecta sunt*. Habita dicitur ea Synodus Anno Græcorum 1629. hoc est, Christi 1318. mense Februario: cui præter Thimotheum Patriarcham subscripsere, *Joseph* Metropolita Elamitidis: *Ebedjesus* Metropolita Nisibis. *Simeon* Metrop. Mosul: *Simeon* Metrop. Bethgarmæ: *Simeon* Metrop. Tirhanæ: *Simeon* Episcopus Baladæ: *Joannes* Episc. Beth-Vazich; *Johannes* Episc. Sigaræ: *Ebedjesus* Episc. Honitæ: *Isaac* Episc. Beth-Daronæ: *Jesu-*

Jesujabus Episc. Telæ & Barbeliæ. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. a p. 569. Editi sunt *Canones* XIII. quorum I. incipit f. 175. a terg. ܥܠ ܗܿܝ ܕܩܢܘܢܐ ܫܠܝܚܝܐ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܣܘܢܗܕܘܣ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܕܢ̈ܚܝܐ ܐܬܬܣܝܡܘ. ܘܢܛ̈ܪ *Quod Apostolorum, & veterum Patrum Canones in Synodis Occidentalibus atque Orientalibus statuti sunt, sicut pupilla oculi custodiantur, neque ulli eos transgredi fas sit: omnesque religiosi Patres Ecclesiarumque Rectores diligenter ac sedulo eosdem meditentur & legant, discant & observent: duos præsertim Tomos brevioris Collectionis Canonum Synodicorum, & alterum de ordine judiciorum Ecclesiasticorum, opus Ebedjesu Metropolitæ Sobensis.*

VIII. Capita nonnulla, ex Parte secunda Collectionis Canonum Synodicorum desumta; & primum. ܥܠ ܗܿܝ ܕܟܡܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܐܬܬܣܝܡܘ ܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ *Quot Patriarchæ ab Apostolis instituti sunt in universo mundo.* f. 188. Est Caput I. Tractatus Noni, quod Syriace & Latine edidimus Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 348. Secundo. ܥܠ ܓܘܒܝܗ ܘܣܝܡ ܐܝܕܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܝܟܢܐ ܘܡܢ ܡܢ ܢܗܘܐ *De Electione & Ordinatione Patriarchæ, quo pacto, & a quo peragenda sit*, fol. 193. Est Caput II. ejusdem Tractatus Noni, de quo vide Tom. 3. cit. pag. 349. Tertio, ܥܠ ܛܟ̈ܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܦܘܠܓ ܟܟܪ̈ܐ *De Ordinibus Ecclesiasticis, & divisione talentorum*, fol. 198. a tergo. Est Caput I. Tractatus Sexti, de quo vide Tom. 3. cit. pag. 341.

Adnotatio Librarii, fol. 204. a tergo. ܫܠܡ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܒܫܒܥܣܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܡܒܪܟܐ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܝܘܢܝܐ. ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܐ ܘܛܝܒܘܬܗ ܐܡܝܢ *Domini, Deique nostri ope, finitus fuit hic Codex feria* V. *die* XVII, *mensis benedicti Canun prioris* (Decembris) *Anno Græcorum* 1868. [Chr, 1556.] *Deo autem sit gloria; & miseratio & gratia ejus super nos, Amen.* Cetera Syriace & Latine habentur Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 332, ad 334. Ex quibus adparet, Codicem hunc fuisse exaratum a *Josepho Indiarum Episcopo* in Cœnobio S.Francisci in Basain urbe, quæ a civitate Goa distat sexaginta leucis. *Metropolis* (inquit) *Indicæ regionis omnis est Goa, atque in ea urbe residet Syncletus, hoc est, supremus Præfectus Regis magni & victoris, Regis Portugalliæ, qui adpellatur Don Guan, & lingua nostra* (Syriaca) *dicitur, Rex, hoc est, Soltanus Johanan* [Johannes nimirum] *Dominus tribuat illi regnum in terris, & in cælo, etiam Amen.*

CXXIX.

Codex antiq. in 4. bombycinus, constans foliis 185. Syriacis literis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Decimus quartus. Ibi continentur.

I. Constitutiones Apostolorum: *Provinciæ, in quibus Apostoli Ecclesias fundarunt: Canones Apostolorum per Clementem* LXXXIII. *& singulorum Apostolorum Statuta*: sicuti in Codice antecedenti CXXVIII. a fol. 1. ad 44. Verum in hoc Codice CXXIX. priora folia ita sunt lacera, ut vix aliquid exscribi queat.

II. *Ebedjesu Metropolitæ Sobensis Collectio Canonum Synodalium.* Præfatio, fol. 11. ܒܚܝܠܐ ܡܠܟܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܘܛܘܒܢܝܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܫܪܝܢܐ ܠܡܟܬܒ ܩܢܘܢ̈ܐ ܣܘܢܗܕܝܩܝ̈ܐ ܕܟܢܫ ܩܕܝܫܐ ܘܚܦܝܛܐ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܥܒܕܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܒܐ ܘܐܪܡܢܝܐ *Ope sempiternæ, incomprehensibilis & beatissimæ Sanctæ Trinitatis, scribere adgredior Canones Synodicos, collectos a sancto Christumque diligente, Patre nostro, Domino Ebedjesu Metropolita Sobæ & Armeniæ.*

Ini-

Initium. ܠܓܢܣܘܣ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ Vide superiorem Codicem CXXVIII. fol. 44. Subjungitur in hoc Codice Index Tractatuum & Capitum totius Collectionis, id est, tam Primæ, quam Secuudæ Partis, a fol. 14.

Pars I. Tractatus I. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܬܗ ܣܢܝܩܐ ܗܘܐ ܠܟܠ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܫܝܚܝܢ *De iis, quorum cognitio omnibus necessaria est.* fol. 18. Continet Capita V. quorum primum in hoc Codice desideratur.

Tractatus II. De Matrimoniis, deque Canonibus & regulis Sponsaliorum Christianorum, &c. ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ. ܥܠ ܙܘܘܓܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܕܡܟܘܪܝܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ fol. 31. a terg. Continet Capita XVII. Vide Cod. CXXVIII. a f. 76.

Tractatus III. De divisione Hæreditatum. ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܥܠ ܦܘܠܓ ܝܪ̈ܬܘܬܐ f. 46. Ejus Capita XXV. Vide ibid. a fol. 97. a tergo.

Tractatus IV. De Judiciis, & caussis, quæ inter Christifideles contingunt. ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ. ܥܠ ܕܝ̈ܢܐ ܘܥܠ ܥܠ̈ܬܐ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܒܝܬ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ fol. 59. a t. ejus Capita XIX. Vide ibid. a fol. 120.

Tractatus V. De iis, quæ omnibus universim Christianis canonice imposita sunt. ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܢܛܪܢ ܩܢܘܢܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܟܢܐ fol. 74. a terg. Continet Capita XXVIII. Vide ibid. a fol. 147. a tergo.

Adnotatio Librarii, fol. 89. ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܘܥܡܗ ܫܠܡܬ ܦܠܓܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܣܘܢܗܕܝ̈ܩܝܐ. ܘܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܥܠ *Explicit Tractatus V. & una cum eo explicit Pars I. Collectionis Canonum Synodicorum: & Deo universorum Domino laus*, &c.

III. *Synodus Timothei Patriarchæ*: una cum Patrum subscriptionibus; & Canonibus XIII. ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܒܝܘܡܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܡ ܗܘܦܡܢܛܐ fol. 89. a terg. Vide Cod. cit. a fol. 172.

IV. *Pars II. Collectionis Canonum Synodicorum, auctore Ebedjesu Metropolita Sobensi.* ܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܣܘܢܗܕܝ̈ܩܝܐ ܕܣܝܡ ܠܥܒܕܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܒܐ fol. 98. a tergo. Præit Index eorum, quæ in hac secunda Parte continentur. Ibid.

Tractatus VI. *Quæ communiter Ecclesiasticis omnibus, proprie vero Diaconatui ac Presbyteratui conveniunt.* ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ. ܕܐܟܢܫܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܠܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܕܝܠܢܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܠܡܫܡܫܢܘܬܐ ܘܩܫܝܫܘܬܐ fol. 200. a terg. Continent Capita IX. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 341. Caput I. De Ordinibus Ecclesiasticis, & divisione talentorum. ܦܠܓܐ ܩܕܡܝܐ. ܥܠ ܛܟ̈ܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܦܘܠܓ ܟܟ̈ܪܐ Hoc Caput, quod in hoc Codice imperfectum est, integrum habetur in Cod. CXXVIII. fol. 198. Caput II. De honore Ecclesiasticis Ordinibus debito: deque Ecclesiasticorum erga Laicos amore exhibendo. Cap. III. Quem quisque discentium ordo librum legere, & meditari debeat. Cap. IV. De electione, & consecratione Lectorum, Hypodiaconorum, & Diaconorum; & quo quisque ætatis anno consecrandus est. Cap. V. De electione & ordinatione Presbyterorum. Cap. VI. Canones de Presbyteris, & Diaconis: & de universo Clericorum ordine. Cap. VII. De electione & ordinatione Chorepiscopi, hoc est, Periodeutæ, seu Visitatoris: deque regulis Visitationis. Cap. VIII. De electione, & ordinatione Archidiaconi, deque ordine ministerii ejus. Cap. IX. De Oeconomo & Procuratore.

Tractatus VII. *De regulis & canonibus Monachorum, deque perfectis operibus, religiosisque moribus, Angelicum hujusmodi institutum amplectenti convenientibus.* ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܐ. ܥܠ ܛܟ̈ܣܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܕܝ̈ܚܝܕܝܐ ܘܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܘܙܗܝ̈ܐ

ܡܐܡܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܥܠ ܕܝܪ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܐ ܕܐܚܐ ܡܫܬܠܡܝܢ fol. 217. a terg. Continet Capita IX. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 342. Videlicet. Caput I. Undenam deducitur hoc Monachatus institutum, & a quo initium habuit? II. Canones & regulæ Monachis præscriptæ a Patribus tercentum decem & octo. III. Regulæ præscriptæ a Mar Abrahamo Magno, Monachorum totius Persidis patre. IV. Regulæ Mar Dadjesu Præfecti Cœnobii magni, qui Abrahæ successit. V. De iis, qui Orationem negligunt, & perceptionem Sacramentorum Christi minime curant, & falsum habitum præferentes, absque Cœnobio vagantur, secumque mulieres circumducunt, & in uno eodemque Monasterio viri ac mulieres commorantur. VI. De privilegiis Monasteriorum, eorumque exemptionibus a potestate Episcoporum. VII. De Cœnobiis, studio antiquorum conditis, & negligentia posteriorum conlapsis. VIII. De Ecclesiis, & Cœnobiis, quæ noviter excitantur. IX. De Cœnobiis, & Monasteriis destructis, & quis eorum hæres instituendus est?

Tractatus VIII. *De electione & ordinatione Metropolitanorum, & Episcoporum: deque iis, quæ ab ipsis, aut erga ipsos debentur: deque Canonibus summi eorum Sacerdotii.* ܡܐܡܪܐ ܬܡܝܢܝܐ. ܥܠ ܓܘܒܝܐ ܘܣܝܡܝܕܐ ܕܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܘܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܕܠܘܬܗܘܢ ܡܬܚܝܒܢ. ܘܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܪܝܫ ܟܗܢܘܬܗܘܢ fol. 231. Continet Capita XXII. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 344. ad 347. Videlicet, Cap. I. De electione & ordinatione Episcoporum per Metropolitanos. II. De iis, qui ex Monastico instituto ad Episcopatum adsumuntur. III. Quod quum Episcopus a Metropolitano ordinatur, convocet ipse Metropolitanus plures Episcopos ad ordinationem. IV. Quod non liceat Episcopo, dum invivis est, præcipere, ut quis in locum suum post obitum subrogetur, sive ex discipulis suis, sive ex conjunctis, aut ex primoribus civitatis. V. De eo, qui criminis cujuspiam accusatus est, nec pœnitentiam publicam exhibuit, sed ad domesticos, aut exteros recurrit, ut Chirotoniam Episcopatus accipiat. VI. De eo, qui munera dat provincialibus, aut Metropolitano, ut Episcopus eligatur. VII. De eo, qui ad Episcopatum vocatus, minime consentit. VIII. Quod quum quis Episcopus ordinatur, non debet per seipsum Sedem suam inire. IX. Quod necessario observandus est Canon, ut Episcopi a Patriarcha perficiantur: & quod qui a Metropolitano ordinatur, antequam Patriarcham adeat, ab eoque perficiatur, non audeat Pontificalia exercere. X. De Synodo Clericorum locorum cum proprio Episcopo quotannis celebranda. XI. De Synodo Episcoporum cum proprio Metropolitano celebranda. XII. Quantum temporis abesse possit Episcopus a propria Sede. XIII. Quod debeant separari bona Ecclesiæ a bonis Episcopatus. XIV. Si mortuo Episcopo alter Episcopus Sedem illam ambierit, provincialesque subornaverit, ut sibi consentiant, an is transferri potest; nec ne? XV. Quot sunt provinciæ, quibus Metropolitani præsunt: & a quonam unaquæque instituta? XVI. De electione, & ordinatione Metropolitani. XVII. Quænam Metropolitanis debentur, & quæ exercere possunt in Sedibus Episcoporum suorum: quæ vero canonice ipsis prohibentur? XVIII. Si quis Episcopus sponte voluerit Metropolitanus ordinari, deinde hac dignitate abdicata, in priorem regionem suam redierit, Metropolitanus ne adpellandus est, an Episcopus? XIX. Canones de Episcopis simul & Metropolitanis. XX. Canones & pœnæ diversæ, unicuique delicto statutæ. XXI. De terminis, qui reo & actori præscribuntur, ad innocentiam, vel crimen probandum. XXII. Quodnam discrimen sit inter excommunicationem,

tionem, & suspensionem: & quis ex Præsulibus habeat facultatem deponendi, & quænam depositio irrita sit, ac nulla?

Tractatus IX. *De iis, quæ spectant ad magnam Patriarchatus dignitatem, deque ejus sublimitate: & quæ bonori ipsius congruunt atque debentur.* [illegible] fol. 253. Continet Capita VIII. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 348. ad 35. Videlicet, Caput I. Qunt Patriarchæ ab Apostolis instituti sunt in universo mundo. II. De electione & ordinatione Patriarchæ, quo pacto, & a quo peragenda sit? III. Si res publicæ turbatæ fuerint, aut Ecclesiæ persequutio contigerit, quo pacto, instante necessitate, ordinatio Patriarchæ peragenda sit? IV. Si Metropolitanus Elamitidis unacum aliis vocatus, ad ordinationem accedere recusaverit, quid faciendum erit? V. Quinam sint Canones, quibus ostenditur potestas Patriarchæ ad universa Christianorum negotia; deque honore, qui ab universis ipsi debetur. VI. De Librorum auctoribus. VII. Pactum & fœdus a Patribus initum, de Canonum illorum observatione. VIII. Benedictiones in conventibus Synodicis adpositæ.

Adnotatio Librarii, fol. 271. [illegible] " Explicit Dei ope & auxilio miserationum ejus, Pars al-
" tera Collectionis Canonum Synodicorum, Occidentalium atque Orienta-
" lium, die 15. Mensis ab (*Augusti*) Anno Græcorum 1543. qui incidit in
" annum Arabum 731. (*Christi* 1332. (in urbe munita, & fidei pulchritu-
" dine prædita, justitiæque operibus abundante, Bagdado, quam Dominus no-
" ster, oro, ædificet. Codicem vero hunc exaravit peccator & populi Chri-
" stiani abjectio, Saidus filius Isæ; filii Abulbarcati, filii Barchæ: illumque
" scripsit in gratiam Principis excelsi... Sapientis Hormisdæ, filii Jesu, fi-
" lii Chamisii. " Cetera vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 334. ubi & singulorum Tractatuum, & Capitum, quibus Pars hæc secunda Collectionis Canonum Synodicorum absolvitur, seriem atque initia Syriacæ & Latine exhibuimus. Ibidem pag. 351. recensuimus Auctorum nomina, quorum testimonia citantur in hac Canonum epitome. Videlicet, I. Patriarchæ Chaldæorum Nestorianorum, Isaac, Dadjesus, Maraba, Ezechiel, Sabarjesus, Georgius, Timotheus, Josue Barnun, Abraham, Theodosius, Johannes Abgari, Ebedjesus, Timotheus junior. II. Episcopi, & Monachi ejusdem gentis, Jesubochtus Persidis, Simeon Persidis, Gabriel Bassoræ, Elias Nisibis, Abraham Archimandrita, Dadjesus Archimandrita, Regulæ Scholæ Nisibis, Synodicorum, sive Orientalium Canones, Liber traditionum seu commentariorum. III. Canones Occidentalium, hoc est, Apostolorum, Nicænæ Synodi, Chalcedonensis, Antiochenæ, Gangrensis; Occidentalium, ut dicitur, Epistolæ duæ de Patriarchæ Seleuciensis institutione & primatu, deque Episcoporum per ipsum perfectione: Codex Imperatorum Græcorum, hoc est, statuta, quæ Constantino, Theodosio, ac Leoni tribuuntur, quæque a Sobensi ad Ambrosium referuntur.

III. *Eliæ Metropolitæ Nisibis Epistola ad Episcopos, & fideles Diæceseos, magnæ*

magnæ Bagdadensis, de illegitima Jesujabi Patriarchæ ordinatione. [illegible] fol. 170. Initium. [illegible] Est mutila in fine. Hæc autem Epistola scripta, ut videtur, exeunte anno Christi 1020. Nam Jesujabus mense Decembri anno Græcorum 1332. (*Chr.* 1020.) Sedem Patriarchalem invasit. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 272. ubi fuse de hac Epistola disseruimus.

CXXX.

Codex in folio, bombycinus, constans foliis 218. Syriacis quidem literis, sed sermone Arabico exaratus. Inter Codices Berœenses olim Quartus. Ibi continentur.

Conciliorum Generalium et Particularium Canones, e Græco in Arabicum conversi. Inscribitur autem hic Codex, [illegible] *Codex Legis*. Titulus fol. 1. [illegible] *Liber Legis illustris, & Codex sublimis præclarus, continens Concilia magna & parva, in quibus per Spiritus Sancti inspirationem convenerunt Patres justi, & Pontifices optimi, adversus eos, qui hæreses, prava dogmata, & schismata invexerunt*. Præfatio, f. 1. a terg. [illegible] *In nomine Dei, qui opem timentibus se largitur, adiuvante virtute Altissimi, & dirigente Spiritu Sancto, scribere adgredimur Librum Legis illustrem & Codicem præclarum ac sublimem, qui continet octo Concilia magna, & sex Concilia parva*.

I. Synodus Nicæna. Et primum quidem, brevis ejusdem historia, f. 2. [illegible] *Prima Synodus, quæ Nicææ congregata est diebus Constantini Imperatoris, ex Episcopis* CCCXVIII. Initium. [illegible] II. Symbolum Nicænum, fol. 3. [illegible] III. Canones XX. ejusdem Synodi. [illegible] *Hi sunt Canones, quos Patres* CCCXVIII. *Constituerunt. Ac primum quidem Canones* XX. *Canon* I, *De castratione, & Circumcisione*. fol. 4. a terg. Vide Tom. 2. Concil. Labb. edit. Venet. a pag. 67. ubi quæ heic Arabice a f. 3. ad fol. 13. leguntur, ea Latine sunt edita. III. Ejusdem Nicænæ Synodi Canones LXXXIV. [illegible] *Expliciunt Canones* XX. *Sequuntur Canones* LXXXIV. *Patrum* CCCXVIII, f. 13. Hi sunt Canones Arabici in Labbeana Conciliorum Collectione editi, qui a neotericis Orientalibus *Niceni* dicuntur. Vide Tom. 2. Concil. Labb. edit. Venet. pag. 327. IV. Eorundem Patrum CCCXVIII. De Monachis & Anachoretis decreta & constitutiones XXXVIII. [illegible] fol. 36.

fol. 36. a terg. Vide Tom. 2. Concil. Labb. a pag. 351.

II. Synodus Constantinopolitana, fol. 50. a terg. [illegible] *Secunda Synodus e Synodis œcumenicis: in qua convenerunt Episcopi* CL. *& quatuor Canones condiderunt*. I. Historia ejusdem Synodi. [illegible] *Sancta secunda Synodus, quæ in urbe Constantinopoli congregata est: & numerus eorum erat centum quinquaginta Episcoporum, Sanctorum Patrum, Convenerunt autem adversus Macedonium, Spiritus Sancti inimicum*. Ibid. Vide Tom. 2. Concil. Labb. pag. 1139. ubi hæc eadem Præfatio & Historia Synodi Constantinopolitanæ, Latine edita est, sub hoc titulo: *Canonum Constantinopolitanorum Paraphrasis Arabica*, II. *Symbolum Constantinopolitanum*, fol. 51. a terg. [illegible] Concil. Labb. Tom. 2. pag. 1140. III. *Canones quatuor*. fol. 52. a terg. Concil. Labb. Tom. 2. p. 1141.

III. Synodus Ephesina, fol. 55. a t. [illegible] *Tertia Synodus e Synodis Oecumenicis, in qua convenerunt Ephesi Episcopi* CC. I. Historia ejusdem Synodi. [illegible] *Sancta tertia Synodus Patrum Episcoporum Sanctorum* CC. *qui convenerunt in urbe Ephesο prima vice propter Nestorium*. f. 55. a terg. Vide Tom. 3. Concil Labb. a pag. 1333. Notandum est tamen, quod tam heic, quam alibi, Arabica hujusmodi Paraphrasis tribuitur *Josepho Presbytero Ægyptio*; immerito quidem, & sine ullo idoneo testimonio. Synodorum enim & Canonum Arabica editio apud Orientales omnes, tum Græcos, tum Syros & Ægyptios, communis est, & incertum habet auctorem. Josephus autem illa Ægyptius Presbyter non aliud præstitit, nisi quod Codicem Arabicum, Synodos illas complectentem, manu sua descripsit; id quod & Macarius alter Presbyter Ægyptius anno Chr. 1372. fecit; uti ex duobis Tomis Synodos universas, Patrumque statuta continentibus, & a nobis Tom. I. Bibl. Orient. pag. 619. recensitis, adparet. II. Canon unicus, de Fide Sanctæ Ecclesiæ. [illegible] fol. 58. a terg. Vide Tom. 3. Conc. Labb. p. 1338.

IV. Synodus Chalcedonensis, fol. 59. [illegible] *Quarta Synodus e Synodis œcumenicis, quæ in civitate Chalcedonensi congregata est diebus Marciani Imperatoris*. I. Historia ejusdem Synodi. [illegible] *Sancta quarta Synodus, in qua convenerunt Chalcedone Sancti Patres & Episcopi* DCXXX. *propter Eutychen, & Dioscorum*. Ibid. Vide Tom. 4. Concil. Labb. a p. 1717. ubi Josepho quoque Presbytero Ægyptio hæc Arabica Paraphrasis perperam tribuitur. II. Canones XXVII. [illegible] fol. 64. Vide Tom. 4. Conc. Labb. a pag. 1723.

V. Synodus Quinta, fol. 70. a terg. [illegible] *Quinta Synodus, seu secunda Constantinopolitana, in qua convenerunt Episcopi* CLXIV. Ibid. Historia ejusdem Synodi. [illegible]

[illegible] *Sancta Quinta Synodus Sanctorum Patrum Episcoporum* CLXIV. *qui unanimiter convenerunt adversus Nestorii sectatores, & adversus Origenem*, fol. 70. a terg. Adnotatio fol 71. a tergo. [illegible] *Hæc autem Synodus Canonibus caret: quia Canones ejus ad calcem Sextæ Synodi sunt positi.* Græci enim Trullanos Canones Synodis Quintæ & Sextæ adtribuunt.

VI. Synodus Sexta, fol. 71. a terg. [illegible] *Sexta Synodus, seu Tertia Constantinopolitana, in qua convenerunt Episcopi* CCLXXXIX. Ibid. I. Historia Synodi sextæ. [illegible] *Sancta sexta Synodus Sanctorum Patrum Episcoporum* CCLXXXIX. *qui convenerunt propter Sergium & Cyrum, qui ajebant, in Christo esse unam voluntatem & unam operationem*. Ibid. II. Epistola prima Johannis Papæ ad Constantinum & Heraclium fratres Impp. [illegible] fol. 74. III. Eorumdem Imperatorum Constantini & Heraclii Responsio ad Epistolam Johannis Papæ. [illegible] fol. 80. a terg. IV. Epistola Theodori Papæ ad Constantinum Imp. [illegible] fol. 82. a terg. V. Symbolum Synodi. [illegible] f. 86.

VII. Canones Trullani, sextæ Synodo affìcti, numero CII. [illegible] f. 88.

VIII. Septima Synodus, fol. 116. [illegible] *Septima Synodus e Synodis œcumenicis, quæ habita fuit in urbe Nicæa diebus Constantini filii Leonis, filii Copronymi, & matris ejus Imperatricis Irenes*. Ibid. I. Historia Synodi, [illegible] *Sancta septima Synodus, congregata diebus Constantini filii Leonis Imperatoris magni, & matris ejus Irenes Imperatricis, in urbe Nicæa Bithyniæ, in qua convenerunt Patres* CCCLXIV. *& anathematizarunt atque segregarunt universos impugnatores sanctarum Imaginum*. Ibid. II. Ejusdem septimæ Synodi Canones XXII. [illegible] f. 117.

IX. Synodus Octava, seu Florentina. fol. 125. a terg. [illegible] *Synodus octava, quæ habita fuit Florentiæ, haud procul ab urbe Roma*. Ibid. I. Historia Synodi. [illegible] *Anno Christi 1447. videns Imperator Johannes Palæologus*. fol. 125. a terg. II. Symbolum Nicænum & Constantinopolitanum, cum brevi expositione ejusdem. [illegible] fol. 135. a terg. III. Definitio Synodi Florentinæ. [illegible] fol. 144. IV. Subscriptiones Orientalium. [illegible] fol. 145. a terg.

X. Synodi Topicæ, sive Particulares. Et primum Synodus Ancyræ. fol. 146. a terg. [illegible]

[illegible] *Scribere adgredimur Synodos parvas, seu Locales; & primo, Prima Synodus e Synodis particularibus, congregata Ancyræ in Galatia, Episcoporum* XII. Ibid. Canones XXIV. [illegible] fol. 146. a terg.

XI. Synodus Neocæsariensis. fol. 153. [illegible] *Secunda Synodus e Synodis particularibus, habita fuit Carthagine in Africa: refertur autem ad Neocæsaream, & numerus Episcoporum quinquaginta.* fol. 153. Error palmaris Orientalium in hac Conciliorum Arabica editione. Synodum enim Neocæsariensem putant esse Africanam, in urbe Carthagine sub Cypriano Episcopo adversus Novatum habitam. Canones XIV. [illegible] fol. 153.

XII. Synodus Gangrensis. fol. 156. a t. [illegible] *Synodus tertia e Synodis particularibus, Gangræ habita, in qua convenerunt Episcopi* XV. Ibid. I. Epistola Patrum. [illegible] fol. 157. II. Canones XX. [illegible] fol. 158. a terg.

XIII. Synodus Sardicensis. fol. 162. [illegible] *Synodus quarta e Synodis parvis, habita Sardicæ, in qua convenerunt Episcopi* CXL. *propter Athanasium Alexandriæ Patriarcham, & Paulum Constantinopolis Patriarcham, quos Sedibus suis restituerunt.* Ibid. Canones XXI. [illegible] Ibid.

XIV. Synodus Antiochena. fol. 170. a terg. [illegible] *Synodus quinta e Synodis particularibus habita Antiochiæ, in qua convenerunt Episcopi* XIII. fol. 170. a terg. In Arabica Canonum editione perperam dicitur hæc Antiochena Synodus habita ante Nicænam œcumenicam propter Paulum Samosatenum. I. Epistola Patrum. [illegible] f. 171. II. Canones XXV. [illegible] fol. 171. a terg.

XV. Synodus Laodicena. fol. 178. [illegible] *Synodus sexta e Synodis particularibus, habita Laodiceæ: & numerus Episcoporum* XXIX. Ibid. I. Epistola Patrum. [illegible] Ibid. II. Canones LIX. [illegible]

XVI. Constantini, Theodosii & Leonis Imperatorum, Statuta Juridica CXXX. e quibus tamen librarius Statuta LXXXII. dumtaxat exscripsit. [illegible] fol. 186. a terg.

XVII. Leges Canonicæ & Civiles, in Titulos XXI. divisæ. [illegible] fol. 201.

Adnotatio Librarii, fol. 218. [illegible]

[illegible] " Explicit & absolutus est
„ Liber hic benedictus, qui est Liber sanctarum Synodorum, & Statuto-
„ rum Sanctorum Patrum, & Legum Imperatorum venerabilium, per ma-
„ num humilis ac vilis servi, qui propter magnitudinem suorum criminum
„ & delictorum non est dignus, cujus nomen inter homines memoretur, mul-
„ toque minus ut in hoc Libro scribatur. Attamen quia dixit Dominus: Ora-
„ te alter pro altero: ideo nomen humilitatis nostræ indicare voluimus: Jo-
„ hannis nempe, nomine tenus Presbyteri, cognomine autem Zendi: qui pro
„ seipso, non pro aliis hunc Librum exaravit. Rogo autem Patres veneran-
„ dos, & fratres electos, ut Librarium excusatum habeant, & siquem erro-
„ rem invenerint, pro suo captu emendent. Non enim est quis perfectus,
„ nisi solus Deus, perfectionis auctor. Facta sunt hæc diebus Præsulum no-
„ strorum venerabilium, id est, sanctissimi Domini Stephani magni Patriar-
„ chæ Antiocheni, & beatissimi ac religiosissimi Patris Gabrielis Metropolitæ
„ civitatis Alepi; idque Anno Domini 1690. die tertia Mensis Jar (*Maii*)
„ Et laus Deo, qui opem humilitati nostræ tulit. Amen. „

Altera Adnotatio, fronti Codicis præfixa. [illegible] " Liber sancta-
„ rum Synodorum, juxta Orientalem editionem, pertinens ad Sacerdotum vi-
„ lissimum, Chorepiscopum Petrum, filium Zaitun, patria Tullensem, gen-
„ te Maronitam, dignitate Archipresbyterum Ecclesiæ Alepi, Anno 1710. „

CXXXI.

Codex in fol. bombicinus, constans foliis 103. Syriacis quidem literis, sed sermone Arabico exaratus; inter Codices Berœenses olim Quintus: ubi continentur.

Conciliorum Generalium *Historia*, & *Canones*, e Latino in Arabicum conversi a *Fr. Johanne Carmelita Discalceato, Gallo*, Anno Chr. 1662. Titulus fol. 1. [illegible] Dedicatio, seu Præfatio Interpretis ad Virginem Deiparam Mariam. [illegible] fol. 1. a t. Init. [illegible] Præfatio altera ejusdem Interpretis. [illegible] fol. 2. a terg. Initium. [illegible] Index Conciliorum, quæ in hoc Codice continentur. [illegible] fol. 7. Initium. [illegible] Præfatio tertia Interpretis ad Lectorem. [illegible] fol. 7. Init. [illegible] Symbolum Apostolorum. [illegible] fol. 8. a tergo. Ini-

[Syriac] Initium. [Syriac]

I. *Synodus Nicæna* [Syriac] fol. 9. Initium. [Syriac] 1. Historia Synodi. [Syriac] fol. 9. II. Symbolum Nicænum [Syriac] fol. 11. III. Canones XX. [Syriac] fol. 11. a tergo.

II. *Synodus Constantinopolitana* [Syriac] fol. 14. a terg. Initium. [Syriac] 1. Historia Synodi. [Syriac] Ibid. II. Symbolum Nicæno-Constantinopolitanum. [Syriac] fol. 16. III. Canones VII. [Syriac] f. 16. a tergo.

III. *Synodus Ephesina*. [Syriac] fol. 18. Initium. [Syriac] 1. Historia Synodi. [Syriac] Ibid. II. Ordo Synodi, sive Sessiones IV. [Syriac] fol. 19. III. Canones XIII. [Syriac] fol. 19. a terg.

IV. *Synodus Chalcedonensis*. [Syriac] fol. 20. a terg. Initium. [Syriac] 1. Historia Synodi. [Syriac] fol. 29. a terg. II. Ordo Synodi, sive Sessiones IV. [Syriac] fol. 23. III. Canones XXVI. [Syriac] fol. 23. a terg. IV. Epistola Synodi ad Dioscorum. [Syriac] fol. 27. a t. V. Epistola Synodi ad Alexandrinos circa depositionem Dioscori. [Syriac] Ibid.

V. *Synodus Quinta*, sive Constantinopolitana secunda. [Syriac] fol. 28. Initium. [Syriac] 1. Historia Synodi. [Syriac] Ibid. II. Ordo Synodi. [Syriac] fol. 29. a t. III. Canones XIV. [Syriac] fol. 30.

VI. *Synodus Sexta*, sive Constantinopolitana tertia. [Syriac] fol. 33. Init. [Syriac] Ibid. 1. Historia Synodi. [Syriac] Ibid. II. Ordo Synodi, sive Sessiones XVIII. [Syriac] fol. 35. III. Edictum Imperatoris. [Syriac] fol. 44.

VII. *Synodus Septima*, sive Nicæna secunda. [Syriac] f. 45. a terg. Initium. [Syriac] Ibid. 1. Historia Synodi. [Syriac] Ibid. II. Ordo Synodi, sive Sessiones VII. [Syriac] fol. 50. a terg. III. Canones XI. [Syriac] fol. 53.

VIII. *Synodus Octava*, sive Constantinopolitana quarta. [Syriac] fol. 53. a terg. Init. [Syriac] Ibid. II. Ordo Synodi, sive Sessiones X. [Syriac] fol. 56. a tergo. III. Canones XXVI. [Syriac] fol. 60. a tergo.

IX. Synodus Lateranensis sub Innocentio Tertio. [Syriac] fol. 65. 1. Historia Synodi. [Syriac]

[illegible]
Ibid. II. Ordo Synodi. [illegible] fol. 65. a terg. III. Canones, sive Capita LXX. [illegible] fol. 66. IV. Indictio Cruciatæ. [illegible] fol. 82.

X. Synodus Lugdunensis sub Gregorio X. [illegible] fol. 83. a terg. I. Historia Synodi. [illegible] Ibid. II. Ordo Synodi. sive Sessiones v. [illegible] fol. 84. a t. III. Canones XII. [illegible] f. 88. a terg.

XI. Synodus Florentina sub Eugenio IV. [illegible] fol. 92. I. Historia Synodi. [illegible] Ibid. II. Professio Fidei Josephi Patriarchæ Constantinopolitani. [illegible] fol. 97. III. Decretum de septem Sacramentis. [illegible] f. 98. a terg. IV. Symbolum S. Athanasii. [illegible] fol. 101.

Adnotatio Librarii fol. 103. [illegible] " Explicit hic Liber Anno Incarnationis
" Divinæ 1676. diebus Domini nostri venerabilis Patriarchæ Stephani, qui
" sedet hodie in Sede Antiochena: quem Deus in longa tempora nobis præ-
" esse faciat, Amen: nec non diebus Præsulis nostri atque magistri illustris-
" simi Gabrielis Baluzeni, Metropolitæ Alepi: idque anno Præsulatus ejus
" tertiodecimo: qui plurimum nobiscum laboravit. Eo autem anno Alepen-
" sem urbem hospes visitabat pater sanctus & vas electum Joseph Hesronita,
" Metropolita Tripolis, qui & ipse operam suam nobiscum in scribendo con-
" tulit: retribuat ei Deus in regno sempiterno. Mementote etiam fratris
" nostri Rezechi (*Donati*) Diaconi Metropolitæ Gabrielis, qui etiam nobis-
" cum laboravit. Scripsit autem hunc Librum vir peccator, dignitate qui-
" dem Diaconus, nomine autem Johannes filius Atallæ (*Deusdedit*), co-
" gnomento Ben-Zendo; qui sibi ipsi eum exaravit, &c."

Altera Adnotatio initio hujus Codicis. [illegible]
" Liber sanctarum Synodorum, juxta Latinam editionem, pertinens ad Sa-
" cerdotum vilissimum, Chorepiscopum Petrum, filium Zaitu, patria Tul-
" lensem, gente Maronitam, dignitate Archipresbyterum Maronitarum in
" civitate Alepi, Anno 1710."

Codex

CXXXII.

Codex in folio bombycinus, constans foliis 239. Syriacis literis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Vigesimus tertius; ubi continetur.

Gregorii Barebræi, vulgo Abulpharagii, Maphriani, seu Primatis Orientis, *Nomocanon*; cui titulus, *Liber Directionum de Canonibus Ecclesiasticis, & Legibus Secularibus*. [illegible] fol. 1.

Præfatio. De Sacrorum Canonum observantia, cum Indice eorum, quæ in hoc Codice exhibentur. Initium fol. 1. [illegible] Opus in Capita XL. distributum: de quo Renaudotius Tom. 2. Liturg. Orient. pag. 471. *Collectio Canonum & Constitutionum Civilis Juris per locos communes, opus eximium. Exstat Syriace elegantissime scripta in Bibliotheca Colbertina, ut ibidem totius Operis versio Arabica. Reperitur etiam in Medicea*. Idem opus luculentissime exaratum, habetur Syriace in nostro Codice, cujus analysim exhibuimus Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 300. & in Catalogo nostro Bibliothecæ Mediceæ & Palatinæ, Cod. LXI. pag. 101. ubi & reliqua Gregorii Barebræi scripta recensuimus. Sunt autem hæc Capita.

Caput I. De *Ecclesia, ejusque regimine*. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܗ Ejus Sectiones VII. Videlicet: de illicitis cœtibus: de rebus Ecclesiæ: de primitiis, & fructuum proventibus: De œconomis: de Altaris instrumentis; de Ecclesiæ, & Altarium consecratione.

Cap. II. De *Baptismo*. ܦܣܘܩܐ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ fol. 8. Sectiones V. De vero & ficto Baptismo: de iis, qui in morbo baptizantur: de Aqua Baptismi, & de Chrismate: de tempore Baptismi: de perfectione Baptismi.

Cap. III. De *Divino Chrismate*. ܦܣܘܩܐ ܥܠ ܡܘܪܘܢ ܩܕܝܫܐ fol. 11. a terg. Sectiones V. Quibusnam fas est Chrisma consecrare, & quando, & ubi locorum? De instrumentis Chrismatis; ejusque usu: de confectione Chrismatis: de ejus consecratione, & perfectione.

Cap. IV. De *Oblatione*, seu Eucharistia. ܦܣܘܩܐ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ fol. 14. a terg. Sectiones VIII. De materia Corporis & Sanguinis Dominici: monita de Communione: de iis, qui a Communione privantur: de Eucharistiæ transmissione: de ordine Communionis: de defectibus occurrentibus; de perfectione sanctorum Sacramentorum: de Præsanctificatis.

Cap. V. De *Jejuniis, Festis, & Orationibus*. ܦܣܘܩܐ ܥܠ ܨܘܡܐ ܘܥܐܕܐ ܘܨܠܘܬܐ fol. 22. Sectiones V. De Canonibus Apostolorum, Patrum, & Doctorum: de numero dierum jejunii: de ordine Festorum, & de observando die Dominico: Ordo Benedictionis Aquæ: de Oratione & Psalmodia.

Cap. VI. De *Exequiis Defunctorum*. ܦܣܘܩܐ ܥܠ ܠܘܘܝܐ ܕܥܢܝܕܐ fol. 29. Sectiones II. De officio defunctorum, deque eorum exequiis, & sepultura: & de illicitis lamentationibus, deque heterodoxorum memoria.

Cap. VII. De *Ordinibus Sacerdotalibus*. ܦܣܘܩܐ ܥܠ ܛܟܣܐ ܟܗܢܝܐ fol. 32. Sectiones X. De Paræciis, & quod unusquisque in vocatione sua maneat: de Synodicis conventibus, judiciis, & sententiis: de Pontificalibus ordinationibus.

bus: de fpeciali Presbyterorum poteftate: de Ordinatione, deque caufis prohibentibus: de Diaconorum conftitutione: de Diaconiffarum conftitutione: de Hypodiaconis, Lectoribus, Cantoribus, & Exorciftis: de numero Sacrarum Scripturarum: deque Scholis, earumque canonibus, feu regulis, & Doctorum Libris: de Monachis.

Cap. VIII. De *Sponfalibus & Matrimonio*. ܡܛܠ ܡܟܘܪܝܘܬܐ fol. 51. Sectiones VI. de caufis, quæ legitima Sponfalia antecedunt: quomodo Sponfalia funt facienda: de curatoris officio: de impedimentis Sponfaliorum, & Matrimonii: de dote, donis, & convivio: de feparatione, & caufis feparationis. Quandiu poft obitum conjugis a novis nuptiis abftinendum fit?

Cap. IX. De *Teftamentis*. ܡܛܠ ܕܝܐܬܝܩܐ ܕܗܘ ܕܡܦܩ fol. 71. a tergo. Sectiones IV. De eo, qui teftamentum condit: de eo, pro quo teftamentum conditur: de teftamenti materia: de procuratione.

Cap. X. De *Hæreditate*. ܡܛܠ ܝܪܬܘܬܐ fol. 76. Sectiones II. De gradibus hæredum: de caufis, propter quas hæreditate exciditur.

Cap. XI. De *emptione & venditione*. ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܘܙܒܘܢܐ Sectiones V. De legitima & illegitima emptione & venditione: de redditione: de formula in vendendo & emendo adhibenda: de fervorum contractibus, cum dominorum, aut fine dominorum facultate: de ufura, aliifque illicitis contractibus.

Cap. XII. De *mutuo & commodo*. ܡܛܠ ܡܘܙܦܘܬܐ ܘܫܐܠܬܐ fol. 97. a terg. Sectiones IV. Canones mutui, & commodi: de hujufce rei materia: de retributione: de commodato.

Cap. XIII. De *pignore* ܡܛܠ ܡܫܟܢܘܬܐ fol. 102. Sectiones III. de materia pignoris, & cui pignoris dandi facultas fit: de creditore, & dibitore: de confenfu & diffenfu.

Cap. XIV. De *impedimentis ufus rerum*. ܡܛܠ ܟܠܝܘܬܐ ܡܫܬܡܫܢܘܬܐ ܕܩܢܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ fol. 108. a terg. Sectiones III.

Cap. XV. De *confenfu*. ܡܛܠ ܐܫܘܝܘܬܐ f. 114. a terg. Sectiones III.

Cap. XVI. De *translatione juris*. ܡܛܠ ܐܫܬܠܡܘܬ ܫܘܠܛܢܐ fol. 118. Sectiones II.

Cap. XVII. De *fidejuffione*. ܡܛܠ ܥܪܒܘܬܐ f. 119. a terg. Sectiones II.

Cap. XVIII. De *focietate*. ܡܛܠ ܫܘܬܦܘܬܐ fol. 122. Sectiones III.

Cap. XIX. De *tutela*. ܡܛܠ ܐܦܝܛܪܘܦܘܬܐ f. 124. a terg. Sectiones III.

Cap. XX. De *confeffione*. ܡܛܠ ܡܘܕܝܢܘܬܐ f. 132. a terg. Sectiones III.

Cap. XXI. De *depofito*. ܡܛܠ ܓܘܥܠܢܐ fol. 138. Sectiones III.

Cap. XXI. De *ufu fructus*. ܡܛܠ ܡܫܬܡܫܢܘܬ ܦܐܪ̈ܐ f. 142. Sectiones III.

Cap. XXIII. De *donatione*. ܡܛܠ ܡܘܗܒܬܐ fol. 144. a t. Sectiones II.

Cap. XXIV. De *legato*. ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ fol. 145. Sectiones IV.

Cap. XXV. De *cenfu*. ܡܛܠ ܐܬܠܕܝܐ f. 149. Sectiones III.

Cap. XXVI. De *mercatura*. ܡܛܠ ܬܐܓܘܪܘܬܐ fol. 153. a t. Sectiones III.

Cap. XXVII. De *irrigatione*. ܡܛܠ ܫܩܝܘܬܐ f. 158. a t. Sectiones II.

Cap. XXVIII. De *cultu terræ defertæ*. ܡܛܠ ܦܠܚܝ ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܚܪ̈ܒܬܐ f. 161. Sectiones II.

Cap. XXVIIII. De *mercede & conductione*. ܡܛܠ ܐܓܘܪܘܬܐ fol. 164. Sectiones V.

Cap. XXX. De *inventis*. ܡܛܠ ܫܟܝܚܬܐ f. 174. a t. Sectiones II.

Cap. XXXI. De *puerorum projectorum inventione*. ܡܛܠ ܫܟܝܚܬܐ ܕܡܫܬܕ̈ܝܢܐ ܫܒ̈ܪܐ fol. 176. a terg. Sectiones II.

Cap. XXXII. De *manumiffione fervorum*. ܡܛܠ ܚܐܪ ܥܒ̈ܕܐ f. 179. Sectiones III.

Cap.

Cap. XXXIII. De *raptu*. [illegible] fol. 182. Sectiones III.

Cap. XXXIV. De *gravibus criminibus, pœna dignis*. [illegible] fol. 187. Sectiones VII. nimirum, de homicidio, mutilatione membrorum, apostasia a fide, fornicatione, furto.

Cap. XXXV. De *immolatione, venatione, & ciborum delectu*. [illegible] fol. 199. a terg. Sectiones III.

Cap. XXXVI. De *juramento*. [illegible] f. 204. Sectiones II.

Cap. XXXVII. De *voto*. [illegible] f. 206. a t. Sectiones III.

Cap. XXXVIII. De *judiciis secularibus*. [illegible] fol. 209. a terg. Sectiones III.

Cap. XXXIX. De *testimoniis*. [illegible] f. 218. Sectiones VI.

Cap. XL. De *accusatione*. [illegible] fol. 226. Sectiones V.

Adnotatio Librarii, fol. 235. a tergo. [illegible] *Ad gloriam & honorem & decus sanctæ; gloriosæ, & consubstantialis Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, unius Dei veri; absolutus est Liber hic Directionum, Anno Græcorum* 1601. (Christi 1589.) *mense Canun priore* (Decembri) *die secunda, qua incboatur Jejunium Nativitatis: diebus Sanctorum Patrum & fidelium Pastorum & gubernatorum Sanctæ Ecclesiæ, Domini nostri Mar Ignatii Patriarchæ, qui & David-Sciah, & Mar Timothei Episcopi, qui & Thomas. Dominus exaltet Sedes eorum usque ad cœli fastigium, Amen. Rogatur itaque unusquisque prudentium fratrum, qui recurrente aliquando temporis rota Librum hunc offenderit; ut cum caritate oret, & veniam poscat pro infelicissimo hominum Abed-Nuhra* (Servo lucis) *nomine, non operibus Presbytero, Stephani Diaconi filio, cujus Elias Maphrianus avunculus est, ex benedicto castro Dairelia, cui a Sancto Elia nomen inditum, in regione custodita a Deo Marda urbis, qui sanctum hunc Librum exaravit.* Subjunguntur manu recentiori folia quatuor, quibus continentur.

1. *Dionysii Barsalibi*, ex Libro commentariorum in Genesim, de Volatilibus a Deo creatis, eorumque proprietatibus. Excerptum e Syriaco in Arabicum Sermonem conversum, literis tamen Syriacis exaratum, fol. 236. a t. Initium. [illegible]

2. Ejusdem, De mundis & immundis animalibus, deque præscriptis ad purgationem puerperæ diebus. Arabice, literis Syriacis. f. 237. a t. Initium. [illegible]

3. Canones Patrum de rebus diversis. Syriace. [illegible] fol. 239. Excerpta ex Canonibus, 1. Timothei Patriarchæ. 2.

Apostolorum. 3. Ignatii Antiocheni Episcopi & Martyris. 4. Gregorii Thaumaturgi. 5. Michaelis Patriarchæ. 6. Ephræmi Syri. 7. Jacobi Doctoris. 8. Isaaci Syri. 9. Johannis Barsusan Patriarchæ. 10. Dionysii Barsalibi.

Adnotatio Librarii recentioris, sermone Arabico, sed literis Syriacis, fol. 236. [illegible] *Anno Græcorum* 1973. [Christi 1662.] *die* 14. *mensis Adar* (Martii) *feria sexta, migravit ad Dominum Patriarcha Josue, miraculorum patrator. Nos autem peccatores rogemus, o fratres, Dominum nostrum Jesum Christum, ut unacum ipso habitare nos faciat in regno Cælorum, ejusque precibus Fideles juventur.*

CXXXIII.

Codex in 4. bombycinus, constans foliis 295. Syriacis literis exaratus, sed sermone Arabico; inter Codices a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Septuagesimus sextus. Ibi continetur.

Davidis Archiepiscopi Maronitæ, *Nomocanon*, in tres Partes distributus, quæ Titulos, seu Capita LIV. in universum complectuntur. Præit *Josephi Abbatis & Presbyteri Epistola ad* laudatum *Davidem Archiepiscopum, missa*, uti in titulo legitur, *Anno Græcorum millesimo trecentesimo septuagesimo* [Christi 1059.] qua rogat eum, ut Ecclesiasticos sibi Canones, e Syriaco in Arabicum sermonem conversos, transmittat. [illegible] fol. 3. Initium. [illegible] Consequitur Index Rerum, quæ in hoc Codice exhibentur, una cum ejusdem Davidis Archiepiscopi Responsione ad præfatum Josephum Abbatem & Presbyterum, cui collectum a se, & Arabice e Syriaco redditum hunc Nomocanonem transmittit. [illegible] fol. 5. Initium. [illegible]

Pars I. continet Titulos, seu Capita XX. Videlicet 1. Canon Fidei. f. 12. Init. [illegible]

2. De Orthodoxa Fide in Trinitatem, & Incarnationem, [illegible] fol. 16. Initium, [illegible] Ubi Stephanus Patriarcha Antiochenus Maronitarum, fol. 25. a terg. ad marginem manu propria observat, a Thoma Caphartabensi fuisse nonnulla in hunc Davidis Titulum intrusa, ad asserendam unius in Christo voluntatis & operationis hæresim, in hæc verba. [illegible] *Hæc sunt additamenta Thomæ Caphartabensis, aut ipsius Episcopi Davidis, quemadmodum patet ex ipsius verbis, & ex Epistola, cujus facit mentionem*. Verba textus loc. cit. hæc sunt: [illegible]

[Syriac] *Deinde secta Melchitarum, quæ ad Constantinum Imperatorem, filium Constantini, filii Heraclii, refertur. Tum secta Maronitarum, quæ refertur ad Johannem Maronem Patriarcham Antiochiæ magnæ. Ego vero de hisce duabus sectis, Melchitarum nempe, ac Maronitarum, jam disserui, earumque statum adcurate exposui in Epistola, ad Sanctum Patrem Arsenium Accuræ Episcopum transmissa, cui titulum feci Epistolæ justitiæ: atque idcirco iis nunc declarandis supersedeo, ne in longum dissertatio protrahatur.* Quæ tamen sunt non *Davidis Episcopi*, sed *Thomæ Capharttabensis* verba: Thomas enim, non David, est auctor illius Epistolæ ad Arsenium Episcopum transmissæ: unde palam fit, ea additamenta fuisse manu Thomæ in hunc Davidis Nomocanonem obtrusa.

3. De Oratione. [Syriac] fol. 31. a terg. Initium. [Syriac]

4. De Menstruis. [Syriac] fol. 33. a terg. Init. [Syriac]

5. De Puritate. [Syriac] fol. 34. a terg. Initium. [Syriac]

6. De Eucharistia. [Syriac] fol. 44. a t. Initium. [Syriac]

7. De Oblationibus. [Syriac] fol. 48. a t. Init. [Syriac]

8. De Communione. [Syriac] fol. 54. a terg. Initium. [Syriac]

9. De Baptismo. [Syriac] fol. 68. a t. Initium. [Syriac]

10. De Jejunio. [Syriac] fol. 76. a t. Init. [Syriac]

11. De Decimis. [Syriac] fol. 105. Init. [Syriac]

12. De Oblationibus pecorum. [Syriac] fol. 108. a terg. Initium. [Syriac]

13. De Oblationibus fructuum. [Syriac] fol. 110. a terg. Initium. [Syriac]

14. Expositio Symboli Fidei. [Syriac] fol. 116. Initium. [Syriac]

15. Canones de iis, quæ ad universos Christi fideles spectant. [Syriac] fol. 118. Initium. [Syriac]

16. Canones Monachorum & Monialium. [Syriac] fol. 125. Initium. [Syriac]

17. Canones Sacerdotum. [Syriac] fol. 125. a terg. Initium. [Syriac]

18. Canones Christi fidelium, & de horis Canonicis. [Syriac] fol. 128. a terg. Initium. [Syriac]

19. De Jejunio, repudio, matrimonio, fide, mutuo, & judicio. [Syriac] fol. 131. a terg. Init. [Syriac]

20. De Patriarchis, Episcopis, Presbyteris, Diaconis, Monachis, & Laicis, fol. 144. a terg. Initium. [Syriac text]

Pars II. continet Titulos, seu Capita XIII. Videlicet. 1. Canones *secundæ Synodi Constantinopolitanæ*. [Syriac text] fol. 149. a terg. Ait, in secunda Synodo Constantinopolitana editos fuisse Canones XXXIII. e quibus tamen hos tantum se reperisse, quos heic describit, nimirum, a Canone VII. inclusive, usque ad *Vigesimum*. Ex quibus verbis manifestum fit, pro *Canonibus* XXXIII. legendum esse XXIII. & nomine Concilii Constantinopolitani secundi, intelligi duas Synodos Photianas, coactas anno 861. & anno 879. quarum prima edidit Canones XVII. & secunda *Canones* III.

2. Canon *Cyrilli Hierosolymitani*, de Baptismo & Matrimonio. [Syriac text] f. 157. a terg. Initium. [Syriac text] Heic quoque errat amanuensis, pro Cyrillo Alexandrino obtrudens Hierosolymitanum.

3. De Christo Domino, ut Deo, ut homine, & ut mediatore. [Syriac text] f. 160.

4. Canon *Johannis Evangelistæ*. [Syriac text] fol. 163. Initium. [Syriac text] Excerptus e Constitutionibus Apostolorum.

5. Ejusdem, Canon de caussis, ob quas licet viro dimittere uxorem, & viceversa. [Syriac text] fol. 170. Initium. [Syriac text] Ait, se hunc Canonem e Syriaco in Arabicum convertisse: [Syriac text]

6. De Christo, & Trinitate. Excerptum ex Libro *Idi filii Abrahæ*, cognomento *Bar-Edian*, exarato anno Hegiræ 386. mense Gemadi priore, hoc est, anno Christi 996. [Syriac text] fol. 171. a terg. Initium. [Syriac text]

7. De Oratione Dominica. [Syriac text] fol. 178. a terg. Initium. [Syriac text]

8. Canones *Clementis, Romani Pontificis*. [Syriac text] fol. 182. Initium. [Syriac text]

9. Ejusdem de Festorum observatione. [Syriac text] fol. 187. Initium. [Syriac text]

10. Ejusdem de consecratione Templorum. [Syriac text] fol. 188. Initium. [Syriac text]

11. De Sacro Chrismate. [Syriac text] fol. 188. a terg. Initium. [Syriac text]

12. De

12. De Altaribus. [Syriac] fol. 189. Initium. [Syriac]

13. De paramentis Sacerdotalibus. [Syriac] fol. 190. a terg. Initium. [Syriac]

Pars III. continet Titulos, seu Capita XXI. Videlicet. 1. Canones *Sanctorum Apostolorum* LXXXI. [Syriac] fol. 191. Initium. [Syriac] Versio Arabica a vulgatis Arabicis paullo diversa,

2. *Petri Apostoli* Canon de Ecclesia. [Syriac] fol. 202. Init. [Syriac]

3. *Matthaei* De Decimis & Primitiis. [Syriac] fol 202. a terg. Initium. [Syriac]

4. *Petri Apostoli* Constitutiones. [Syriac] fol. 203. Init. [Syriac]

5. *Pauli* Constitutio. [Syriac] fol. 20. a terg. Init. [Syriac]

6. *Pauli*, vel, secundum alios, *Jacobi*, Constitutio de Commemoratione Defunctorum. [Syriac] fol. 205. Initium. [Syriac]

7. De convivio Defunctorum. [Syriac] fol. 206. Initium. [Syriac]

8. De iis, qui persequutionem patiuntur propter Fidem. [Syriac] fol. 206. a terg. Initium. [Syriac]

9. De gradibus Sacerdotii. [Syriac] fol. 207. Initium. [Syriac]

10. *Pauli* Constitutio de iis, qui ad nostra mysteria volunt accedere. [Syriac] fol. 211. Initium. [Syriac] A capite 2. usque ad hoc caput 10. inclusive, omnia sunt ex Constitutionibus Apostolicis desumta.

11. *Niceni* Canones XXII. [Syriac] Praefatio. [Syriac] *Hec sunt, quae constituerunt Sancti Patres* CCCXVIII. *Nicaea congregati adversus Arium haereticum, quem ab Ecclesia segregarunt; posueruntque haec Decreta & Canones, & Orthodoxum Symbolum, quod in diebus Dominicis recitatur. Convenerunt autem Nicaeae, anno Alexandri 636. mense Haziran* (Junio) fol. 213. Initium. [Syriac] Respondent vulgatis XX. Nicaenis: sed in hoc Codice Canones duo sunt in quatuor divisi.

12. *Ancyrani* Canones XXIII. Haec Synodus Ancyrana Nicaenam antecessit. [Syriac] fol. 219. a terg. Initium. [Syriac] Ad calcem fol. 225. a t. sic legitur. [Syriac]

[Syriac text] *Explicitunt Canones. Sunt autem numero* XXIV. Duo enim Canones sunt in unum conflati.

13. *Neocæsarienses* Canones XV. Hæc etiam Synodus est Nicæna antiquior. [Syriac text] fol. 225. a terg. Initium. [Syriac text]

14. *Gangrenses* Canones, XX. Hæc Synodus est Nicæna posterior. Et primum Epistola Episcoporum. [Syriac text] fol. 227. a terg. Initium. [Syriac text]

15. *Antiocheni* Canones XXIV. conditi in Encæniis: & hæc Patrum Epistola. [Syriac text] fol. 232. a terg. Initium. [Syriac text]

16. *Laodiceni* Canones LIX. [Syriac text] fol. 241. Initium. [Syriac text]

17. *Constantinopolitani* Canones IV. Titulus fol. 247. a terg. [Syriac text] *Hæc sunt constituta a Sancta Synodo Constantinopolitana, quæ posuit Canones* IV. *Consulatu* IV. *Syagrii, mense Augusto, sive Ab, anno Antiochenorum* 429. *Congregati autem fuerunt, ex diversis partibus, per gratiam Dei, Patres evocati a religiosissimo Imp. Theodosio in Ordinatione Nectarii ejusdem urbis Episcopi*. Initium. [Syriac text]

18. *Chalcedonenses* Canones XXVII. Titulus, fol. 251. [Syriac text] *Hæc Synodus Chalcedone congregata, constituit hos Canones numero* XXVII. *ideque die* 25. *mensis Octobris, sive Tesri prioris, anno Alexandri Regis Macedonis* 736. Initium. [Syriac text]

19. *Ephesina* Definitio. [Syriac text] *Quod non liciat aliud Symbolum scribere, vel evulgare, præter Nicænum*. fol. 259.

20. Canon de Libris prohibitis, sub nomine *Synodi Nicænæ*. f. 259. a t. [Syriac text] Damnatur Apocalypsis sub nomine *Petri*, & *Pauli*, & alia a *Paulo* quodam ethnico edita.

21. *Constantini, Theodosii, & Leonis Imperatorum*, Statuta CXXX. [Syriac text]

[illegible] fol. 260. a terg. Initium. [illegible]

Adnotatio ad calcem, fol. 294. [illegible] *Legis in hoc Libro benedicto, cui titulus, Nomocanon, humilis Joseph ex oppido Hesron: idque anno Alexandri Græci* 1903. (Chr. 1592.) *Pertinet autem idem Liber ad Patrem Archipresbyterum Johannem ex eodem oppido, in monte Libano: & soli Deo laus & gloria*. Initio autem Codicis, f. 3. ad oram. [illegible] *Pertinet hic Liber ad Archipresbyterum Jacobum, & ad fratrem ejus Presbyterum Josephum, filios Archipresbyteri Josephi, de oppido Hesron*.

Præmittitur initio, fol. 1. & subjungitur in fine, fol. 294. Index rerum in hoc Codice contentarum. 1. [illegible] *Canon Fidei*. 2. [illegible] *Canon Orationis*, &c.

Adnotatio altera amanuensis, fol. 294. a terg. [illegible] " Absolutus est hic benedictus Liber,
,, qui est Nomocanon, ex Canonibus Apostolorum & Patrum, & sanctorum
,, quatuor Conciliorum, & continet Canonem de Baptismo, & Statuta Impe-
,, ratorum, Christum Deum nostrum amantium; absolutus est, inquam, fe-
,, ria 4. die 3. mensis Jar [*Maii*] Anno Alexandri filii Philippi Macedo-
,, nis 1713. [*h. e. Christi* 1402.] Pertinet autem ad electum Dei fratrem
,, (*Deletum est nomen antiqui possessoris, ejusque loco subrogatum nomen illud*)
,, Metropolitam Bacchum, de oppido Hadet. Scriptus fuit autem in Mona-
,, sterio Deiparæ, quod situm est in oppido a Deo conservato Lephet, in
,, monte Libano; illud vero Monasterium adpellatur Cœnobium Margense,
,, *id est Pratense*: idque diebus Præceptoris, ac Domini nostri a Deo electi
,, Patriarchæ Johannis, residentis in Monasterio S. Sergii, in territorio oppi-
,, di Hardin: cujus orationibus a Deo adjuvemur; nos autem unacum ipso
,, Christus Dominus dignos efficiat, ut a dextris ipsius stemus in die Judi-
,, cii; per intercessionem Sanctæ Dominæ nostræ, matris lucis, & omnium
,, Sanctorum, Amen. Exaravit eum vir indignus, humilis, & peccator,
,, nomi-

„ nomine Jacobus Monachus. Anno autem ante, id est, Alexandri 1712.
„ (*Chr.* 1401.) erupit ex Oriente Rex quidem magno stipatus exercitu, cui
„ nomen Timur-Chan, ex urbe nempe Samarcanda; cuncta vero sibi ob-
„ via cepit, flammis exussit, captivos infinitos abegit, sibique omnia sub-
„ jecit ab Oriente, unde egressus fuerat, usque ad urbem Damascum, & vi-
„ ctor triumphatorque ad propria reversus est. Eodem anno, die 9. mensis
„ Adar [*Martii*] Locustæ fata omnia depastæ sunt, terramque ita reliquerunt, sicuti mense Decembri fuerat. „ *Cetera de rerum venalium ejusdem temporis pretio.*

CXXXIV.

Codex in fol. bombycinus, constans foliis 98. Syriacis literis exaratus, sed sermone Arabico; inter Codices Arabicos a nobis in bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Septuagesimus octavus. Ibi continetur.

Medicina Spiritualis [illegible] sive Pœnitentiale, in Capita LII. divisus: ubi de Pœnitentiis a Patre Spirituali injungendis pro singulis peccatis: præmisso Indice eorum, quæ hoc Libro continentur. Videlicet.

Caput I. Præfatio, fol. 6. a terg. Initium. [illegible] *Scribere adgredimur Librum, cui titulus, Medicina Spiritualis, excerptum ex Canonibus Patrum & Apostolorum, eorumque, qui post illos claruere, Patrum, & Doctorum Spiritualium: dicentes; Laus Deo, qui homines per humanam formam ceteris creatis excellentiores fecit, & Christianis gratiam Baptismatis adtribuit.* Agitur de peccatorum differentia.

Cap. II. In idem argumentum, nec non de peccatorum remissione per Absolutionem Sacramentalem. fol. 7. Initium. [illegible]

Cap. III. De superbia. [illegible] fol. 10. a tergo. Initium. [illegible] Citatur Canon Arabicus de *Monachis*, qui Nicænis Patribus CXVIII. tribuitur.

Cap. IV. De homicidio. [illegible] fol. 12. Initium. [illegible] Citantur Canones III. IV. XXXIX. CIV. & CV. ex iis, qui Arabice [illegible] *Tituli* vocantur, & Leoni, Constantino, atque Basilio Augustis adscribuntur. Item Canones *Gangrenses* XXI. & XXII. & *S. Basilii* XX. & XXI.

Cap. V. De fornicatione, deque illicitis nuptiis, & impedimentis matrimonii. [illegible] f. 14. a terg. Init. [illegible] Citantur, Canon *Nicænus* XXIII. XXV. *Apostolicus* XVIII. & LXXXI. *Basilii* XXIII. XXIV. XLIV. *Imperatorum* LIV. *Titulus* XXXIX. *Canon* XXVI. LXXI. LXXVIII. *Carthaginensis* II. *Laodicenus* I. *Didascalia Apostolorum* Cap. XIX. *Basilii* XI. XXXVI. *Epiphanii* XLII. L. LI. CXVIII. *Nicænus* II. LVII. LXXIII.

Cap. VI. De sacrilega Sacerdotum fornicatione. [illegible] fol. 20. Initium. [illegible]

[illegible] Citantur Canones, *Basilii* XIV. LXX. *Nicenus* LXXXII. LXXXIII. *Carthaginensis* II. IX. *Epiphanii* XXXIX. CXIV. *Apostolorum* LXII. Item *Epiphanii* XI. CXXXIII. *Basilii*. IV. VIII. *Titulus* XXXIX. *Ancyranus* XIX. XX. *Nicenus* LXXIV.

Cap. VII. De Bestialitate, Sodomia, & Pollutione. [illegible] fol. 24. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Ancyranus* XV. *Imperatorum* CXIX. *Titulus* XXXIX.

Cap. VIII. De Concubinatu. [illegible] fol. 25. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolorum* XVI. XVII. LXIII. LXXI. *Nicen.* LXXI. *Basilii* VII. *Epiphanii* X. *Titulus* IV. LIX. XXIX.

Cap. IX. De abstinentia ab uxore, tamquam a re illicita. [illegible] fol. 26. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolorum* XLVI. *Gangrensis* I. IV.

Cap. X. Quibus temporibus non licet cum uxoribus concumbere. [illegible] fol. 27. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Basilii* III. XVII. XXX. *Carthaginen.* IV. LII. LXXVII.

Cap. XI. De præpostero Conjugii usu. [illegible] fol. 29. Initium. [illegible]

Cap. XII. De eo, qui uxorem e domo ejicit, aut dimittit: [illegible] fol. 30. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolorum* V. XLV. *Nicenus* L. LXXI. XII.

Cap. XIII. De Pollutione. [illegible] fol. 31. a terg. Initium. [illegible]

Cap. XIV. De Pollutione in somnis. [illegible] fol. 31. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Carthaginen.* XXIX. *Athanasii*, & *Basilii*.

Cap. XV. De Magis, Incantatoribus, Astrologis, & iis, qui dies observant. [illegible] fol. 34. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Nicen.* XXII. *Gangren.* XXIII. *Basilii* XXXIV. XXXV. *Titulus* XXXIX. *Athanasii* LXXII. LXXIII.

Cap. XVI. De Apostasia. [illegible] fol. 35. Initium. [illegible]

Cap. XVII. De Furto. [illegible] fol. 37. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolorum* XXIV. *Basilii* XLVIII. LXV.

Cap. XVIII. De Usura. [illegible] fol. 39. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Nicen.* XVII & XX. & XVI. CXLXXXIV. *Laodicen.* V. *Carthagin.* V.

Cap. XIX. De Fraude. [illegible] fol. 40. Initium. [illegible]

Cap. XX. De convicio & maledictis. [illegible] fol. 40. a terg. Init. [illegible] Citantur Canones *Apostolorum*, L. LI. LII.

Cap. XXI. De Ira. [illegible] fol. 41. Initium. [illegible] Laudantur Canones, *Apostolorum* XXII. *Nicaen.* XXVII. XXXI. *Basilii* XCI.

Cap. XXII. De Juramento, & perjurio. [illegible] fol. 41. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Basilii* LXVIII. *Basiliorum* Lib. III. cap. XXXIX. Item *Basilii* III. LXXXIII. Nota. In hoc Codice fol. 43. deerant duo Capitula, id est, IX. & X. quemadmodum ibidem dicitur. [illegible] Sed ad oram Codicis ex alio exemplari suppleta sunt manu Cl. Patriarchae Antiocheni Stephani Edenensis.

Cap. XXIII. De Mendacio. [illegible] fol. 43. Initium. [illegible]

Cap. XXIV. De testimonio falso. [illegible] fol. 45. a terg. Initium. [illegible] Laudatur Canon *Basilii* LXIX.

Cap. XXV. De Chirotonia, seu Ordinatione, [illegible] fol. 46. Init. [illegible] Agitur de Simonia: deque Conjugio post susceptos sacros Ordines; ibique citantur Canones, *Basilii* XCV. *Nicaenus*. *Constantinopolitanus*, *Ephesinus*, *Apostolicus*.

Cap. XXVI. De Eucharistia, & Communione. [illegible] fol. 48. Initium. [illegible] Agitur de Pane, & Vino, deque Hostia, & Communione: atque iis, quae ad Altare offerri licet. Citantur Canones, *Basilii* XCVIII. XCVX. *Athanasii* XIV. XXX. *Hippolyti* [qui Romanus Pontifex dicitur] XIX. *Apostolorum* VIII. IX. *Antiochen.* II. XXXVII. *Laodicen.* XIV.

Cap. XXVII. De Baptismo. [illegible] fol. 50. a terg. Initium. [illegible]

Cap. XXVIII. De sacro Chrismate. [illegible] fol. 52. a terg. Initium. [illegible] Citatur Liber VI. Constitutionum Apostolicarum.

Cap. XXIX. De Ecclesia, ejusque supellectile. [illegible] fol. 53. Initium. [illegible] Citantur, *Liber Constit. Apost. Athanasii* Canones VII. LXXVI. *Laodicen.* XLIV. *Apostolorum* LXVIII. *Cyriaci* Patriarchae Antiocheni, & *Basilii*.

Cap. XXX. Quomodo se gerere debeat Sacerdos in Templo. [illegible] fol. 54. Initium. [illegible]

[illegible] Citantur Canones, *Athanasii* XXVII. XXXVII. *Basilii* XCIX.

Cap. XXXI. De Presbyteris, & Diaconis; deque eorum sacris vestibus. [illegible] fol. 54. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolor.* I. *Basilii* LXXXIX. *Ancyran.* IX. *Laodicen.* XXI. *Antiochen.* XLV. XLVI. Item *Basilii* LV. *Epiphanii* IX. *Athanasii* XXVIII. *Basilii* XLVI.

Cap. XXXII. De conversatione Sacerdotum. [illegible] fol. 55. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolor.* XLIX. *Laodicen.* XXIV. *Carthagin.* XXXVIII. *Athanasii* LIV. *Basilii* LIII. LIV. *Antiochenus.*

Cap. XXXIII. De Circumcisis, & Eunuchis. [illegible] fol. 57. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolorum* XX. *Nicæn.* I. *Apostolor.* XXI. XXII. XXIII. *Nicæn.* II. ex LXXXIV.

Cap. XXXIV. De Laicorum conversatione. [illegible] fol. 58. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Laodicen.* LIV. LV. *Antiochen.* LXVII. *Apostolor.* LX. LXV. *Basilii* XXVI.

Cap. XXXV. De Sacerdotibus, qui ad Reges confugiunt. [illegible] fol. 59. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolor.* XXIX. *Antiochen.* XII. *Nicænus.*

Cap. XXXVI. De Idolothytis, & cibis licitis, vel illicitis. [illegible] fol. 60. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolor.* XLVI. LVIII. *Ancyran.* XIII. *Gangren.* II. *Basilii* XVIII.

Cap. XXXVII. De Monachis. [illegible] fol. 66. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Nicæn.* XII. XV. LXXXIV. *Basilii* V. *Epiphanii* XXXV. *Apostol.* V.

Cap. XXXVIII. De Jejuniis. [illegible] fol. 68. a terg. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Apostolorum* LIX. LXXXIV. *Didascalia*, cap. XVIII. *Athanasii* XXXI. *Basilii* LXI. *Laodicen.* LXII. *Grangren.* XIX.

Cap. XXXIX. De hebdomada Paschatis. [illegible] fol. 70. Initium. [illegible] Citantur Canones, *Athanasii* XXX. *Basilii* XXX. *Apostolorum* IV. *Laodicen.* XXXVIII.

Cap. XL. De Festis. [illegible] fol. 71. a terg. Initium. [illegible] Citantur, *Didascalia Apostolor.* Canones, *Nicænus* XXXII. *Basilii* XXX. *Apostolor.* LVIII.

Cap. XLI. De Dominica, & Sabbatho. [illegible]

[Syriac] fol. 73. a terg. Initium. [Syriac] Citantur Canones, *Petri ad Clementem*, *Laodicen.* XXIX.

Cap. XLII. De Anachoretis. [Syriac] fol. 74. a t. Init. [Syriac]

Cap. XLIII. De Eleemosyna. [Syriac] fol. 76. Initium. [Syriac]

Cap. XLIV. De Votis. [Syriac] fol. 77. a terg. Initium. [Syriac]

Cap. XLV. De diversis; hoc est, 1. De energumenis. 2. De vomitu post acceptam Eucharistiam. 3. De iis, qui calumniam patiuntur. 4. De idolothytis. 5. De haustu aquæ ante mediam noctem. 6. De profluvio sanguinis e naribus, 7. De reliquiis cibi inter dentes. 8. De non iteranda ab uno eodemque Sacerdote Liturgia. [Syriac] fol. 78. Initium. [Syriac]

Cap. XLVI. De rebus pollutis. [Syriac] fol. 78. a terg. Initium. [Syriac]

Cap. XLVII. De perceptione Eucharistiæ. [Syriac] fol. 79. a terg. Initium. [Syriac]

Adnotatio, fol. 79. a terg. [Syriac] *Finis Indicis*: eorum nimirum, quæ ad Pœnitentem pertinent. Sequitur enim.

Cap. XLVIII. De iis, quæ spectant ad Medicum spiritualem, hoc est, ad Sacerdotem Confessarium. [Syriac] fol. 79. a terg. Initium. [Syriac]

Cap. XLIX. De virtute Confessionis. [Syriac] fol. 80. Init. [Syriac]

Cap. L. Notitia Festorum. [Syriac] fol. 84. Initium. [Syriac]

Cap. LI. Canones *Clementis Papæ Romani*. [Syriac] fol. 93. a terg. Initium. [Syriac]

Cap. LII. Veteris & Novi Testamenti Librorum nomina, & feries. [Syriac] fol. 96. Initium. [Syriac]

Adnotatio Librarii, fol. 98. [Syriac] " Absolutus est hic Codex ope Dei altissimi, per manus hominis vilis, nomine Diaconi Simeonis, filii Presbyteri Aaronis, filii Archipresbyteri Johannis Cabusii, Anno Adami 7040. Alexandri 1843. [*Chr.* 1322.]

„ 1322.] die 25. mensis Jar (*Maii*) Librarius autem, qui hæc scripsit, est
„ ex oppido Hadscit de regione Bisciara. Deus misereatur ipsius, parentum-
„ que ejus, necnon lectoris, auditoris, possessoris, & ejus, qui operam suam
„ quomodolibet impendit, omniumque filiorum sacri Baptismi, Amen.

CXXXV.

Codex in fol. membraneus, constans foliis 102. stronghylis, sive rotundis Syriacis literis exaratus, inter Syriacos Codices a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Undecimus; quo continentur.

I. Ad Simeonem Abbatem *Monasterii Licinii in monte Mauro, Epistola Barlabæ Monachi in Laura S. Elisæi*, cui titulus *Marcabta*, id est, Currus: De expositione Libri Psalmorum e Græco in Syriacum. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Narrat, Diaconum Damianum a Simeone Abbate ad se missum, attulisse secum Quinternionem decem foliis constantem, quo continebatur Procemium, Explicationi Psalmorum a S. Athanasio Patriarcha Alexandrino præmissum, Id ergo operis e Græco in Syriacum transferendum, se suscepisse. Rogat autem eundem Simeonem, ut & ipse quodcumque in manus inciderit Prophetarum commentarium, Syriacum reddere non dedignetur. Adnotatio, fol. 6. [illegible] *Explicit Epistola, de occasione Expositionis hujus Libri e Græco in Syriacum Sermonem*.

II. *Simeonis Abbatis Monasterii S. Mariæ Dei genitricis*, quod *Licinii* nuncupatur, Rescriptum ad Presbyterum Barlaham Inclusum in Laura S. Elisæi, quæ Marcabta adpellatur. [illegible] fol. 6. Initium. [illegible] Respondet Simeon Abbas, Barlahæ precibus se fretum, explicationi Psalmorum e Græco in Syriacum manum admovisse; simulque monet, quasdam in Græco textu reperiri sententias e Scripturis desumtas, quæ cum Syriaca Versione non consentiant; se enim unacum Barlaha Syrum esse adfirmat. Hæc sunt ejus verba. [illegible] Porro Codex ille, quem Simeon e Græco Syriacum fecit, hæc Patrum Commentaria in Psalmos complectitur. 1. *S. Basilii Cæsareæ Episcopi* ex Homilia in tres priores versus primi Psalmi, *Beatus vir, qui non abiit in via impiorum*. [illegible] fol. 2. 11. *Euse-*

II. *Eusebii Pamphili* Enarratio in Psalmos, qua significat virtutem, & scopum unujuscujusque Psalmi. [illegible] fol. 3. III. *Didymi* Enarratio in Psalmos [illegible] fol. 4. a tergo. IV. *Origenis*, de eodem argumento. [illegible] Ibidem. V. *S. Athanasii Alexandrini*, Caput de Psalmis. [illegible] fol. 5. a tergo.

III. *Xenaiæ*, seu Philoxeni, *Episcopi Mabugensis*, sive Hierapolitani, *Epistola ad Monachos de Fide*. f. 13. a t. Titulus: [illegible] Ope Domini nostri Jesu Christi, scribere adgredimur Librum collectaneum de diversis. Et primo quidem, Epistola Sancti Mar Xenaiæ ad Monachos, de re Fidei. Ex quo colligitur librarium, qui hunc Codicem exaravit, Monophysitarum hæresi infectum fuisse. Incipit Xenaiæ Epistola. [illegible] Missa per Ephræm, & Acacium Presbyterum.

IV. Ejusdem Xenaiæ, *Epistola ad Zenonem Imperatorem; de Incarnatione Dei Verbi*. [illegible] fol. 17. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 34. Ubi de hac Xenaiæ Epistola disseruimus.

V. Ejusdem Xenaiæ, *Epistola ad Monachos Gaugalenses*. [illegible] fol. 19. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 35. ad 37.

VI. *Simeonis Episcopi Betharsamensis*, *Epistola de Barsauma, deque hæresi Nestorianorum*: qua ostendit, quando hæc hæresis erupit, & quomodo in regionem Persarum invecta fuit. [illegible] fol. 24. Initium. [illegible] Hæc Epistola Syriace & Latine a nobis edita est Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 346.

VII. *Nomina Catholicorum*, qui fuere in terra Persarum, a Sanctis Apostolis, usque ad Pherozem, primum Persarum Regem. [illegible] fol. 27. Initium. [illegible]

VIII. *Severi* Responsa ad Interrogationes. [illegible] fol. 27. a terg. Initium. [illegible]

IX. *Testimonia Scripturæ, & Patrum*, de orthodoxa Fide circa Verbi Incarnationem. [illegible] fol. 28. Initium. [illegible] Citantur, *Constitutio Apostolorum*, circa trinam in Baptismo immersionem: *Gregorius Thaumaturgus*

turgus de Fide: *Damasus Romæ Episcopus*: *Felix Romæ Episcopus*: *Julius Romæ Episcopus*: *Alexander Patriarcha Alexandriæ*: *Hippolytus Romæ Episcopus*: *Athanasius*, ex Epist. ad Jovinianum Imp. & ex Homilia in Theophania, & ex Epist. ad Adelphium Episcopum & Confessorem, & ex Homilia de Fide, & quod unus est Christus, *Cæcilius* (forte, Cyprianus) *Polycarpus*: *Ignatius Antiochiæ Episcopus & Martyr*, ex Epistola ad Philadelphenses: *Basilius*, ex Oratione ad Amphilochium, & ex Homilia secunda adversus Eunomium; & ex capite XI. Homiliæ de Spiritu Sancto: *Gregorius Nyssenus*, ex Homilia de Symbolo Fidei: *Basilius*, ex Oratione adversus Sabellianos & Arianos: *Cyrillus* ex Homilia IX. in Johannem: *Petrus*, ex Homilia tertia: *Basilius*, ex Oratione adversus eos, qui negant Filium esse Patri consubstantialem: *Gregorius Nyssenus*, ex Homilia secunda: *Gregorius Theologus*, ex Homilia in Nativitatem Domini: *Johannes Chrysostomus*, ex Homilia de Cruce: *Cyrillus* ex Libro in Jeremiam, & ex Libro Thesaurorum: *Ephrem*, ex Hymno de Feria VI. Passionis, cujus initium fol. 8. [illegible] *Julius Romæ Episcopus* de Incarnatione Dei Verbi: *Johannes Chrysostomus*, in Psalmum, *Miserere mei Deus*: Idem de Zacchæo: *Jacobus* (Sarugensis) ex Hymno de Fide, cujus initium: [illegible] *Polycarpus*: *Athanasius*, ex Homilia III. de Deitate: *Gregorius Theologus*, ex lib. I. adversus Julianum apostatam: *Basilius*, ex Orat. I. adversus Eunomium:

X. Alia Patrum testimonia. [illegible] fol. 57. a terg. Initium. [illegible] Citantur, *Dionysius*, discipulus Pauli Apostoli, de Divinis nominibus, & de cælesti Hierarchia: Idem ex Epist. ad Polycarpum Episcopum: Idem ex Epist. ad Johannem Evangelistam, quando is in Patmo insula exulabat: *Gregorius Nyssenus*: *Julius Romæ Episc.* ex Epist. ad ܦܪܘܣܕܝܩܘܣ *Prosdicum*: *Gregorius Theologus*: *Cyrillus* ex Epist. III. ad Nestorium, & ex lib. I. & 2. Thesaurorum: *Athanasius* ex Enarratione in Psalmum LXIII. *Basilius*, ex Orat. in eos, qui negant Filium esse Patri consubstantialem: *Gregorius Nyssenus* de Fide adversus Eunomium: Idem de Homilia I. ex decem ejus Homiliis. Idem ex Oratione ad Ablabium: *Petrus* [Junior Antiochiæ Patriarcha] ex Lib. III. adversus Damianum: *Gregorius Nyssenus* ex Homilia parænetica: Objectio infidelium adversus eundem Doctorem: Idem *Gregorius Nyssenus* ex Homilia de Sepultura triduana. His testimoniis præmissis, hic prosequitur Auctor hujus Collectionis, f. 69. [illegible] *Ecce nos demonstravimus orthodoxam Fidei confessionem e sacris Libris, & Patribus, qui in Ecclesia testimonium perhibent. Quisquis autem nos aliter docuerit, anathema in hunc dicimus*. Subjungit autem Interrogationes Hæretici, & Responsiones Orthodoxi, usque ad f. 71. ubi ostendit, se esse Monophysitam, & sacri Concilii Chalcedonensis adversarium.

XI. *Xenaiæ* Dialogus cum quodam Doctore Nestoriano; in illud; *Deus Domini nostri Jesu Christi, pater gloriæ*. [illegible] fol. 71. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 45.

XII. Ejus-

XII. Ejusdem *Xenaiæ*, Dialogus Nestoriani & Orthodoxi. [illegible] fol. 77. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. cit. pag. 45.

XIII. *Solutio blasphemiarum Manichæorum*, quæ factæ sunt a quodam ex discipulis Julianistarum, e Sakra oppido oriundo. [illegible] fol. 80. a terg. Initium. [illegible]

XIV. *Adversus Nestorianos*, Interrogationes & Responsiones. [illegible] fol. 87. Initium. [illegible] Proferuntur testimonia ex SS. *Athanasio*, & *Basilio*: ex *Gregorio Theologo* de adventu Episcoporum: ex *Xenaia* de Libro adversus Habibum Aromatopolam, [illegible] ex eodem de Epistola ad Arzanitas. [illegible] ex *Gregorio Nysseno*, in Canticum Canticorum.

XV. *Adversus eos, qui duas naturas in Christo profitentur*. Interrogationes. [illegible] fol. 92. Initium. [illegible]

XVI. *Jacobi Doctoris* (Episcopi Sarugensis) *Epistola ad Cœnobium Sancti Isaac Gabulæ*. [illegible] fol. 93. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Biblioth. Orient. a pag. 301. ad 302.

XVII. *Sententiæ Philosophorum*, ut quis patientiam possideat. [illegible] fol. 100. Initium. [illegible] Desideratur finis: subjiciuntur autem duo folia manu recentiori, decerpta ex Officio Syrorum de SS. Apostolis & Martyribus. Initium. f. 101. [illegible]

CXXXVI.

Codex pervetustus, in fol. membraneus, constans foliis 130. stronghylis Syriacis literis exaratus, inter Nitrienses Codices, olim Vigesimus septimus; ubi continentur.

I. Xenaiæ, seu *Philoxeni, Episcopi Mabugensis*, sive *Hierapolitani*, *Epistola* 1. *ad Monachos Teledenses*, initio mutila. Incipit fol. 1. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 37.

II. Ejusdem Xenaiæ *Epistola secunda ad Monachos Teledenses*. [illegible] fol. 29. a terg. Initium. [illegible] Ut supra Cod. cxxxv. fol. 13. a tergo. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 37.

III. Ejusdem, *Epistola* III. *ad Monasteria Gaugalensia*. [illegible] fol. 35. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 35.

IV. Ejusdem, *Epistola* IV. *missa ad Monasterium*, *ad quemdam*, *qui nuper*

per a seculo conversus, vitam Monasticam amplexus fuerat. [Syriac text] fol. 53. Initium. [Syriac text] Vide Tom. 2. cit. p. 46.

V. *Fides Severi Episcopi Antiocheni.* [Syriac text] fol. 57 a t. Initium. [Syriac text] Adnotatio fol. 58. a tergo. [Syriac text] *Explicit Fides Severi Episcopi Antiochiæ.* Ibidem. [Syriac text] *Absolutus est Tomus Sancti Mar Xenaiæ Episcopi Hierapolis, qui persequutionem pro Christo passus est, & in exilio propter veritatem obiit.* Ita Jacobitæ de primipilo illo sectæ suæ assertore effutiunt.

VI. Ejusdem *Xenaiæ*, seu *Philoxeni Episcopi Mabugensis, ad Monachos Senunenses*, de Incarnatione Unigeniti, & de Fide, adversus eos, qui naturas & operationes post Unitionem dividunt ac separant, miracula Deo adtribuentes & passiones homini. Scripta autem fuit hæc Epistola ex secundo exilio in urbe Thraciæ Philippopoli. [Syriac text] f. 58. a t. Init. [Syriac text] Vide Tom. 1, Bibl. Orient. pag. 38.

CXXXVII.

COdex pervetustus, in fol. membraneus, constans foliis 162. stronghylis Syriacis literis exaratus, inter Codices Nitrienses, olim Vigesimus quintus; ubi continentur.

Xenaiæ, seu *Philoxeni*, *Episcopi Mabugensis*, sive *Hierapolitani*, *de Trinitate & Incarnatione Tractatus tres*. [Syriac text] Quorum Primus inscribitur de *Trinitate*, in quo de Deo Trino & uno amplissime differit. Secundus & Tertius, de *Incarnatione Verbi*, in quo præcipue invehitur in hæreticos Eutychianos & Nestorianos, nec non in Orthodoxos Chalcedonenses; unam quidem statuens in Christo Domino naturam, sed confusionis, commistionis & mutationis expertem. Vide quæ de ipsius Systemate dicta sunt a nobis Tom. 2. Bibl. Orient a pag. 25.

Tractatus I. *de Trinitate*, *Sententiam*, ut vocat, seu *Caput* 1. complectens. Avulsis prioribus duobus foliis, incipit Prologus fol. 1. [Syriac text] Opus vero ipsum incipit fol. 2. [Syriac text]

Tractatus II. *de Incarnatione Unigeniti*. [Syriac text] fol. 18. Initium. [Syriac text] Dividitur in [Syriac text] *Sententias*, seu Capita VIII. quorum I. [Syriac text] *Sententia* 1. *adversus Phantasiastas*. fol. 23. Initium. [Syriac text]

[Syriac] *Sententia* II. *adversus duarum naturarum assertores*, fol. 24. Initium. [Syriac] *Sententia* III. fol. 31. Initium. [Syriac] IV. [Syriac] *Sententia* IV. fol. 35. a terg. Initium. [Syriac] V. [Syriac] *Sententia quinta*, f. 40. Initium. [Syriac] VI. [Syriac] *Sententia sexta*, fol. 47. Initium. [Syriac] VII. [Syriac] *Sententia septima*, fol. 59. a terg. Initium. [Syriac] VIII. [Syriac] *Sententia octava*, fol. 80. Initium. [Syriac]

- *Tractatus* III. *de Dispensatione in earne Unigeniti Filii Dei*. [Syriac] fol. 88. a terg. Initium. [Syriac] Dividitur in Quinque Sententias: quarum I. [Syriac] *Sententia prima, Quomodo sentiendum sit de eo, Deus homo factus est*. fol. 90. a terg. Initium. [Syriac] II. [Syriac] *Sententia secunda*, fol. 112. Initium. [Syriac] III. [Syriac] *Sententia tertia*, fol. 121. a tergo. Initium. [Syriac] IV. [Syriac] *Sententia quarta*, fol. 128. Initium. [Syriac] V. [Syriac] *Sententia quinta*, fol. 141. Initium. [Syriac]

Adnotatio Librarii, fol. 161. [Syriac] *Absolutus est hic Liber Anno Alexandri octingentesimo septuagesimo quinto, mense Nisan* (Aprili) *die vigesima*: nimirum, Anno Christi 564. Pertinuit olim hic Codex ad Abrahamum, & ad Jacobum Episcopos; quemadmodum fol. 161. versa pagina adnotatur, his verbis: [Syriac] *Abrahami Arabum Episcopi, ad multos annos*: & literis Græcis majusculis; ΑΒΡΑΜΗΟΥ [sic] ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΗΜΩΝ *Abramii Episcopi nostri*. Cetera legi nequeunt. Et mox. [Syriac] *Liber hic Philoxeni Mabugensis spectat ad religiosum Dominum Jacobum Episcopum Mabugensem*.

CXXXVIII.

Codex pervetustus, in fol. membraneus, constans foliis 136. stronghylis Syriacis literis exaratus, & in tres columnas distinctus, inter Codices Nitrienses olim Vigesimus sextus; quo continentur,

I. Xenaiæ, seu *Philoxeni*, *Episcopi Mabugensis*, *sive Hierapolitani*, *Liber de Uno ex Trinitate incarnato & passo*, in Tractatus X, distributus, [Syriac]

Tractatus I. [Syriac] fol. 1. Initium, [Syriac]

[illegible]

Caussam occasionemque hujus scriptionis enarrat: nimirum, ut anonymi cujusdam Eutychianistæ errores confutaret, quos fol. 5. & seq. refert, simulque objectionibus responderet, quibus doctrinam Xenaiæ circa Verbi Incarnationem is impetebat.

Tractatus II. [illegible] fol. 9. a terg. Initium. [illegible] Ait, ab Anonymo reprehensum se esse, quod scripsisset, Unum de Trinitate, descendisse de cælo, incarnatum fuisse, & passum. Ostendit autem, id de persona Verbi optime dici: Deus enim Verbum, Filius Dei, unus est de Trinitate, una nempe ex tribus Personis; & ipse solus est incarnatus.

Tractatus III. [illegible] fol. 18. a terg. Initium. [illegible]

Tractatus IV. [illegible] fol. 30. a terg. Initium. [illegible]

Tractatus V. [illegible] fol. 40. Initium. [illegible]

Tractatus VI. [illegible] fol. 49. Initium. [illegible]

Tractatus VII. [illegible] fol. 59. Initium. [illegible]

Tractatus VIII. [illegible] fol. 69. a terg. Initium. [illegible]

Tractatus IX. [illegible] fol. 86. Initium. [illegible]

Tractatus X. [illegible] fol. 98. Init. [illegible]

In fine hujus Tractatus, f. 114. a terg. Xenaias sic concludit: *Subjiciam autem in fine hujus Dissertationis ipsa blasphemiarum tuarum verba, eamque Confutationem, quam adversus nostram doctrinam concinnasti: ut hoc pacto ex tuorum verborum lectione errorem tuum unusquisque per se comprehendere possit: deinde Epistolam quoque describam, quam ad Monachos transmisi, quamque ejusmodi blasphemiis impugnasti.* Textum Syriacum, & fusiorem hujusce Operis synopsim vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 27.

II. *Adversarii Capita*, quæ sunt hactenus a Xenaia impugnata. [illegible] fol. 114. a terg. Initium. [illegible]

III. *Xenaiæ Responsio*, ad Capita Adversarii. [illegible] fol. 119. Initium. [illegible]

IV. *Xenaiæ Epistola ad Monachos*, quæ fuit caussa dissidii ipsum inter &

Adverfarlum. [illegible] fol. 120. Initium. [illegible]
Vide fupra Cod. CXXXV. fol. 13. a terg. & Cod. CXXXVI. fol, 29. a t. & Tom. 2, Bibl. Orient. pag. 37.

V. *Authoritates Patrum*; a Xenaia allegatæ, ad oftendendum, Unum ex Trinitate paffum, vere recteque de Chrifto prædicari. [illegible] fol. 123. Initium, [illegible]

Teftimonia Patrum hæc funt, [illegible] fol. 123. a terg. I. [illegible] *S. Ephrem* de Sermone, cujus initium: *Gratia appropinquavit oribus blafphemis*. Ejufdem. [illegible] Ejufd. ex Hymno de Rogationibus. E. [illegible] E. ex Hymno Undecimo. E. [illegible] ex Hymno, in illud, *In principio erat Verbum.* E. fol. 124. a terg. [illegible] ex Libro adverfus Judæos & Hæreticos. II. *Johannis Chryfoftomi*. [illegible] ex Homilia de Sacerdotio, fol, 124. a terg. [illegible] Ejufdem [illegible] ex Hom, 2. in Matthæum, fol. 125. III. *Eufebii Emefeni*. [illegible] ex Hom. de Fide, fol. 125. Ejufdem. [illegible] ex Hom. de novis mutationibus. Ejufdem. [illegible] ex Hom. quam habuit Beryti. IV. *Cyrilli*. [illegible] ex Epift. ad Neftorium anathematizatum, f. 125. a terg. Ejufdem. [illegible] ex Fide. V. *Johannis Chryfoftomi*, in Matthæum, & in Pfalmos fol. 125. a terg. VI. *Sancti Ephrem*. [illegible] ex Hymnis de Ecclefia. Ejufdem. [illegible] ex Hymnis de Nativitate. VII. *Eufebii Emefeni* ex Hom. de novis mutationibus, fol. 127. VIII. *Athanafii*, Ibid. IX. *Attici Epifcopi* ex Epift, [illegible] *ad Eupfychium*. Ibid. X. *Bafilii*. Ibid. XI. *Cyrilli* ex Epift. ad Neftorium, Ibid. Ejufdem ex Epift. ad Succenfum Epifcopum Cæfareæ. XII. *Gregorii Thaumaturgi*, fol. 128. XIII. *Eufebii Emefeni*. XIV. Athanafii ex Epift. ad Epictetum, XV. *Attici Epifcopi*. XVI. *Theophili* Epifc. Alexandrini f. 129. XVII. *Alexandri* Epifc. Alex. XVIII. *Bafilii*. XIX. *S. Ephrem*. XX. *S. Cyrilli*. XXI. fol. 129. a terg. *Athanafii*. XXII. *Bafilii*, Ejufdem in Pfalmum LX. XXIII. fol. 130. *S. Ephrem*. XXIV. *Johannis Chryfoftomi*, XXV. f. 130. *Eufebii* ex Hom. de Fide. XXVI. *Cyrilli* ex Epift, ad Neftorium. E. ex Epift. ad Valerlanum, XXVII. fol. 132, *S. Ephrem*, in illud, *Gratia appropinquavit oribus blafphemis*. Ejufdem ex Hymno de Rogationibus. Ejufdem. [illegible] ex Hymno de Nicomedia. E. [illegible] Ex Hymno de Fide. E. ex Hymno de Ecclefia. Ejufdem fol. 133. [illegible] ex Libro de Martyribus Nifibenis. E. [illegible] ex Hymno de Saba Juliano. E. [illegible] ex Cantico, de Sponfa Regis. XXVIII. fol. 133. a terg. *Johannis Chryfoft.* in Johannem. XXIX. *Athanafii* ad Epictetum Corinthi Epifcopum, f. 134. XXX. *Bafilii* ex Epift, ad Virginem lapfam.

VI. *Corollarium* hujus Operis. [illegible] fol. 135. Contra Adverfarii objecta, Xenaias Patrum allatas a fe Authoritates in quinque Propofitiones colligit: cujus fententiam Syriace, &

& Latine exhibuimus Tom. 2. Bibl. Orient. a pag. 28.

Is Codex ſcriptus eſt anno Chriſti 581. ut hæc oſtendunt anonymi Librarii verba, quæ fol. 136. ad calcem, leguntur. [illegible] *Explicit Liber hic de Sancta Trinitate, deque Unigeniti Verbi Dei Incarnatione, Anno Græcorum 892. die 30. Thamuz* [Julii.] *Deo autem gloria in ſeculum ſeculorum, Amen.*

CXXXIX.

Codex in 4. membraneus, conſtans foliis 156. ſtronghylis literis pervetuſtis exaratus, inter Codices Syriacos Nitrienſes olim Vigeſimus octavus; quo continentur.

I. Johannis Cæsareæ Episcopi, *adverſus Monophyſitas, Apologia pro Sacro Concilio Chalcedonenſi.* [illegible] fol. 1. Deeſt initium Prologi. Incipit Codex ab iis verbis. [illegible] Ubi Johannes præmiſſis Symbolis, *Nicæno*, & *Conſtantinopolitano*, ad oſtendendum, duas eſſe in Chriſto Domino naturas, unione hypoſtatica in una perſona unitas, ſine confuſione, ſine mutatione, & ſine commiſtione, adducit ex S. Cyrillo Alexandrino Authores numero CCXLIV. Deſinit fol. 62. in hæc verba. [illegible] *Hucuſque Capitula ab Adverſario excerpta ex Libris S. Cyrilli, quibus is arbitratur, ſuam ſe ſtatuere poſſe Sententiam.*

II. *S. Severi Presbyteri, & Abbatis Monaſterii in Paleſtina, qui poſtmodum fuit Patriarcha Antiochiæ*, Liber inſcriptus *Philalethes*, ſeu Reſponſio ad Apologiam præfati Johannis Epiſcopi Cæſareæ. [illegible] fol. 62. Severus heic nominatur *Presbyter & Abbas Monaſterii, in Paleſtina ſiti.* Ex quo conſtat, hunc ab ipſo Librum fuiſſe compoſitum, quum adhuc Presbyter eſſet, & Monachus in Monaſterio Romani & Mamæ inter Gazam, & Majumam, in Palæſtina ſito. Quemadmodum autem a Librario Jacobita titulus *Sancti* perperam eidem adtribuitur, ita etiam ſpecioſo *Abbatis*, ſive *Archimandritæ* titulo eundem falſo exornat, quum is Monachus tantum fuerit: & ex illo Monaſterio, quod hæreſi Eutychianæ faveret, expulſus, Conſtantinopolim ſe receperit, ut Monachorum ſuæ ſectæ Apocriſiarium ageret: ubi Anaſtaſii Imperatoris gratiam captavit, ita ut ab ipſo in Antiochenam Sedem, anno 512. intruſus ſit. Incipit Philalethes, fol. 62. in hæc verba. [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Temeraria illius, qui Librum Capitulis distinctum scripsit, & sacrilega voluntas, occasionem quidem praetexuit, deliria atheorum Eutychianistarum confutandi; re autem vera Apologiam concinnaudi pro iis, quae Chalcedone a Synodo, ibi impie congregata, definita sunt, quae unum Dominum ac Deum nostrum Jesum Christum in duos dividit, quum duas post adunationem naturas asserit. At vero Apologia, qua infra ponitur, unumquodque ex illis Capitulis in examen diligentissime vocabit, integras S. Cyrilli sententias recitando, quas libelli illius auctor impie detruncat, modo illis de suo addens, modo ex illis detrahens. Sane quum nos semper veritatis cultores simus, Cyrilli mentem ex ipsius verbis ostendemus, qui ubique unam Dei Verbi incarnati naturam profitetur: atque ea est vera, doctrinaeque Cyrilli conformis sententia. Nomen autem Libri, Cyrillus est, sive Philalethes, hoc est, Veritatis Amator, adversus illos, qui hunc depravant, detruncant, discerpunt, eo nempe consilio, ut Emmanuelem dividant, dum ejus duas esse post adunatiouem naturas adfirmant. Tom. VI. Concil. Labb. edit. Paris. pag. 315. citatur hic Severi Libellus *adversus Johannem Episcopum Caesareae Palestinae*. Anastasius quoque Sinaita in *Hodego*, seu Duce viae, (ex interpretatione Jacobi Gretseri, Ingolstadii anno 1606. pag. 91.) cap. VI. exponens, *Unde monocula Severi fides pullulaverit*, de eodem Severi adversus Johannem Caesareensem libro sic scribit: „ Post aliquot igitur annos Timotheus Monophysitarum Alexandriae Episcopus, statim adversus Chalcedonense Concilium, ac Leonis Romani Pontificis Volumen libros conscripsit. Defenderunt „ Concilium Johannes Caesareensis Grammaticus, & alii plurimi scriptis verissimis. Pulsus igitur Antiochia Severus ob prava dogmata, quae contra „ Chalcedonense docebat Concilium, proficiscitur Alexandriam, serpentium, „ hoc est, Catholicae Ecclesiae hostium, lustrum: scriptisque Caesareensis, „ & aliorum, qui pro Concilio scribebant, permultis Patrum ac Scripturae „ sententiis, probationibus, ac demonstrationibus instructis, obiter perlectis, extemplo cum contra Johannem Caesareensem scripsit, tum, quod „ Aquila in veteri Scriptura fecit, prava interpretatione compluribus sententiis & testimoniis de Christo perversis ac mutilatis, & quae in contrarium „ studio ferretur, (vero scilicet, ac religioni Christianae consentaneo) falsa „ editione Judaeis ad perniciem relicta, idem ipse quoque Severus patravit. „ Haec Anastasius, errore quidem veniabili, dum ait, Severum scripsisse *adversus Johannem Caesareensem*, postquam Patriarcha Antiochiae jam factus, propter haeresim coactus fuit e Syria in Aegyptum profugere. Atqui ex ipso Libri a Severo compositi titulo manifestum fit, id operis a Severo lucubratum fuisse, dum adhuc Presbyter & Monachus in Coenobio Palaestinae esset.

Adnotatio Librarii, fol. 156. a terg. [illegible] [illegible] *Admissus fuit Liber iste in Bibliothecam Sacri Monasterii Sancti Davidis, diebus Abbatis Danielis & Presbyteri Simeonis oeconomi, unacum reliquis Presbyteris & Diaconis.* Quantum autem ex forma characteris colligi potest, octavo Christi seculo videtur exaratus.

Codex

C X L.

CODex in fol. membraneus, constans foliis 145. stronghylis pervetustis literis exaratus, inter Codices Syriacos Nitrienses olim vigesimus nonus; quo continentur,

I. PAULI CALLINICENSIS *Præfatio, de multiplici Corruptionis significatione.* [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Paulus hic fuit Callinici urbis in Osrhoena provincia Episcopus; quum autem ob hæresim Monophysiticam, & quod Synodum Chalcedonensem rejiceret, Sede sua, Justini Imperatoris jussu, anno 518. pulsus fuisset, in urbem Edessam confugiens, Severi Libris e Græco in Syriacum convertendis operam impendit; quemadmodum Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 46. diximus. Hanc autem Præfationem, *De multiplici Corruptionis significatione*, Severi ipsius Libris, adversus Julianum Halicarnassæum Incorruptibilitatis adsertorem scriptis, præmittit, in hæc verba concludens. [illegible] *En igitur ex inspiratis divinitus Scripturis nomen Corruptionis diversimode usurpatur. At vero sacrosanctam Domini nostri carnem nemo fidelium credit, aut peccati, aut plenæ resolutionis corruptioni obnoxiam fuisse: non enim peccatum fecit, neque dolus inventus est in ore ejus, neque caro ejusdem vidit corruptionem, sicut scriptum est. Unde anathemati subjacet, qui aliter senserit. Dicendum ergo, Dei Verbi, qui seipsum voluntarie exinanivit, carnem corruptioni, quæ ex indetrectabilibus passionibus constituitur, subjacuisse, utpote quæ tum nostræ carni æqualis erat, tum affectionibus nostris similis, præter peccatum: atque ita cogitandum & sentiendum esse, ab ipsius Verbi ministris definitum est; quemadmodum opus hoc impigre evolventi, Dei ope, constabit.* Adnotatio Librarii, f. 2. a t. [illegible] *Explicit Præfatio, Quomodo intelligenda sit hujus Libri sententia ei, qui ipsum evolverit.*

II. *Epistola Juliani Episcopi Halicarnassi ad S. Severum Patriarcham Antiochiæ.* [illegible] fol. 2. a terg. Initium. [illegible] Originem disputationis de Incorruptibilitate, vel Corruptibilitate Corporis Christi circa annum Christi 520. inter Severum & Julianum exortæ, Leontius Byzantinus Lib. de Sectis, cap. 5. sic enarrat. *Pulsus ab Antiochena Sede* (Anno 518.) *Severus, Alexandriam secum abduxit Julianum Halicarnassensem Episcopum; ubi mota est inter ipsos quæstio de Curruptibili & Incorruptibili: ac Severus quidem ajebat, Christi Corpus corruptibile esse; Julianus contra, incorruptibile esse, affirmabat. Gajanus Juliani sententiam sectabatur, Severi Theodosius.* Liberatus Diaconus in Breviario Hist. Eutychianistarum, cap. 18. *Alexandriæ mortuo Dioscoro juniore, Timotheus Ecclesiæ ipsius susceperat Episcopatum, a quo gratissime suscepti Severus & Julianus, sedebant ad Laborem* (al. ad Labranum) *Sub isto Timotheo de Corruptibili, & Incorruptibili apud ipsam Ecclesiam quæstio mota est, hoc modo. Requisivit quidam Monachus Severum, quid oporteret dicere, Corpus Domini nostri Jesu Christi, Corruptibile, an Incorruptibile. Ille respondit ei: Sanctos Patres Corruptibile illud dixisse,*

xisse. . Hoc audientes quidam Alexandrinorum, quum requisivissent Julianum in alto loco sedentem, quid & ipse diceret de eadem quaestione; ille dixit, Sanctos Patres contraria dicere. Horum itaque singuli statuere responsum proprium volentes, scripserunt libros adversus alterutrum. Qui venientes in multitudinem civitatis, Ecclesiam illam diviserunt. Et alios quidem fecerunt Corrupticolas appellari; verum Incorruptibilis assertores, Phantasiastas. Hæc Leontius & Liberatus. At ex nostro præstantissimo Codice, qui anno Christi 528. est exaratus, rei gestæ series clarius enarratur. Nam primum quidem dicitur Julianus scripsisse ad Severum, exortos fuisse ibi (hoc est Alexandriæ) quosdam, qui asserebant, Corpus Christi fuisse *Corruptibile*: simulque rogat, ut quid ipse sentiret, sibi significet: se enim existimare illud non fuisse corruptibile. Citat autem pro Corruptibili, Epistolam S. Cyrilli ad Succensum, & Prosphoneticum ad Theodosium: pro Incorruptibili autem, [illegible] *Orationem sexagesimam septimam, de Sancta Virgine Deique Genitrice, in qua dicitur, Corpus Domini nostri non subjacuisse corruptioni, quæ est ex peccato.* Ubi patet, Julianum non intellexisse, quo sensu Corpus Christi dicitur corruptibile, hoc est, famis, sitis, passionis, mortisque capax, & quo sensu incorruptibile; hoc est, incapax earum passionum, quæ ex peccato nascuntur.

III. *Severi Patriarchæ Responsio ad Julianum.* [illegible] fol. 2. a terg. Initium. [illegible] Accepto, unacum laudata Juliani Epistola, qui missus dicitur ab eodem Juliano, non tamen in hoc Codice exstat, Tomo, Severus Juliano respondet, se contrariæ opinionis esse, non quidem contradicendi pruritu, sed veritatis propugnandæ caussa; jamque Librum, quo Orthodoxam sententiam tueretur, scribere se cœpisse, tametsi exul & profugus, librorum præsidio destitutus esset. Addit Severus: [illegible] *Equidem scio, hanc ipsam quæstionem Constantinopoli jam motam fuisse; sed ex iis, quas produxi, Patrum doctrinis sedatam, exstinctamque.*

IV. *Juliani ad Severum Patriarcham* Epistola secunda. [illegible] fol. 3. Initium. [illegible] Sibi a Severo exponi postulat Julianus, quid ipse de S. Patris Cyrilli Doctrina sentiat, qui alicubi scribit, Carnem Christi corruptioni non subjacuisse, alicubi vero dicit, mirum fuisse, quod Corpus illud natura corruptibile, quod Christus assumserat, sine corruptione e sepulcro resurrexit: & se, ipse quidem ait, minime dubitare, quin tantus Pater sibi non repugnet, sicuti a se invicem non dissentiunt Paulus & Jacobus, quamvis alter ipsorum asserat, hominem per fidem salvari, alter vero, fidem sine operibus mortuam esse.

V. *Severi ad Julianum* Responsio. [illegible] fol. 3. Initium. [illegible] Pauli & Jacobi verba exponit, quo pacto alter ab altero non dissentiat; Julianum autem carpit, quod non

non per modum interrogationis, a se quæsierit hujusce quæstionis solutionem, sed ad confirmandam suam ipsius sententiam de Incorruptibili, compositum a se Tomum in vulgus emiserit: id quod ait Severus, sibi maxime displicuisse. Quamobrem de Juliani facto conqueritur, additque, responsionem suam noluisse se in publicum proferre, eo quod opportunius fore censebat, ut totius rei judicium ad Philoxenum & Eleusium referretur. Ad pacem denique ineundam Julianum hortatur, indecens esse inquiens, novas inter Catholicos turbas potius excitari, quam adversus hæreticos stylum acuere. Ita Severus inter Catholicos sectam suam numerari contendebat. Porro *Philoxenus*, a Severo heic memoratus, Hierapolis Episcopus fuerat, Xenaiæ nomine notus, & ob hæresim Monophysiticam in exilium pulsus; *Eleusius* vero, qui ab aliis *Eleusinius* adpellatur, Sasimorum in Cappadocia secunda Episcopatum obtinebat, testibus Liberato in Breviario Cap. 19. Evagrio Hist. Eccl. Lib. 3. cap. 31. atque Theophane in Chronico.

VI. *Juliani ad Severum* Epistola tertia. [Syriac text] fol. 5. Init. [Syriac text] Tantum abfuit, ut Severi monitis Julianus acquiesceret, ut duos potius Severi Libros, quorum alter [Syriac text] *Philalethes*, alter [Syriac text] *de Proprietatibus* inscriptus erat, in suæ sententiæ defensionem advocarit. Quin & Severo exprobrat, quod dilata ad annum propositæ quæstionis solutione, caussam præbuerit, ut scriptum suum, se licet invito, in eorum manus, qui controversiam ab ipso dirimi exspectabant, incideret, & ad remotas etiam regiones transmitteretur; quodque de re, ut sibi videbatur, dubia amice se consulentem, hæreseos tum circa Corporis Christi Incorruptibilitatem, tum circa alia Catholicæ fidei dogmata, accusaret, cunctosque admoneret, ut sese ab ipsius communione segregarent: ac proinde factum fuisse, ut a contrariæ opinionis propugnatoribus, hæreseos ubique terrarum infamia notaretur; se tamen a sententia de Incorruptibilitate Corporis Christi nequaquam dimoveri posse.

VII. *Epistola Severi Patriarchæ Antiochiæ ad Julianum Halicarnassi Episcopum*; in qua ostendit, quid nos doceant Scripturæ, & Patres earum interpretes, sentiendum esse, atque prædicandum circa Incorruptibilitatem sanctissimi Corporis Dei magni & Salvatoris nostri Jesu Christi. [Syriac text] fol. 6. Initium. [Syriac text] Juliano respondet Severus, acriter eum increpans, quod mordaci dicendi stylo usus fuisset: ejusque falsam opinionem, circa Incorruptibilitatem Corporis Christi, prout ab ipso Juliano exponitur, adductis in medium non paucis Sanctorum Patrum testimoniis, abunde confutat. Quæ autem a Severo proferuntur Patrum auctoritates, hæ sunt. Videlicet. I. *Gregorii Theologi*, ex Orat. adversus Julianum: & ex Epist. ad Cledonium: & ex Orat. de Baptismo: & ex Orat. [Syriac text] *De Sancta semperque Virgine Dei genitrice Maria*. II. *Johannis Episcopi Constantinopolitani* ex Homilia in Epist. ad Romanos: & ex Commentar. in Matthæum: & ex Homil. 64. in Johannem: & ex Homil. 85. in Johannem. III. *Cyrilli*, ex

Lib. xii. Commentar. in Johannem: & ex Orat. ad Theodosium Imp. cui nomen *Prosphoneticus*: & ex Lib. 2. Thesaurorum: & ex Lib. x. in Johannem: & ex Lib. adversus Diodorum: & ex Tomo iv. & v. adversus blasphemias Nestorii. v. *Athanasii*, ex Orat. 3. Libri de S. Trinitate adversus Arianos: & ex Lib. 2. contra Arianos. vi. *Theodoti Ancyræ Episcopi*, de Rubo incombusto, ouem vidit Moses. vii. *Cyrilli*, ex Hom. 13. in Epistolam primam ad Corinthios: & ex Hom. 6. in Epist. ad Colossenses: & ex Hom. 4. in Epist. ad Hebræos: & ex Hom. de Fide adversus Apollinarium: & ex Epist. de duobus hircis. viii. *Gregorii Episcopi Nyssæ*, ex Homilia parænetica, & ex lib. adversus Eunomium: & ex Hom. 4. de Beatitudinibus. ix. *Procli*, ex Epist. ad Armenios. x. *Irenæi Episcopi Lugduni* in Gallia, discipuli S. Polycarpi Episcopi Smyrnæ, ex Lib. 3. [illegible] *De Refutatione, & Eversione falsæ scientiæ*. xi. *Johannis Hierosolymitani*, [illegible] *Cujus diebus ex Divina revelatione pretiosum Corpus Stephani Protomartyris repertum fuit*. (Notanda hæc Severi verba fol. 15.) ex Apologia. xii. *Johannis Episcopi Constantinopolitani*, ex Hom. in Nativitatem Domini. xiii. *Gregorii Thaumaturgi* de Incarnatione, & Fide. xiv. *Ignatii Theophori* & Martyris, ex Epist. ad Ephesios. xv. *Cyrilli*, ex Epist. ad Acacium Episcopum Scythopolis: & ex lib. 12. in Johannem. xvi. *Johannis Episcopi Constantinopolitani*, in Epist. 1. ad Corinthios. xvii. *Epiphanii Episcopi Salaminæ* in insula Cypri. xviii. *Severi* ipsius ex Homilia Antiochiæ olim habita de S. Virgine Maria, fol. 19. xix. Iterum *Irenæi* ex lib. 3. de refutatione & eversione falsæ scientiæ, f. 19. a t. xx. *Gregorii Theologi* ex Epist. ad Cledonium. xxi. *Epiphanii* ex Ancorato. Adnotatio Librarii, fol. 20. [illegible]

[illegible]

Explicit Epistola composita a Sancto, Christique amatore Severo Antiochiæ Episcopo ad Julianum Halicarnassensem Episcopum, de Incorruptibilitate sanctissimi Corporis Domini, Dei & Servatoris nostri Jesu Christi, qui est Verbum ex Patre: cui gloria in secula Amen; Amen. Librarius Jacobita Severum ubique *Sancti* titulo perperam exornat.

VIII. *Liber Severi Archiepiscopi Antiocheni adversus Julianum Halicarnassensem Episcopum*: in quo ostendit, quo pacto Divinæ Scripturæ, Sanctique Doctores, qui illas interpretati sunt, doceant sentiendum, dicendumque de Incorruptibilitate sanctissimi Corporis Dei magni & Salvatoris nostri Jesu Christi. [illegible] fol. 20. Initium. [illegible] Congestis Patrum auctoritatibus docet, Christi Domini Corpus, ante Resurrectionem quidem corruptibile, hoc est, passibile & mortale fuisse, post Resurrectionem vero, passionibus & morti haudquaquam obnoxium. Citantur hæc Patrum testimonia. *Dionysii Patriarchæ Alexandriæ* Epist. ad Dionysium, & Cornelium & Stephanum Romanos Pontifices. *Epicteti Episcopi Corinthiorum* ad Athanasium. *Athanasii* de Incarnatione Verbi. *Cyrilli*

rilli ad Tiberium Diaconum & fratres, qui cum ipso erant. [illegible] Et ex lib. 1. in Johannem. *Basilii* ad Amphilochium de Spiritu Sancto. *Cyrilli* Epist. ad Theodosium Imp. & lib. 6. in Johannem, & Hom. 45. in Lucam. *Johannis* Episc. Constantinop. in Epist. ad Romanos; & Homil. 80. in Johannem. *Cyrilli* adversus Diodorum: & lib. 10. in Johannem: *Gregorii Nysseni* Serm. parænetic. *Jo. Chrysost.* Hom. 67. & 85. in Johannem. *Cyrilli* lib. 12. in Johannem. *Procli* Homil. habita in Ecclesia Anthemii: [illegible] *Cyrilli* Epist. ad Monachos, eujus initium. [illegible] *Jo. Chrysost.* in Epist. ad Coloss. & ad Ebræos, *Athanasii* Orat. de Fide adversus Apollinarium; & Orat. in Theophania, & lib. 3. de Trinitate adversus Arianos: *Julii Papæ* Serm. de Unione Christi. [illegible] *Cyrilli* ex lib. Thesaurorum, & ex libro, qui inscribitur *Scholia*. [illegible] *Gregorii Nysseni* ex libro Parænetico, & ex lib. adversus Eunomium: *Procli* Epist. ad Armenios: *Cyrilli* Epist. ad Imperatricem, & adversus Diodorum: *Attici Constantinop.* Hom. in Nativitatem Domini: *Procli* Epist. ad Episcopos Orientis: *Cyrilli* Prosphonetico ad Theodosium, & lib. 12. in Evangelium Johannis: & Epist. ad Monachos: *Athanasii* Apologia pro Dionysio: *Jo. Chrysost.* Hom. 27. in Evang. Johannis: *Cyrilli* Orat. Quod unus est Christus. *Athanasii* Orat. de Fide adversus Apollinarium. *Greg. Theologi* Epist. ad Cledonium, & Orat. de Baptismo: *Epiphanii Episc. Salaminæ*, seu Constantinæ in Cypro insula, lib. adversus hæreses: *Athanasii* Epist. ad Epictetum: *Cyrilli* adversus Capita Theodoriti. *Greg. Theologi* Orat. in Theophania. *Cyrilli* Tomo quinto adversus blasphemias Nestorii. *Athan.* lib. 3. de Trinitate adversus Arianos: *Cyrilli* lib. 12. in Evang. Matth. & orat. 8. Libri secundi adversus Julianum: *Greg. Theologi* Orat. de Spiritu Sancto: *Athanasii* Epist. ad Maximum Philosophum: *Theophili* Epist. Neorstatica xxI. *Cyrilli* Epist. ad Acacium de Azazaele, sive de hirco emissario: *Epiphanii* ex Ancorato. Adnotatio Librarii, fol. 60. a terg. [illegible] *Explicit Liber primus.*

IX. *Octo Quæsita Hæreticorum*, totidemque *Severi* Responsa. [illegible] fol. 60. a terg. Initium. [illegible] *Quæsitum* 1. [illegible] *Responsio Orthodoxorum*, fol. 60. a terg. [illegible] Citantur, *Cyrillus* ex lib. adversus Diodorum, & ex lib. 12. in Evang. Johannis; *Jo. Chrysost.* in Epist. ad Romanos: *Proclus* ex Epist. ad Armenios: *Jo. Hierosolymorum Episcopus*. [illegible] *Cujus diebus repertum fuit pretiosum Corpus Stephani Protomartyris, ea, quæ scripsit de Synodo, quæ Chalcedone habita fuit, ad Timotheum Alexandriæ Episcopum, qui in certamine claruit*, fol. 61. a tergo.

Quæsitum II. *Hæreticorum*. [illegible] fol. 62. [illegible] *Responsum Orthodoxorum*. [illegible] fol. 62. a terg. Citantur, *Cyrillus* ex lib. 2.

Thesaurorum: *Gregorius Thaumaturgus* de Incarnatione & Fide: *Athanasius* ex lib. 3. de Trinitate adversus Arianos.

Quæsitum III. *Hæreticorum.* [illegible] *Responsum Orthodoxorum.* [illegible] fol. 63. Citantur, *Athanasius* de Epiphania Domini: *Cyrillus*, Solutio objectionis ad Tiberium Diaconum & fratres cum eo degentes.

Quæsitum IV. *Hæreticorum.* [illegible] *Responsum Orthodoxorum.* [illegible] fol. 63. a terg. Citantur, *Joh. Chrysostomus* Hom. 67. & 85. in Joh.: & Hom. 4. in Epist. ad Ebræos: *Theophilus* Episc. Alexandriæ in illud Evangelii, *Et circuibat Jesus per universam Galilæam, docens in Synagogis, & prædicans Evangelium regni, & sanans omnem morbum & infirmitatem in populo.*

Quæsitum V. *Hæreticorum.* [illegible] *Responsum Orthodoxorum.* [illegible] fol. 64. a terg. Citatur *Cyrillus* lib. 1. in Evangelium Johannis.

Quæsitum VI. *Hæreticorum.* [illegible] *Responsum Orthodoxorum.* [illegible] Citatur *Cyrillus* ex lib. 12. in Evangelium Johannis, & ex Epist. ad Acacium Episcopum Scythopolis.

Quæsitum VII. *Hæreticorum.* [illegible] *Responsum Orthodoxorum.* [illegible] f. 65. Citantur, *Ignatius Theophorus* Episc. Antiochiæ, ex Epist. ad Ephesios: *Athanasius*, ex lib. 3. de Trinitate adversus Arianos. *Gregorius Nyssenus* ex Orat. 3. adversus Eunomium: *Joh. Chrysostomus* in Evangelium Matthæi: *Epiphanius* Episc. Salaminæ ex libro Ancorato.

Quæsitum VIII. *Hæreticorum.* [illegible] *Responsum Orthodoxorum.* [illegible] f. 65. a terg. Adnotatio Librarii fol. 66. [illegible] *Expliciunt Quæsita Hæreticorum, & Capita adversus ea, desumta ex testimoniis eorum, qui mysterium Orthodoxæ Fidei tradidere.*

X. *Severi Patriarchæ Epistola ad Monachos Orientales.* [illegible] fol. 66. Initium, [illegible]

[illegible] *Sanctis Patribus, & Archimandritis sacrorum Cœnobiorum Orientis, & Presbyteris, & Diaconis, atque universis fratribus, qui in conversatione Monastica Deo grata vitam degunt. Severus in Domino nostro salutem. Audivi, magnas sacrorum Orientis Monasteriorum Ædes.* Laudata Monachorum Orientalium probitate, eorumque egregio rectæ fidei studio, gregem Christi commendat eorum precibus: tum enarrat, quæ ipse Severus per eum, qui Corpus Christi phantasticum statuit, dum illud naturalibus & irreprehensibilibus passionibus ante Resurrectionem suam obnoxium fuisse negat, incommoda pertulerit, ita ut in Palæstina & Syriæ provinciis tam ipse, quam ejus sectarii, illis, qui Fidem Chalcedonensem profitentur, in derisum & contemtum venerint. Se tamen, ait, ad extremum usque spiritum non destiturum pro Orthodoxis dogmatibus decertare. Subscribit Epistolam, hunc in modum, fol. 68. [illegible] *Subscriptio ejusdem Patriarchæ. Unitas in Sancta Trinitate, hoc est, Deus noster, custodiat Sanctitatem vestram, universamque fraternitatem, quæ vobiscum est, ut Divinum certamen præclare certetis in concordia, & perfecta patientia, & preces pro nostra vilitate fundatis. Salutem vobis dicit Spiritus meus. Salutate invicem in osculo sancto. Gratia vobiscum. Benedictus Deus in seculum, & laudabile nomen ejus in generationem generationum.*

XI. *Severi Patriarchæ Antiochiæ Sermo Apologeticus adversus Juliani Adpendicem*: ad eos nempe, qui sibi scripsere, Julianum non contentum iis, quæ initio male scripserat, alia insuper adjecisse scripta ad suam propugnandam sententiam. [illegible] fol. 68. a terg. Initium. [illegible] Conqueritur Severus de illatis sibi a Juliano calumniis, & quod ea, quæ prius ad suam propugnandam opinionem circa Incorruptibilitatem Corporis Christi scripserat, quæque ipse Severus impugnaverat, excogitatis nuper Additamentis sic resperserit, ut aliud esse scriptum videretur. Quum tamen utrobique una eademque sit ejusdem Juliani a recto deflectens sententia, illam unacum nova ista Adpendice refellendam adgreditur Severus, demonstrans, Corpus Christi corruptibile, hoc est, mortale, passionibusque naturalibus (excepto peccato) obnoxium fuisse ante suam Resurrectionem; post illam vero, prorsus incorruptibile: id quod & adlatis Patrum testimoniis confirmat. Citantur autem, *Cyrillus* lib. 15. [illegible] De Adoratione in Spiritu. *Joh. Chrysostomus* (nunquam tamen sub nomine Chrysostomi, sed, Johannis Episcopi Constantinopolis) Homilia 14. Partis secundæ in Epistolam 1. ad Corinthios. *Cyrillus*, adversus Theodoritum. *Basilius* lib. 3. adversus Eunomium. *Cyrillus* cap. 120. in Evangelium Lucæ: & lib. adversus Diodorum: & lib. 4. in Epist. 2. ad Corinthios: & Prosphonetico ad Imp. Theodosium: & Orat. adversus eos,

eos, qui dicunt; non esse faciendam Oblationem pro iis, qui in fide obdormierunt: & lib. 12. in Evangelium Johannis. *Gregorius Nyssenus*, cap. 24. & 27. de Constitutione hominis. *Johannes Episc. Constantinop.* Hom. 64. & 66. in Johannem, *Gregorius Theologhus* Orat. [illegible] De sepultura Basilii magni: & Orat. de Azymis. [illegible] *Job. Episc. Constantinop.* Hom. 14. & 16. Partis secundæ in Epist. 1. ad Corinthios. *Theophilus* Episc. Alexandr. in illud Evangelii; *Quum hæc loqueretur, multi crediderunt in eum*. *Gregorius Nyssenus* Orat. de Anima. *Basilius* Epist. ad Sozopolitanos: & Orat. de Jejunio: & lib. 12. in Evangelium Johannis. *Athanasius* Epist. ad Adelphium: & Orat. 3. libri tertii de Trinitate adversus Arianos: & Orat. de Incarnatione: & Orat. de Fide adversus Apollinarium. *Timotheus* Episc. Alex. Epistola scripta e loco exilii. *Greg.* Orat. 4. de Beatitudinibus. *Cyrillus* Responsione ad octavam Quæstionem. *Theophilus* in illud, *Circuibat Jesus totam Galilæam*.

XII. *Anathematismi Juliani, & Responsiones Severi*. [illegible] fol. 100. Anathematismus 1. [illegible] Reprehensio & Apologia Orthodoxi (sic Severus seipsum adpellat.) [illegible] Ibidem.

Anathematismus II. Juliani Phantasiastæ. [illegible] Reprehensio & Apologia Orthodoxi. [illegible] Ibidem.

Anathematismus III. Juliani Phantasiastæ. [illegible] Reprehensio & Apologia Orthodoxi. [illegible] Ex hoc Juliani Anathematismo patet, quo sensu ipse Corpus Christi incorruptibile dixerit, & quo sensu Julianistæ vulgo Phantasiastæ audiunt. Sic enim Julianus protestatur. *Qui dixerit, phantastice & adparenter Deum Verbum incarnatum hominemque factum, sustinuisse eas passiones, quæ in sacra Scriptura sunt scriptæ, non autem voluntarie pro nobis: anathema sit*. Eo recidunt reliqui Anathematismi Juliani.

Anathematismus IV. Juliani Phantasiastæ. [illegible] Reprehensio & Apologia Orthodoxi. [illegible] fol. 101.

Anathematismus V. Juliani Phantasiastæ. [illegible] Reprehensio & Apologia Orthodoxi. [illegible]

Anathematismus VI. Juliani Phantasiastæ. [illegible]

[Syriac text] Reprehensio, & Apologia Orthodoxi. [Syriac text]

Anathematismus VII. Juliani Phantasiastæ. [Syriac text] Reprehensio, & Apologia Orthodoxi. [Syriac text] fol. 102. a tergo.

Anathematismus VIII. Juliani Phantasiastæ. [Syriac text] Reprehensio & Apologia Orthodoxi. [Syriac text] fol. 104. Uterque hæreticus, Severus scilicet, ac Julianus in hoc conveniebant, quod unam in Christo naturam, sicut unam personam assererent; confundentes nempe, naturam cum persona. Notandum est autem, quod Monophysitæ, cujusmodi Severus & Julianus erant, semina Monothelismi jam jecisse deprehenduntur: uterque enim hoc loco, & unam Christi naturam, & *unam operationem* disertim propugnat, negatque in Christo duas esse naturas, duasque earum naturarum. [Syriac text] *Operationes*, & *Proprietates*.

Anathematismus IX. Juliani Phantasiastæ. [Syriac text] Reprehensio & Apologia Orthodoxi. [Syriac text] fol. 105.

Anathematismus X. Juliani Phantasiastæ. [Syriac text] Reprehensio & Apologia Orthodoxi. [Syriac text] fol. 106. Ex his Anathematismis colligitur, in hoc sententiam Juliani a Severo differre, non quod Julianus veritatem passionum Christi, mortisque ejus negaverit, sed quod adseruerit, Corpus Christi naturaliter tale fuisse, quale erat Corpus Adæ antequam peccasset, idest, non natura, sed voluntate Dei haud obnoxium passionibus & morti. Severus vero adfirmabat, Corpus Christi naturaliter & ex sua constitutione fuisse corruptibile, hoc est, obnoxium morti & passionibus naturalibus, excepto peccato.

XIII. *Se-*

XIII. *Severi Patriarchæ Antiochiæ Confutatio Atheisticæ ac Phantasticæ doctrinæ Juliani, ex Libro, cui titulus, Philalethes, hoc est, Veritatis amator.* [illegible] fol. 108. Initium. [illegible] In hac Dissertatione Severus Apologiam texit pro Philalethe, a se conscripto adversus Johannem Episcopum Cæsareensem: Julianus enim [inquit Severus] ut Corpus Christi Incorruptibile statueret, testimonia protulerat ex ipso Severi Philalethe. Hinc Severus productis ipsius Juliani verbis, demonstrat, Julianum ejusque adseclas, Manichæos esse, & Phantasiastas; mentem autem Sancti Cyrilli, cujus auctoritates in Philalethe recitantur, non intellexisse. Porro ex ista Severi pro Philalethe suo Apologia, fragmentum Græce citatur in collectione testimoniorum, sub nomine S. Johannis Damasceni, cap. 20. Vide Labbeum in Conspectu Operum Damasceni, pag. 54.

Adnotatio Librarii, fol. 145. a terg. [illegible] " Explicit Liber
" hic mense Aprili, anno Græc. 839. (*Chr.* 528.) in Edessa urbe Mesopotamiæ,
" diebus Domini Johannis filii Aphthonii, Abbatis Monasterii Seleuciæ Sancti Thomæ; opera & studio Domini Pauli Callinicensis, qui e Græco in Syriacum curavit convertendos hosce Libros sancti & beati Patriarchæ Domini Severi: videlicet, Librum illum magnum adversus Julianum, & alterum adversus Adpendicem, & alium adversus Manichæos, & pro Philalethe. Hic autem Liber spectat ad Dominum Sergium Romæum, Divina gratia Diaconum, qui illum sibi exarandum curavit pro sua salute, & pro spirituali progressu fratrum suorum, Librum, inquam, quem sanctus ac beatus Antiochiæ Archiepiscopus Severus composuit adversus Julianum Phantasiastam, qui veritatem salutaris & irreprehensibilis passionis, in Adparentiam convertit., &c.

Adnotatio altera initio Codicis, fol. 1. [illegible] " Ad honorem, & decus, & exaltationem hujus sacri
" Monasterii Deiparæ Syrorum, quod situm est in deserto Scetensi, comparandum curavit hunc Librum, unacum aliis pluribus, bis centum nempe &
" quin-

„ quinquaginta , humilis & peccator Moses , cognomento Nisibenus : qui ple-
„ rosque eorum emit , nonnullos autem dono accepit a quibusdam ; quum
„ ipse Bagdadum profectus est propter sacrum hoc Desertum , & propter Mo-
„ nachos in ipso commorantes . Ut Deus , pro cujus gloria , & pro eorum ,
„ qui in ipso legerint , utilitate , id laboris susceptum est , parcat ei , ipsiusque
„ defunctis , omnibusque , qui partem in iis habuere . Nemini autem per
„ vivum Dei Verbum fas esto , quemquam eorum sibi quomodocumque vin-
„ dicare , aut usurpare , aut memoriam hanc expungere aut delere , aut quid-
„ quam ex eo detruncare , aut eos ex hoc Monasterio abstrahere . Qui secus
„ ausus fuerit , anathema sit . Parce animæ tuæ . Advenerunt hi libri unacum
„ supra memorato Mose Abbate Anno millesimo ducentesimo quadragesimo
„ tertio (*idest Christi* 932) „ Subjungitur manu recentiori : [illegible] *Orate pro Gabriele peccatore* .

C X L I.

CODex in fol. membraneus , constans foliis 215. literis Syriacis stronghy-
lis pervetustis exaratus ; inter Syriacos Codices Nitrienses olim Trige-
simus primus ; quo continentur .

SEVERI PATRIARCHÆ ANTIOCHENI *Homiliæ Epithroniæ* , seu *Enthronisticæ* , a XLIV. ad Nonagesimam primam : quas Antiochiæ ad populum habuit . Universim sunt CXXV. quarum priores XLIII. desiderantur . Quæ vero in hoc Codice habentur , a *Jacobo Edesseno* e Græco in Syriacum sunt conversæ .

Præmittitur fol. 1. *Jacobi Episcopi Edesseni* Epistola de Punctis , & Orthographia Syriaca : quæ Epistola in hoc Codice est mutila , habetur tamen integra in Codice Syriaco , cui titulus , *Jacobi Edesseni Onomasticon* : ubi sic inscribitur . [illegible] *Epistola S. Jacobi Episcopi Edessæ ad religiosum & sanctum Georgium Episcopum Sarugensem , & per ipsum ad omnes librarios , qui hunc librum sunt descripturi* . Initium . [illegible] Sequitur .

Index Homiliarum *Severi* , quæ in hoc Codice exstant , f. 3. [illegible] Initium . [illegible]

Homilia quadragesima quarta . De commemoratione Sanctorum , quæ post hebdomadam Passionis & Resurrectionis Domini Dei , ac Salvatoris nostri Jesu Christi celebratur . [illegible] fol. 5. Initium . [illegible]

Homilia quadragesima quinta . In illud Apostoli ad Timotheum : *Exerce te ipsum ad pietatem : nam corporalis exercitatio ad modicum utilis est ; pietas autem ad omnia utilis est , promissionem habens vitæ præsentis & futuræ* : & in illud Salvatoris nostri ad Magdalenam : *Noli me tangere nondum enim ascendi ad Patrem meum* : & de Religiosissimi Imperatoris victoria , quæ nobis annunciata est . [illegible]

[illegible] fol. 7. Initium. [illegible]

Homilia quadragesima sexta. Cur media Pentecostes die conventum celebramus: & de congrua illa lectione Evangelii Johannis, ubi dicitur: *Quum jam medium Pentecostes transiisset, ascendit Jesus in templum, & docebat*: & quæ sequuntur. [illegible] fol. 11. Initium. [illegible]

Homilia quadragesima septima. De Ascensione Dei magni & Salvatoris nostri Jesu Christi. Secunda. [illegible] fol. 14. a terg. Initium. [illegible]

Homilia quadragesima octava. De Pentecoste, habita, dum in sequenti hebdomada, Feria sexta, Jejunium de more prædicaret. [illegible] fol. 17. Initium. [illegible]

Homilia quadragesima nona. In illud Apostoli ad Romanos: *Propterea sicut per unum hominem peccatum in mundum intravit, & per peccatum mors, & ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt; usque ad Legem enim peccatum erat in mundo: peccatum autem non imputabatur, quum Lex non esset: sed regnavit mors ab Adam usque ad Mosen, etiam in eos, qui non peccaverunt in similitudinem prævaricationis Adæ: qui est forma futuri*. Et in illud ejusdem Apostoli ad Corinthios: *Quum autem subjecta fuerint illi omnia, tunc & ipse Filius subjectus erit ei, qui subjecit sibi omnia, ut sit Deus omnia in omnibus*. [illegible] fol. 21. a terg. Initium. [illegible]

Homilia quinquagesima, de Sancto Leontio Martyre. [illegible] fol. 25. Init. [illegible]

Homilia quinquagesima prima, de Sancto Martyre Dometio. [illegible] fol. 27. Initium. [illegible]

[illegible]
Homilia quinquagesima secunda, de Macabæis. [illegible] fol. 29. Initium. [illegible]

Homilia quinquagesima tertia, de flagellis, quæ acciderunt urbi Alexandriæ. [illegible] fol. 35. Initium. [illegible] Agit Severus, primo, de munere Sacerdotum, quibus incumbere ait onus, annunciandi populis peccata eorum, & prædicandi poenitentiam. Deinde describit flagella Alexandriæ, & vicinis urbibus inflicta, inquiens: [illegible] *Novimus enim, temporibus tum nuper, tum olim elapsis, urbes, regiones, populos, & nationes, peccatorum pœnas persolvisse, & vel æstu, vel imbrium inundantia, vel frigoris flagello, vel locustarum multitudine, ortaque inde ciborum inopia, & alimenti necessarii defectu, miserum in modum laborasse, aut in gravissimos morbos incidisse, & complures aut morti, aut direptioni hostium traditos fuisse.* Hæc imminentia mala ut evitarent, hortatur Antiochenos ad frequentem Eucharistiæ sumtionem, cui adjunctum Jejunium commendat, inquiens. [illegible] *Nos quoque igitur* (instar Ebræorum) *obsignemus Divino Sanguine intellectuales domus nostræ portas, id est, os nostrum: atque ita vastatorem effugiemus: & Corpus Dei & Verbi incarnati comedentes, sanctisque interiora nostra replentes, abjiciamus a nobis omnem irrationalem & animalem affectum, ut simus contra diabolos, qui nobiscum præliantur, non modo invicti, sed etiam terribiles ac formidabiles; præsertim si Jejunium adjungamus; quæ est præstantissima contra pravos spiritus armatura; & liberi erimus ab hac præsenti, & ab illa futura ira, dignique efficiemur regno Cælesti, per Christum Jesum Dominum nostrum, cum quo Patrem & Spiritum Sanctum decet gloria, & honor, & potestas in seculum seculorum, Amen.* Horum flagellorum meminere historici omnes: sed præ ceteris audiatur Gregorius Abulpharagius in Anastasio Imperatore. [illegible] *Anno ipsius* (hoc est, Anastasii) *undecimo, accidit in regionibus Romanorum fames, multæque apparverunt locustæ, quæ totum fere frumentum absumserunt.*

Homilia quinquagesima quarta, in eos, qui post Preces, ad Theatrum sese contulerunt. His enim interesse spectaculis, nefas esse; sed debere unumquemque ad evitandum imminentis iræ flagellum, operibus poenitentiæ serio incumbere, & sancta ac adoranda Sacramenta frequenter percipere.

 [illegible]

[Syriac text] fol. 40. Initium. [Syriac text]

Homilia quinquagesima quinta. Syntacticon, seu Salutatio, quum ad sanctas villarum pagorumque Ecclesias, & ad sacra Monasteria esset profecturus. [Syriac text] fol. 46. Init. [Syriac text]

Homilia quinquagesima sexta, de suo ipsius in urbem Kennesrin [*hoc est, Chalcidem*] adventu, deque occursu populorum fidelium ejusdem civitatis. Interrupta ob interjectam a quibusdam Interrogationem. [Syriac text] fol. 47. a terg. Initium. [Syriac text]

Homilia quinquagesima septima: Quod detentus fuit a fidelibus Kennesrinensibus (*Chalcidensibus*) in Commemoratione Sancti Sergii Martyris, & de Baccho, qui una cum eo Martyrii lauream adeptus est. [Syriac text] fol. 50. Initium. [Syriac text]

Homilia quinquagesima octava: Quomodo in urbem Cyrum advenit: & de Dispensatione adventus in carne Christi Dei nostri. [Syriac text] fol. 53. Initium. [Syriac text]

Homilia quinquagesima nona, habita in urbe Cyro, de Dispensatione adventus in carne Christi Dei nostri, adversus Theodoriti blasphemias. [Syriac text] fol. 57. Initium. [Syriac text]

Homilia sexagesima, habita, quum a fidelibus urbis Cyri rogaretur, ut apud ipsos maneret, quo aliam ab ipso doctrinam acciperent, [Syriac text] fol. 60. a terg. Initium. [Syriac text]

Homilia sexagesima prima, de reditu suo, postquam sacra illa Monasteria visitaverat: habita in Commemoratione Sancti Praecursoris & Baptistae Johannis. [Syriac text] fol. 63. Initium. [Syriac text]

Homilia sexagesima secunda, de crepitibus ac tinnitibus in Palaestina emissis, & de carbonibus igneis, quos energumeni evomebant, quique ostensi fuere Sanctae Dei Antiochenae Ecclesiae. [Syriac text]

[illegible] fol. 66. a terg. Initium. [illegible] Loquitur de quibusdam terribilibus, quæ in Palæstina, & Syria videbantur: & de Terræmotu, qui nuper acciderat, quique plane diversus est ab eo, cujus meminerunt, Marcellinus in Chronico ad Consulatum Olybrii, Theophanes in Chronico, & Evagrius lib. 4. cap. 5. & 6. Nam hic contigit anno Christi 525. & 528. Severus autem circa finem anni 518. jam Antiochia exulaverat.

Homilia sexagesima tertia, de Nativitate Christi Domini. [illegible] fol. 71. Initium. [illegible]

Homilia sexagesima quarta: Quum rogatus fuit a quibusdam fratribus fidelibus, ut quam is in urbe Cyro adversus Theodoriti blasphemias habuerat, Homiliam ipsis repeteret: assumto, quod Commemorationi Infantium ab Herode occisorum conveniret, exordio, repetita fuit illa eadem Homilia, non paucis eidem, additis. Habita autem fuit in Ecclesia, quæ Κατὰ Καινὸν, hoc est, *Nova* nuncupatur, ubi Nestorianæ hæreseos vulpes latitabant. [illegible] fol. 77. Initium. [illegible] Hæc Homilia, excepto Procemio totidem verbis constat, ac alia numero LIX.

Homilia sexagesima quinta, de Sanctis Basilio & Gregorio: additis in fine laudibus Sancti Ignatii Theophori. [illegible] fol. 81. a terg. Initium. [illegible]

Homilia sexagesima sexta, de Luminibus [hoc est, de Epiphania Domini] [illegible] fol. 84. Initium. [illegible]

Homilia sexagesima septima, de Sancta Dei genitrice, semperque Virgine Maria. [illegible] fol. 88. a terg. Initium. [illegible]

Homilia sexagesima octava: Quod oportet nos jejunare. Habita in principio Jejunii Quadragesimalis. [illegible] fol. 92. a terg. Initium. [illegible]

Homilia sexagesima nona, de præparatione Ingressus in Baptisterium, qui fit de more post sanctam Resurrectionis festivitatem. Habita ad vesperas Ingressus Jejunii, quum sacrum Baptisterium clauderetur. [illegible]

[illegible] fol. 97. a t. Init. [illegible]

Homilia septuagesima, Parænetica tertia, habita Feria quarta Hebdomadæ Passionis de more. [illegible] fol. 99. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima prima, de Ascensione Dei magni & Salvatoris nostri Jesu Christi. [illegible] fol. 110. a terg. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima secunda, de depositione sacrorum membrorum, Sanctorum Martyrum Procopii & Phocæ in illa Æde, quæ vocatur Michaelis. [illegible] fol. 114. a terg. Initium. [illegible] De Templo Michaelis Archangeli, quod in Daphne Antiochiæ suburbio situm erat, vide Procopium de Bello Persico lib. 2. ubi refert, Chosroem Persarum Regem e Daphne profectum, Templum illud cum quibusdam ædibus incendisse.

Homilia septuagesima tertia, de Sancto Barlaham Martyre. [illegible] fol. 118. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima quarta, habita Feria sexta Hebdomadæ post Pentecosten, quum Jejunium de more celebraretur, in illam Lectionem ex Actibus: *Petrus autem & Johannes ascendebant ad Templum hora Orationis nona: & vir claudus ex utero matris suæ efferebatur:* &c. [illegible] fol. 119. a terg. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima quinta, de Sancto Juliano Martyre. [illegible] fol. 123. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima sexta, quum commemoratio precesque de more fierent pro omnibus pauperibus & peregrinis, qui sepulti sunt in loco, cui nomen Pandectes, & adhuc sepeliuntur: quumque multi nondum advenissent, habita fuit postmodum Homilia. [illegible] fol. 127. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima septima, de eo, quod absque ulla contradictione, diverso licet modo, narraverint Evangelistæ ea, quæ in Resurrectione Dei & Salvatoris nostri contigerunt, quæ & nos in singulis Dominicis ad nocturnum legimus. [illegible]

[illegible] fol. 130. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima octava, de Sanctis Martyribus, Taracho, Probo, & Andronico. [illegible] fol. 137. a tergo. Initium. [illegible]

Homilia septuagesima nona, in illud Salvatoris nostri ad Pharisæos & Scribas in Evangelio: *Vos autem dicitis. Si quis dixerit patri, aut matri: oblatio quæcumque a me, tibi proderit; non honorat patrem & matrem*. Et quomodo intelligendum est illud: *Non quæ intrant in os, coinquinant hominem, sed quæ procedunt ex ore*. Et adversus eos, qui gestant Phylacteria. [illegible] fol. 142. Initium. [illegible]

Homilia octogesima, de anniversaria Consecrationis suæ die: habita in Oratorio Sancti Martyris Romani, quum annus quartus inciperet: est autem prima. [illegible] fol. 148. Initium. [illegible]

Homilia octogesima prima, in illud Matthæi: *Quum venissent Capharnaum, accesserunt ad Petrum, qui didrachma exigebant, dicentes: Magister vester non solvit didrachma*. Et reliqua. [illegible] fol. 153. Initium. [illegible]

Homilia octogesima secunda, in illa Evangelii verba, quæ sequuntur ea, quæ in præcedenti Homilia sunt examinata: *In die illa accesserunt discipuli ad Jesum, dicentes: Quis putas, est major in Regno Cælorum*: Et reliqua. [illegible] fol. 160. a terg. Initium. [illegible]

Homilia octogesima tertia, de Nativitate Domini: est autem quarta, habita in Templo Sanctæ Dei genitricis Virginis Mariæ, postquam instauratum ampliatumque fuit a munificentissimo ac religiosissimo Imperatore Anastasio. [illegible] fol. 167. a terg. Initium. [illegible]

Homi-

Homilia octogesima quarta, de Basilio Magno, deque Gregorio Theologo: habita de more in Templo Theophori Martyris Ignatii. [illegible] fol. 173. Initium. [illegible]

Homilia octogesima quinta, de Luminibus. [illegible] fol. 177. Initium. [illegible]

Homilia octogesima sexta, de Sancto Antonio, qui primus in Ægypto vitam Monasticam & Anachoreticam duxit. [illegible] fol. 180. a terg. Initium. [illegible]

Homilia octogesima septima, de Jejunio. Quarta. [illegible] fol. 189. Initium. [illegible]

Homilia octogesima octava, de præparatione Ingressus de more in Baptisterium. [illegible] fol. 183. a terg. Initium. [illegible]

Homilia octogesima nona, in Parabolam illam, quæ est in Evangelio Lucæ, & incipit: *Homo quidam descendebat ab Hierusalem in Hiericho, & incidit in latrones*: Et de iis, qui medio Jejunio non solverunt de more lineos pannos, quibus colligarentur pauperes fœtidis ulceribus aliisque morbis laborantes. [illegible] fol. 195. a t. Initium. [illegible]

Homilia nonagesima. Catechesis de more ad eos, qui Baptismum in venerabili Resurrectionis die suscepturi erant. Est autem Catachesis quarta. [illegible] fol. 200. Initium. [illegible]

Homilia nonagesima prima, de Athanasio Confessore, & Episcopo Alexandrino; & adversus eos, qui spectacula Ludi Olympici amant. [illegible] fol. 211. Init. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 215. a tergo. [illegible] *Explicit Pars hæc secunda Homiliarum Epithroniarum Sancti Severi Patriarchæ, quas e Græco in Syriacum adcurate transtulit Dominus Jacobus Episcopus Edessæ*. Et infra. [illegible] *Translatus est* (Liber iste) *e Græco in Syriacum a Domino*

mino Jacobo Episcopo Edessæ, Anno Græcorum 1012. [Christi 701.] *Diebus religiosissimi & beatissimi Patriarchæ Athanasii, & diebus religiosissimi Domini Thomæ Episcopi Callinici*. Hinc primo colligitur, Jacobum Edessenum cunctas Severi Homilias e Græco in Syriacum transtulisse, easque in tres Tomos divisisse, quorum primus contineret Homilias, a prima ad XLIII. inclusive. Secundus a XLIV. ad XCI. inclusive: Tertius a CXII. ad CXXV. inclusive: id enim significat ea Adnotatio, quam supra exhibui: nimirum, *Explicit Pars hæc secunda Homiliarum Severi*, &c, Et fortasse duo alii Tomi Homiliarum Severi, ab eodem Jacobo Syriace redditi, adhuc latent in Nitriensi Asceterio, aut in Mesopotamiæ Cœnobiis, ubi Syri Jacobitæ, qui Severi sectam amplectuntur, vitam Monasticum ducunt: nam duo alii earundem Homiliarum Codices, de quibus mox sermo erit, & sunt alterius formæ ab hoc Codice Nitriensi, & diversum habent a Jacobo interpretem Syrum; ut conferenti Homilias, quæ in hoc Codice ab Hom. 73. ad 91. continentur, & in sequenti Codice CXLII. habentur, liquido adparet. Secundo, colligitur ex Adnotatione supra memorata, qua dicitur Jacobus anno Græcor. 1012. Chr. 701. Homilias Severi Syriace reddidisse, temporibus Athanasii Patriarchæ, manifestum fieri, Athanasium Jacobitarum Patriarcham electum fuisse eo, vel saltem antecedenti anno; ac proinde mendum cubare in ms. Abulpharagii Chronico Syriaco, in quo initia Patriarchatus Athanasii (Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 318.) conferuntur in mensem Aprilem anni Græcorum 1035. Chr. 724. Jacobum autem Edessenum sive anno Chr. 710. secundum Dionysii Chronicon, sive 708. juxta Abulpharagium, e vivis migrasse, adnotatum est a nobis Tom. 2. cit. p. 104. & 337.

CXLII.

Codex pervetustus in fol. membraneus, foliis constans 124. literis stronghylis Syriacis exaratus, inter Syriacos Codices Nitrienses olim Trigesimus; quo continentur.

SEVERI PATRIARCHÆ ANTIOCHENI, *Homiliæ Epithroniæ*, seu Enthronisticæ XXIX. Videlicet, a LXXIII. usque ad CI. uti sequitur.

Homilia LXXIII. de Sancto Barlaham Martyre. ܡܐܡܪܐ ܕܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܘܒܪܠܗܐ ܣܗܕܐ fol. 1. Initium. ܡܫܒܚܘܬܐ ܠܗ ܕܠܣܗܕܐ ܩܝܡܐ ܟܠܗ ܩܝܡܐ ܥܡܗܘܢ ܕܢܚܐ Ut in Cod. CXLI. proxime antecedenti fol. 118. alia licet Versione ab ea, quam Jacobus Edessenus curavit: id quod de sequentibus Homiliis intelligendum est, usque ad Nonagesimam primam.

Homilia LXXIV. habita Feria sexta hebdomadæ post Pentecosten, quum jejunium de more celebraretur; in illam lectionem ex Actibus: *Petrus autem & Johannes ascendebant ad Templum hora Orationis nona: & vir quidam claudus ab utero matris suæ efferebatur*. Et reliqua. ܡܐܡܪܐ ܕܡܛܠ ܥܪܘܒܬܐ ܘܬܘܒ ... fol. 3. a terg. Initium. ... Cod. CXLI. fol. 119. a t.

Homilia LXXV. de Sancto Martyre Juliano. ܡܐܡܪܐ ܕܡܛܠ ܣܗܕܐ ܝܘܠܝܢܐ fol. 9. a terg. Initium. ...

[illegible] Cod. CXLI. fol. 123.

Homilia LXXVI. Quum com memoratio & rogatio perageretur de more pro omnibus pauperibus & peregrinis, qui sepulti funt in iis locis, qui vocantur Pandectæ, & nunc etiam sepeliuntur. Quum autem multi non advenissent, hæc Homilia postmodum habita fuit. [illegible] fol. 12. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 127.

Homilia LXXVII. Quod, quum quatuor Evangelistæ nequaquam sibi invicem repugnent, diversimode tamen narrant ea, quæ in Resurrectione Christi Dei & Salvatoris nostri contigerunt, quæ & nos singulis Dominicis ad nocturnum legimus. [illegible] fol. 15. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 130.

Homilia LXXVIII. de Sanctis Martyribus, Taracho, & Probo, & Andronico. [illegible] fol. 24. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 137. a tergo.

Homilia LXXIX. In illud Salvatoris nostri dictum ad Pharisæos, & Scribas: *Vos autem dicitis: Si quis dixerit patri, aut matri: oblatio quæcumque ex me tibi proderit: & non honorat patrem suum, aut matrem.* Et quomodo intelligendum sit illud: *Non quæ intrant in os, coinquinant hominem; sed quæ exeunt ex ore.* Et adversus eos, qui gestant Phylacteria. [illegible] fol. 29. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 142.

Homilia LXXX. de illa die, qua Civitatem ingressus est, Deique nutu, manus impositionem Episcopatus accipere dignus effectus fuit: habita autem in Templo Sancti Martyris Romani. [illegible] fol. 32. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 148.

Homilia LXXXI. In illud Evangelii: *Quum venissent Capharnahum, accesserunt ad Petrum, qui didrachma exigebant, dixeruntque: Magister vester non solvit didrachma.* Et reliqua. [illegible] fol. 36. a t. Init. [illegible] Cod. CXLI. fol. 153

Homi-

Homilia LXXXII. In illa Evangelii verba, quæ sequuntur ea, quæ in præcedenti homilia sunt examinata: *In die illa accesserunt Discipuli ad Jesum, dicentes: Quis, putas, major est in Regno Cælorum?* Et de iis, quæ sequuntur. [illegible] fol. 42. Init. [illegible] Cod. CXLI. fol. 160. a tergo.

Homilia LXXXIII. de Nativitate, seu Apparitione Dei. Habita in Templo Sanctæ Dei genitricis Virginis Mariæ, postquam per religiosissimi Imperatoris Anastasii munificentiam ampliatum, instauratumque esset. [illegible] fol. 45. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 167. a terg.

Homilia LXXXIV. de Basilio Magno, & Gregorio Theologo: habita de more in Templo Theophori Martyris Sancti Ignatii. [illegible] fol. 49. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 173.

Homilia LXXXV. de Luminibus (hoc est, Epiphania Domini:) [illegible] fol. 53. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 177.

Homilia LXXXVI. de Sancto Antonio, qui primus in Ægypto vitam Monasticam in Eremo instituit. [illegible] fol. 55. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 180. a tergo.

Homilia LXXXVII. de sacro Jejunio. [illegible] fol. 62. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 189.

Homilia LXXXVIII. de præparatione Ingressus de more in Baptisterium. [illegible] fol. 66. a terg. Initium. [illegible] Cod. CXLI. fol. 193. a tergo.

Homilia LXXXIX. In illam Parabolam, quæ est in Evangelio Lucæ, & incipit: *Homo quidam descendebat ab Hierusalem in Hierico, & incidit in latrones.* Et de iis, qui medio Jejunio non solverunt de more lineos pannos, quibus colligarentur pauperes, fœtidis ulceribus aliisque morbis laborantes. [illegible]

[Syriac] f. 68. Initium. [Syriac] Cod. CXLI. fol. 195. a tergo.

Homilia XC. Catechesis ad eos de more, qui Baptismum in venerabili die Resurrectionis suscepturi erant. Est autem Catechesis quarta. [Syriac] fol. 72. a terg. Initium. [Syriac] Cod. CXLI. fol. 200.

Homilia XCI. de Athanasio Confessore & Episcopo civitatis Alexandriæ: & adversus eos, qui spectacula Agonis Olympici amant. [Syriac] fol. 82. a terg. Initium. [Syriac] Cod. CXLI. fol. 211. Hactenus Codex CXLI. proxime antecedens.

Homilia XCII. de Feria sexta post Pentecosten. [Syriac] fol. 86. a terg. Initium. [Syriac]

Homilia XCIII. habita, quum legendæ essent Synodicæ religiosissimi Dioscori Archiepiscopi Alexandrini Literæ. [Syriac] fol. 90. Initium. [Syriac]

Homilia XCIV. Ad quosdam, qui ipsum interrogarunt, quum lectum fuisset initium Evangelii Matthæi, de genealogia in carne Domini, Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi. [Syriac] fol. 91. a terg. Initium, [Syriac] In hac, & in duabus sequentibus Homiliis agit Severus de Genealogia Christi Domini secundum carnem, Matthæum Evangelistam cum Luca consentire adfirmans. Exstant autem earum fragmenta in Catenis Græcis.

Homilia XCV. de ea, quæ apparet, dissensione inter Matthæum & Lucam circa genealogiam in carne Domini, Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi. [Syriac] Et in fine, ad eos, qui ethnico more Daphnem se contulere. fol. 96. a terg. Initium. [Syriac]

Homilia XCVI. Præmissis auditorum laudibus, Interrogationes & Responsiones circa reliqua, quæ spectant ad genealogiam & nativitatem Domini, Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi. [Syriac] fol. 101. Init. [Syriac]

Homilia XCVII. de Sancta Protomartyre Thecla. [Syriac] fol. 106. Initium. [Syriac]

Homi-

Homilia XCVIII. In illud Isaiæ Prophetæ: *Ecce servus meus, in quo mihi complacui, dilectus meus, in quo complacuit sibi anima mea*. Et reliqua. Et in illud Salvatoris nostri: *Omne peccatum & blasphemia dimittentur hominibus; blasphemia vero in Spiritum Sanctum non dimittetur, neque in hoc seculo, neque in futuro*. [illegible] fol. 109. a terg. Initium. [illegible]

Homilia XCIX. de anniversaria die, qua per Dei gratiam accepit manus impositionem, & ad Episcopatum promotus fuit. [illegible] fol. 114. a terg. Initium. [illegible]

Homilia centesima. De Sancta Droside Martyre: & in fine Homiliæ Adhortatio, ut unusquisque pro sua facultate oblationem faciat ad hoc, ut operimenta Sacri Altaris perficiantur. [illegible] fol. 119. a terg. Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii fol. 124. [illegible]

Expliciunt in hoc Volumine Homiliæ Patriarchæ Mar Severi, quæ sunt numero Viginti octo. Gloria Patri, & Filio & Spiritui Sancto, nunc & semper, & in seculum seculorum, Amen. Amen. Quicumque legerit, oret pro Comite, qui scripsit, ut veniam & misericordiam in die judicii consequatur, Amen. Memoria humilis Librarii peragatur in Libro Vitæ, Amen, Amen.

In Indice, qui huic Volumini præfigitur fol. 1. dicuntur contineri Homiliæ XXVIII. & post vigesimam septimam, quæ est centesima de S. Droside, hic titulus, f. 2. adponitur. [illegible] XXVIII. *De Nativitate, seu Theopanis Divinis*. Quæ tamen Homilia in eodem Codice non est descripta: sed fol. 124. ejus loco, hæc subjungitur, videlicet.

Sancti Theophili Episcopi Alexandriæ Homilia Parænetica. [illegible] Initium. [illegible] Hæc Homilia inscribitur, *De exitu animæ a corpore*: & in Bibliotheca quidem Patrum, nunc tribuitur *Simeoni Stylitæ*, nunc *Macario Ægyptio*. In hoc tamen vetustissimo Syriaco Codice disertum *Theophili Alexandrini* nomen præfert.

Adnotatio alia Librarii, f. 124. [illegible]

[Syriac text]

" Emtus fuit Liber iste mense Thamuz (*Julio*) die trigesima, Anno (*Græ-
" *corum*) octigentesimo octogesimo septimo (*id est*, *Christi* 576.) pro sacro
" Monasterio Scetensi, diebus religiosissimi Domini Theodori Abbatis, do-
" no Dei, & propria pecunia: quem librum unacum aliis emit, ad contemplatio-
" nem, & lectionem & spiritualem progressum eorum omnium, qui eum evol-
" verint. Ut Deus, pro cujus nomine thesaurum istum in suo Monasterio reponen-
" dum curavit, retribuat ei in coetu Justorum, & custodiat universam Cœno-
" bii sui fraternitatem virtute Crucis, detque ei Dominus noster, ut vocem
" illam benedictam audiat, dicentem: Euge serve bone & fidelis: super pau-
" ca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium Domini tui:
" precibus Martyrum, in secula, Amen. Quisquis autem petierit Librum
" hunc, ut in eo legat, aut conferat, aut ex eo exscribat, neque illum domi-
" nis suis restituerit; laqueum Judæ hæreditate capiat in æternum, Amen."

CXLIII.

Codex vetustissimus in 4. membraneus, foliis constans 184. literis stron-ghylis Syriacis exaratus, inter Codices Nitrienses olim Trigesimus tertius: quo continentur.

Severi Patriarchæ Antiocheni *Homiliæ Epithroniæ*, seu Enthronisticæ *Viginti quinque*, nimirum a Centesima prima ad Centesimam vigesimam quintam inclusive; hisce titulis prænotatæ.

Homilia centesima prima, de Nativitate, seu Epiphania Domini. [Syriac text] Deest initium. Fol. 1. incipit his verbis. [Syriac text]

Homilia centesima secunda, de magno veritatis Doctore Basilio, & Gregorio Theologo, [Syriac text] fol. 1. a terg. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima tertia, de Luminibus. [Syriac text] fol. 6. a terg. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima quarta, in illud Evangelii: *Tunc venerunt Pharisæi, & consilium inierunt, quomodo eum in verbo caperent, & miserunt ad eum discipulos suos cum Herodianis*. Et reliqua. [Syriac text] fol. 11. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima quinta, de Jejunio. [Syriac text] fol. 17. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima sexta, de præparatione ingressus in Baptisterium, de more. [Syriac text]

[illegible] fol. 22. a terg. Initium. [illegible]

Homilia centesima septima, habita in Jejunio, in quasdam sibi e Scriptura propositas quæstiones, quarum prima hæc est: *Quid sibi vult illud Isaiæ prophetæ: In die illa erunt quinque civitates in Ægypto loquentes lingua Chananæa, & jurantes in nomine Domini Sabaoth, quarum una Sadoch vocabitur*: de qua tota hæc Homilia est, quum ad reliquas interrogationes propter ejusdem prolixitatem accedere non potuerit. [illegible] fol. 24. a terg. Initium. [illegible] Quatuor dubia a Monachis Ægyptiis Severo proposita fuere: videlicet, primum, de quo in hac Homilia: de tribus aliis; ut in sequenti.

Homilia centesima octava. Responsio ad cetera quæsita, quæ in antecedente Homilia non fuerant expedita. [illegible] fol. 34. a terg. Initium. [illegible] Sunt autem hæc tria dubia, Primum, [illegible] *De Cantico Canticorum*. Secundum. [illegible] *Quomodo in Libro secundo Regum, quum recenseantur Principes exercitus David, meminit sacer Textus Abisai, dicens: Hic erat nominatus in tribus, & gloriosior duobus, quorum & princeps erat; sed usque ad tertium non perveniit*. Tertium dubium, idemque ex propositis Severo quartum; [illegible] *Quare Hieremias maledicit diei, in quo natus est; nec diei tantum, sed etiam homini, qui annunciavit patri suo, quod natus esset ei filius masculus?*

Homilia centesima nona. Catechesis quinta, habita de more feria quarta hebdomadæ primæ Passionis. [illegible] fol. 46. Initium: [illegible]

Homilia centesima decima, de Sancto Martyre Thallelæo, habita ex tempore in Ægea, in ejusdem Templo. [illegible] fol. 63. Initium. [illegible]

Homilia centesima undecima, habita ibidem in Ægea ex tempore; continet autem responsionem ad quorumdam interrogationem. [illegible] fol. 65. a terg. Initium. [illegible]

[Syriac text] Porro hæc erat Interrogatio: [Syriac text] *Si Filius a Patre inseparabilis est, cur non & Patrem incarnatum esse dicimus.*

Homilia centesima duodecima, habita in Encæniis magnæ Ecclesiæ, quum Synodicæ religiosissimi Timothei Archiepiscopi civitatis Alexandriæ Literæ legendæ essent. [Syriac text] fol. 67. Initium. [Syriac text] Tam in hac Homilia, quam in aliis passim Severus invehitur in Eutychianos, nec non in eos, qui duas in Christo naturas profitentur, & in ipsam sacram Synodum Chalcedonensem; gloriatur autem, quod tum in Sede Antiochena, tum in Alexandrina id ipsum ambo Patriarchæ de Christo sentiunt.

Homilia centesima tertiadecima. In illud Evangelii Lucæ: *Beati pauperes: quoniam vestrum est regnum cælorum: beati estis qui fletis nunc, quoniam ridebitis. Væ vobis divites, quoniam accepistis consolationem vestram. Væ vobis, qui ridetis nunc, quoniam lugebitis & plorabitis.* [Syriac text] fol. 70. a terg. Init. [Syriac text]

Homilia centesima decimaquarta, de Sancta Martyre Droside, & sociabus, quæ una cum ipsa Martyrium subiere: & Adhortatio, ut ea offerantur, quæ supersunt, ad perficiendum opus supra sanctum Altare. [Syriac text] fol. 79. a terg. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima decimaquinta, de Nativitate, seu Apparitione Domini. [Syriac text] fol. 85. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima decimasexta, de Sancto Basilio, & Gregorio Theologo. [Syriac text] fol. 91. Init. [Syriac text]

Homilia centesima decima septima, de Luminibus. [Syriac text] fol. 95. a terg. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima decima octava. In illud Lucæ; *Mulier quædam Meretrix, seu Peccatrix.* [Syriac text] fol. 101. Initium. [Syriac text]

Homilia centesima decima nona, de Nuptiis, quas scribit Johannes Evangelista, factas esse in Cana Galilææ, ad quas Christus invitatus fuit, & aquam in vinum convertit: & quod Matrimonium honorabile sit, adversus quemdam

dam Romanum, qui blaſpheme, & contrario prorſus modo prædictum Evangelii texum explicavit. [illegible] fol. 107. a terg. Initium. [illegible]

Homilia centeſima vigeſima, habita in Ingreſſu Jejunii: & de congrua illa ſancti Evangelii lectione, quæ in decurſu Homiliæ exponitur. [illegible] fol. 130. Initium. [illegible]

Homilia centeſima vigeſima prima, de præparatione Ingreſſus in Baptiſterium de more. [illegible] fol. 136. Initium. [illegible]

Homilia centeſima vigeſima ſecunda. Adhortatio, de erogandis de more lineis pannis pro iis, qui ulceribus, aut aliis morbis laborant. [illegible] fol. 139. Initium. [illegible]

Homilia centeſima vigeſima tertia. Catecheſis ſexta, in qua Fidem Orthodoxam proponit, & impias Manichæorum opiniones redarguit, monens, ut unuſquiſque ab eorum laqueis ſibi caveat. [illegible] fol. 146. Init. [illegible]

Homilia centeſima vigeſima quarta; in illud Matthæi: *Quem dicunt homines eſſe Filium hominis?* & reliqua. Et quod oportet rectam fidem non e locis, aut poteſtatibus, ſed ex ſana & Apoſtolica doctrina agnoſci, atque probari. [illegible] fol. 168. a t. Init. [illegible]

Homilia centeſima vigeſima quinta, de Hymno, *Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis*: *Qui crucifixus es pro nobis, miſerere nobis*. [illegible] fol. 176. a terg. Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 184. [illegible]

[Syriac text] " Explicit hoc Volumen Epithroniarum
„ Homiliarum Sancti Patriarchæ Severi, mense Ab [*Augusto*] anni (*Græcorum*) 874. (*Christi* 563.) Indictione nona, diebus Sancti, Deique amatoris, Georgii beatissimi Presbyteri, largientis dona egenis, instar Job justi,
„ & Abbatis sacri Monasterii Sancti Johannis de Nirab, sed & Presbyteri
„ Sergii. Ut Deus, pro cujus sancto nomine thesaurum istum in hoc sacro
„ Cœnobio reponi curavit ad lectionem & contemplationem omnium, in quorum manus pervenerit, ipsum evocet; constituatque ad dexteram suam in
„ die adventus sui, cunctosque, qui in eo patrem habuere. „

Adnotatio altera, fol. 184. a tergo. [Syriac text] " Quisquis in hoc Libro legerit, oret pro peccatoribus & vilibus, Samuele
„ & Thoma, fratribus Orientalibus, Monachis ejusdem sacri Monasterii Sancti Johannis de Nirab, qui laborem susceperunt, & contulerunt: ut Deus
„ propter suam misericordiam dignos illos efficiat hæreditate, quæ Sanctis
„ obtigit in lumine, Amen, Amen. „

CXLIV.

Codex in fol. membraneus, pervetustus, constans foliis 90. literis stronghylis Syriacis exaratus; inter Syriacos Codices, a nobis ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Decimus quartus: quo continentur.

I. Johannis Grammatici Alexandrini, cognomento Philoponi, *Diætbetis*, hoc est, *Arbiter*, *de Verbi Incarnatione*. Liber in Capita X. distributus. Titulus, fol. 1. [Syriac text] *Liber Johannis Grammatici Alexandrini, cognomento Philoponi, hoc est, Amatoris laboris, Primus, Diætbetis, id est, Arbiter verborum utriusque patris eorum, qui invicem altercantur. De Incarnatione Dei Verbi*. Præfatio incipit. [Syriac text]

Caput I. [Syriac text] fol. 4. a tergo.

Caput II. [Syriac text] fol. 7. a tergo.

Caput III. [Syriac text] fol. 8. a tergo.

Caput IV. [Syriac text] fol. 10.

Caput V. [Syriac text] fol. 11. a tergo. [Syriac text]

Caput VI. [Syriac text] fol. 12.

Caput VII. [Syriac text] fol. 12.

Ca-

Caput. VIII. ܫܘܠܡܗ ܕܬܡܝܢܝܐ . [Syriac text] fol. 16. a tergo . [Syriac text]
Caput IX. ܫܘܠܡܗ ܕܬܫܝܥܝܐ . [Syriac text] fol 18.
Caput. X. ܫܘܠܡܗ ܕܥܣܝܪܝܐ . [Syriac text] fol. 18. a tergo . [Syriac text]

II. Ejusdem *Johannis Grammatici Philoponi*, idem Liber *Diætbetis*, in compendium redactus. [Syriac text] Initium fol. 30. [Syriac text]

III. Ejusdem *Apologia pro Libro Diætbete*: sive solutio eorum, quæ ex Libro Diæthete sibi objecta sunt. [Syriac text] fol. 38. Initium. [Syriac text]

IV. Ejusdem *Apologia altera*, sive de iis, quæ falso quidam objecerunt sibi, quod nempe, ex Libro Diæthete colligitur, *Christum in duabus naturis asseri*. [Syriac text] fol. 45. a terg. Initium. [Syriac text]

Adnotatio, f. 49. a t. [Syriac text] *Explicit Apologia de quibusdam dubiis circa Librum Diætbetis. Explicit Liber, qui dicitur Diætbetis, hoc est, Arbiter*. Quæ vero fuerit hujus Johannis Philoponi in suo Diæthete sententia, explicat Nicephorus Hist. Eccles. lib. XVIII. cap. 47. his verbis: *Johannes Philoponus, genere fuit Alexandrinus, & Philosophus summus: quamvis autem stylo dictioneque sua non admodum sit laudatus, in disputationibus tamen, & demonstrationum probationibus, sane quam fuit admirandus: in Platonis & Aristotelis doctrina maximopere versatus. Quapropter eorum, potissimum vero Aristotelis, obscure dictorum luculentissimas reliquit enarrationes: quæ hodie quoque exstant. Hic etiam, impio Sergio Constantinopolitanæ tum Ecclesiæ Hierarchæ, admonitus ab eo, ut hæresim ejusmodi constitueret, librum acutissimum composuit, qui* διαιτητὴς *hoc est, Arbiter, sive de Unione, inscriptus, decem capitulis omnem eam hæresim contexit. Ad comprobandum autem piaculare suum dogma, omnem prorsus accuratissime movit philosophiam*. Inter duas hominum opiniones circa Verbi Dei Incarnationem in hoc Libro Arbitrum se sedere, ait Philoponus: Alii, inquit, ex Divinitate & Humanitate unam naturam, non tamen simplicem, sed compositam, in Christo post unionem asserunt: alii vero, duas naturas; & utrique quidem sine confusione, & sine divisione. Priorum sententiam amplectitur ipse; posteriorum, hoc est, Chalcedonensium refellit. Nicephorus lib. 18. cit. cap. 48. *Quin etiam post illum eruditi quidam homines ea, quæ perperam a Philopono prolata sunt, refellerunt. Et cum plerique alii scriptis suis ea oppugnarunt, tum Leontius Monachus omnium maxime egregium Librum triginta capitum contra illum conscripsit, quo simul & hæresim eam prorsus evertit, & piam nostram sententiam valde confirmat. Post hunc & admirandus ille Diaconus atque Referendarius Georgius Pisides, æqualis sive coætaneus illius, quamvis ætate aliquanto junior, Jambis pulcherrimis, quos scribere consueverat, cum dicta hæresi congressus; rem seriam ludicro temperando, ad hunc modum refert, absurditatem illius refutans.*

Unam atque mox unam lapillo computat:
At unam & unam forte si unam dixeris,
Pueri vel ipsi tale dictum riserint.

Quod autem versiculis hic expressit, sic habet. Profiteris, inquit, Philopone, Philosophorum omnium laboriosissime & sapientissime, duas naturas in Verbo unitas esse, unam Divinitatis, & unam Humanitatis. Si ergo duas naturas dicis in eo convenisse, quomodo duas in unam rursus contrahis? Una namque, & una duae sunt, non una. Itaque siquis in eadem subjecta re, duo quaedam praedicando indicet, eaque ipsa rursum in unum redigat, ridendum se merito praebeat, Talis Monophysitarum fuit haeresis, impii Nestorii haeresi prorsus contraria. Hactenus Nicephorus. Cui tamen repugnat Codex noster vetustissimus in eo, quod dicitur Philoponus, *Sergio Constantinopolitanae Ecclesiae Patriarcha rogante*, id opus composuisse: nam in Codice nostro, fol. 49. a t. sic legitur. [illegible] *Ad Sergium Presbyterum*; & fol. 57. a tergo. [illegible] *Ad religiosum & sanctum Sergium Patriarcham Antiochiae*. Hic autem Sergius ex Presbytero post Severi Antiocheni obitum a Monophysitis circa annum Christi 542. creatus fuit eorumdem Monophysitarum Antiochenus Patriarcha: quumque annos tres sedisset, obiit; quemadmodum Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 323. dictum est. Confirmant hanc de Sergio Antiocheno sententiam Acta Disputationis inter Cononem & Eugenium Tritheitas, ac Paulum & Stephanum Diacrinomenos, de Philopono anathematizando coram Johanne Patriarcha Constantinopolitano habitae, memorata Photio Cod. XXIV. Johannes enim sedit Constantinopoli ab anno 564. ad 578. Philoponus autem aut jam in vivis esse desierat, aut extremum vitae tempus agebat: ac proinde ad tempora Sergii Patriarchae Constantinopolitani pervenire non potuit, qui ante annum Christi 608. Byzantinum Patriarchatum non obtinuit.

V. Ejusdem Philoponi, *Tractatus de differentia, quae manere creditur post Unionem*: quo ostenditur, una cum hujusmodi differentia non intelligi numerum aut divisionem, sed operationes, quae per seipsas ac proprie subsistunt. [illegible] fol. 58. Initium. [illegible]

VI. Ejusdem Johannis Philoponi, *Epistola ad Justinianum Imperatorem*. [illegible] fol. 75. a terg. Initium. [illegible] Evocatus a Justiniano Imperatore Johannes Philoponus per Stephanum, ab eodem Augusto Alexandriam missum, ut Constantinopolim, Fidei caussa, se conferret, senectutem ipse & hibernum tempus caussatus, per literas eundem rogat, ut rejectis Nestorii, & Eutychis erroribus, Christi unam esse naturam sine confusione & sine permistione, praedicari faciat.

VII. Ejusdem ad eundem Justinianum Imperatorem, de divisione, differentia, & numero, fol. 80. [illegible]

Adno-

Adnotatio Librarii, fol. 85. [illegible] *Explicit Liber Johannis Grammatici Alexandrini: qui & nuncupatur Philoponus, hoc est, Amator laboris.*

VIII. Excerpta Philoſophica *de Toto, & Partibus*, deque Univerſali & Particulari. [illegible] fol. 85. a tergo.

IX. *Sententiæ ſeptem Sapientum.* [illegible] fol. 86. a tergo.

X. *De genaologia Christi ſecundum Matthæum, & ſecundum Lucam:* Articuli quatuor. Primus, fol. 87. a tergo. [illegible] Articulus ſecundus. [illegible] Articulus tertius. [illegible] Articulus quartus. [illegible]

XI. *Ex Historia Eccleſiaſtica Dionyſii Patriarchæ Jacobitarum, de Probi, & Johannis Abbatis apoſtaſia a Fide.* [illegible] fol. 89. Initium. [illegible] *Sophiſta quidam, Stephanus nomine, erat in urbe Alexandrinorum. Hic ajebat, poſt rationem Unitionis non oportere dici, quod remaneat diſtinctio ſignificationis naturalis earum rerum, ex quibus eſt Christus.* Vide Tom. 2. Bibl. Orient. a pag. 72. ad 77. ubi totum hoc Excerptum Latine & Syriace exhibuimus. Inde enim illuſtrantur Acta Diſputationis initæ coram Johanne Regiæ urbis Epiſcopo, Juſtino Imperatore, inter Cononem & Eugenium Tritheitas, & Paulum ac Stephanum, qui & ipſi Hæſitantium de numero erant: de quibus Actis Photius in Bibliotheca Cod. XXIV.

XII. *Rabban Danielis, de Probo, Johanne, & Petro Patriarcha*; ubi de diſtinctione Proprietatum in Chriſto poſt adunationem. [illegible] fol. 88. a tergo.

XIII. *Rabban Eliæ Haranitæ*, in idem argumentum. Ubi etiam de Probo, Johanne, & Petro Patriarcha. [illegible] fol. 90.

C X L V.

Codex in 4. membraneus, pervetuſtus, conſtans foliis 106. Syriacis ſtronghylis literis exaratus, inter Syriacos Codd. Vaticanos olim Vigeſimus quartus: quo continentur.

I. Eliæ, Syrorum Jacobitarum Patriarchæ, Liber Apologeticus ad Leonem Haranitarum Epiſcopum, in quo rationem reddit, cur relicta Chalcedonenſium religione, ad amplexandam Monophyſitarum hæreſim tranſierit. Titulus, fol. 1. [illegible] *Epiſtola Apologetica Eliæ ad Leonem duarum naturarum adſertorem, quam ab cauſ-ſam*

ſam, relicta Chalcedonenſium communione, iis adhæſerit, qui unam Dei Verbi incarnati naturam in Chriſto poſt Unionem, ſalvis Proprietatibus, profitentur. Continet autem ſolutionem nonnullorum ejuſdem Leonis Quæſitorum. fol. 1. Duodecim Capitibus abſolvitur, quorum poſtrema quinque e noſtro Codice exciderunt, Titulis dumtaxat in præfixio Indice ſuperſtitibus. Caput I. Ejuſdem Eliæ Apologia. Cur ad Epiſtolam Leonis reſpondere diſtuliſſet. [illegible] fol. 2. Initium. [illegible]

Caput II. Laudat Leonem, tamquam proximi, veritatiſque amatorem, quod is in ſua ad ipſum Eliam Epiſtola rogaſſet, ut mutatæ religionis cauſſam ſibi exponeret. [illegible] Ibid. Init. [illegible]

Caput III. *Quomodo credebam* (inquit Elias) *& quomodo exiſtimabam credere eos, qui duas in Chriſto naturas aſſerunt, quum illorum communionem amplectebar: & quare ab illis receſſi.* [illegible] fol. 2. a terg. Initium. [illegible]

Caput IV. Oſtenditur, quod Chalcedonenſes confuſionem in una Chriſti perſona ponunt. [illegible] fol. 5. Initium. [illegible]

Caput V. Quod duæ naturæ, quas iidem Chalcedonenſes in Chriſto eſſe, & intellectualiter ab invicem diſtingui, aſſerunt, non unitæ ſunt, ſed ſeparatæ. Id quod confutatur. [illegible] fol. 6. a terg. Initium. [illegible]

Caput VI. Quod Chalcedonenſes aſſerunt; unam illam Chriſti perſonam non ex rebus, ſed ex proprietatibus rerum, nominum, & accidentium compoſitam eſſe. [illegible] fol. 12. Initium. [illegible]

Caput VII. Quod duæ naturæ, quas Chalcedonenſes in Chriſto poſt unionem ponunt, revera Perſonæ ſunt, & Filii. Id quod rejicitur. [illegible] fol. 19. a terg. Initium. [illegible]

Caput VIII. Quod una Verbi Dei incarnati natura, eadem eſt, ac una ejuſdem Verbi incarnati perſona: & quod Chalcedonenſes, qui ſecus ſentiunt, Accidens eſſe dicunt perſonam Chriſti. [illegible]

[Syriac] Hujus, & sequentium Capitum tituli in Indice dumtaxat exhibentur.

Caput IX. Quod non debent dici duæ Naturæ post Unionem. [Syriac]

Caput X. Responsio ad tria Quæsita Leonis. [Syriac]

Caput XI. Quod Leo in Epistola sua abutitur auctoritate Patrum, dum probare conatur duas post unionem naturas. [Syriac]

Caput XII. Quo sensu a Severo, aliisque dicuntur in Christo duæ Naturæ, nimirum, ante, non post Unionem. [Syriac]

Elias, hujus Apologiæ author, ex Monacho Cœnobii Gubæ in Cyrestica, creatus a Syrorum Jacobitarum Patriarcha Episcopus Euphemiæ, mox & ipse post Juliani obitum Patriarcha anno Græcorum 1019. Christi 708. decessit anno Græc. 1039. Chr. 728. Res ejus gestas, ex Chronico Dionysii, & Gregorii Barebræi retulimus Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 95. & 337. Leo autem, quem idem Elias adloquitur, caussam reddens, cur ab Orthodoxa fide ad Monophysitarum sectam ipse transierit, fuit Haranitarum Episcopus, Constantini in ea Sede successor: uterque S. Johannis Damasceni æqualis: quemadmodum constat ex Cap. 6. hujus Apologiæ, ubi Elias de S. Johanne hæc habet. [Syriac] *Sic igitur scripsit Johannes Damascenus Capite duodecimo ex iis Centum & quinquaginta Capitibus, quæ pro doctrinæ vestræ defensione disputando composuit*; &c. Et infra. [Syriac] *Hunc itaque in modum idem Johannes scripsit in Tractatu illo, quod Petri Episcopi nomine adversum nos composuit*, &c. Eliæ igitur nugas, ineptasque pro adserenda Monophysitarum hæresi ratiocinationes confutavit S. Johannes Damascenus, cujus inter opera exstat *Tractatus adversus Jacobitas ad Eliam Episcopum pro Petro Archiepiscopo Damasceno*.

II. *Socratis Historia Ecclesiastica*, e Græco in Syriacum conversa. fol. 22. a tergo. Titulus: [Syriac] *Narrationes utiles ex Historia Ecclesiastica Socratis*. Initium. [Syriac] *Eusebius Pamphili res Ecclesiasticas decem libris complexus, principatu Constantini Imperatoris historiam suam terminavit*. Est Caput 1. sive Prooemium totius Libri, Sequuntur Capita, hunc in modum.

Ca-

Caput I. [illegible] *De Constantino Imperatore*, fol. 22. a tergo. Initium. [illegible] *Et quoniam ad institutum nostrum plurimum confert, nosse, qua ratione Imperator Constantinus ad Christianam religionem transierit, ea de re pro virili parte pauca dicam*. Complectitur Caput 2. 3. & 4. Libri primi Socratis.

Caput II. [illegible] *De Arii adversus Episcopos contentione*. fol. 24. a terg. Initium. [illegible] *Post Petrum Alexandriæ urbis Episcopum, qui Diocletiani temporibus Martyrium subiit, Achillas Episcopatum ejus loci suscepit*. Est Cap. 5.

Cap. III. [illegible] *De Ecclesiæ dissidiis, deque Arii depositione*. Ibid. Est Cap. 6. Libri 1. Socratis. In Syriaco apographo omittitur Caput VII. Epistola nempe, Constantini Augusti ad Alexandrum & Arium.

Cap. IV. [illegible] *De Synodo Nicæna, deque Fide ibi promulgata*, fol. 27. a tergo.

Cap. V. [illegible] *Quæ ab Eusebio ad populum Cæsareæ scripta sunt, de Fide Nicæna*. fol. 31. Est pars altera Capitis octavi. Totum vero Caput IX. in Syriaco apographo omittitur; ejusque loco, post memoratam Eusebii ad Cæsareenses suos Epistolam, sequens pro Eusebio Apologia ponitur; videlicet.

Cap. VI. [illegible] *Apologia pro Eusebio Cæsareensi, authore Socrate*, fol. 33. Habetur hæc Apologia in omnibus Græcis Codicibus, tam manu exaratis, quam impressis, Lib. 2. Hist. Eccl. Socratis, Cap. XXI. Incipit autem. [illegible] *Quoniam vero nonnulli contendunt hoc ei, id est, Eusebio Cæsareensi, qui Pamphili dicitur, crimen impingere, quod eadem cum Ario sentiat*.

Cap. VII. [illegible] *Quod Accesium ad Synodum vocaverit Imperator*. fol. 35. Est Caput X.

Cap. VIII. [illegible] *De Paphnutio Episcopo, deque iis, quæ circa Nuptias dixit*. fol. 35. a tergo. Est Cap. XI.

Cap. IX. [illegible] *De Spiridione Episcopo*. fol. 36. Est Caput XII.

Cap. X. [illegible] *De Eutychiano Monacho*. fol. 37. Est Cap. XIII.

Cap. XI. [illegible] *De morte Alexandri, deque Ordinatione Athanasii*. fol. 38. Est Caput XV. omisso nempe, Capite XIV.

Cap. XII. [illegible] *De Helena, deque Crucis Inventione*, fol. 38. a terg. Est Caput XVII. omisso decimo sexto.

Cap. XIII. [illegible] *De Indorum fide*, fol. 39. a tergo. Est Caput XIX. omisso decimo octavo.

Cap. XIV. [illegible] *De fide Iberorum*, fol. 41. Est Caput XX.

Cap. XV. [illegible] *De Antonio Monacho*, fol. 43. Est Cap. XXI.

Cap. XVI. [illegible] *De Manete hæretico*, f. 43. a terg. Est Caput XXII.

Cap. XIII. [illegible]

Quo-

Quomodo post exilium Athanasii, Arius evocatus est: deque ejus morte, f. 44. a terg. Est Caput xxxvii. xxxviii. xxxix. & xl. Libri primi Socratis; omissis reliquis antecedentibus, a 23. nempe, ad 36. inclusive.

Cap. XVIII. [illegible] *Ex Apologia S. Athanasii de fuga sua*, fol. 46. a terg. Refertur a Socrate Lib. 3. Hist. Eccl. cap. 8.

Cap. XIX. [illegible] *Quod Imperator Julianus pecunias a Christianis exigere studuit*, fol. 48. a terg. Est Caput xi. Libri 3. Hist. Eccl.

Cap. XX. [illegible] *De Mari Episcopo Chalcedonensi*, fol. 49. Est Caput xii. Libri iii.

Cap. XXI. [illegible] *De fuga Athanasii*, fol. 49. a terg. Est Caput xiii. Libri iii.

Cap. XXII. [illegible] *Quod Imperator Judæis sacrificare permiserit: & de integra Hierosolymorum eversione*, fol. 50. a terg. Est Caput xx. Libri iii.

Cap. XXIII. [illegible] *De Juliani superbia*, fol. 51. a t. Est Caput xxi. Libri iii. additis nonnullis ex Greg. Nazianzeno de Juliano.

Cap. XXIV. [illegible] *De signis, quæ contigere, quum Valens Orthodoxos persequebatur*, fol. 52. Est Caput xi. Libri iv. Hist. Eccl. Socratis.

Cap. XXV. [illegible] *De Athanasio*, fol. 52. a terg. Est pars Capitis xiii. Libri iv. Ubi narratur, quomodo Athanasius quatuor integros menses in paterno monumento delituerit.

Cap. XXVI. [illegible] *Quod, quum Imperator Orthodoxos persequebatur, gravis fames in regionibus Phrygiæ sequuta est*. Ibid. Est Caput xvi. & xvii. Libri iv.

Cap. XXVII. [illegible] *De Ammon Monacho, & aliis*, f. 53. a terg. Est Caput xxiii. Libri iv. Ubi catalogus texitur Sanctorum Monachorum, qui in solitudine vixerunt.

Cap. XXVIII. [illegible] *Quot, quantasque tribulationes Alexandriæ, & in Ægypto pertulerint Orthodoxi, jussu Valentis*. Est Caput xxiv. Libri iv. Ubi de SS. Monachis, in exilium pulsis.

Cap. XXIX. [illegible] *De Didymo cæco, & quid ad ipsum dixerit Sanctus Antonius*, fol. 57. a terg. Est Caput xxv. Libri iv.

Cap. XXX. [illegible] *De Basilio Cæsariensi, & Gregorio Nazianzeno*, fol. 58. a terg. Est Caput xxvi. Libri iv.

Cap. XXXI. [illegible] *De Gregorio Neocæsariensi*, fol. 59. a terg. Est Caput xxvii. Libri iv.

Cap. XXXII. [illegible] *De Novato, & Novatianis*, fol. 60. Est Caput xxviii. Libri iv.

Cap. XXXIII. [illegible] *Quomodo ad Episcopatum evectus est Ambrosius*, fol. 61. Est Caput xxx. Libri iv.

Cap. XXXIV. [illegible] *De Mauia, deque Mose Tajo*; hoc est, Arabe, seu, ut vulgo dicitur, Saraceno, fol. 61. a tergo. Est Caput xxxvi. Libri iv.

Cap. XXXV. ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܘܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ *De Baptismo Theodosii Imperatoris*. fol. 62. Est Caput VI. & VII. Libri V. Hist. Eccl. Socratis.

Cap. XXXVI. ܥܠ ܣܘܢܗܘܕܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ *De Synodo Constantinopolitana*, fol. 62. a terg. Est Caput VIII. Libri V.

Cap. XXXVII. ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܒܕܪܘ ܗܪ̈ܛܝܩܐ *Quomodo dissipati sunt haeretici*, fol. 63. a terg. Est Caput X. Libri V.

Adnotatio Librarii, fol. 65. a terg. ܫܠܡܝ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܡܢ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ *Expliciunt Narrationes ex Historia Ecclesiastica Socratis*.

III. *Item aliae Narrationes, excerptae ex Historia Ecclesiastica Theodoriti*, Capitibus quindecim absolutae. ܬܘܒ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܬܐܘܕܘܪܝܛܘܣ fol. 65. a terg. Caput. I. ܕܪܫܐ ܕܠܝܒܪܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ ܘܕܩܘܣܛܢܛܝܘܣ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܐܬܢܣܝܘܣ *Disputatio Liberii Episcopi Romae, & Constantii Imperatoris, propter Athanasium*. Est Caput XVI. Libi II. Historiae Ecclesiasticae Theodoriti, ubi inscribitur, διάλογος, *Dialogus, seu Colloquium Liberii Episcopi Romani, & Imperatoris Constantii*.

Caput II. ܥܠ ܓܠܘܬܐ ܘܦܢܝܬܐ ܕܗܘ ܩܕܝܫܐ ܠܝܒܪܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ *De exilio, & reditu ejusdem Sancti Liberii Episcopi Romani*, fol. 67. a tergo. Est Caput XVII. Libri II. Theodoriti.

Caput III. ܥܠ ܕܘܒܪܘܗܝ ܫܠܝܚܝܐ ܕܩܕܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ *De Conversatione Apostolica Sancti Jacobi Episcopi Nisibis urbis*, fol. 68. Est Caput XXX. Libri II. Theodoriti.

Caput IV. ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܐܡܒܪܘܣܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ *De S. Ambrosio Episcopo*, fol. 69. a tergo. Est Caput VII. Librii IV. Theodoriti.

Caput V. ܥܠ ܝܘܣܛܝܢܐ ܐܢܬܬܗ ܕܘܠܢܛܝܢܝܢܘܣ. ܘܥܠ ܢܟ̈ܠܐ ܕܐܬܬܩܢܘ ܠܘܩܒܠ ܐܡܒܪܘܣܝܘܣ *De Justina Valentiniani uxore, deque insidiis adversus Ambrosium structis*, fol. 69. a terg. Est Caput XIII. Libri V. Theodoriti.

Caput VI. ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܟܬܒ ܡܢ ܛܪܘܢܐ ܡܩܣܝܡܘܣ ܠܘܬ ܘܠܢܛܝܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ *De iis, quae Maximus tyrannus ad Valentinianum Imperatorem scripsit*, f. 70. Est Caput XIV. Libri V. Theodoriti.

Caput VII. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ ܡܢ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܨܒܘܬܐ *De iis, quae a Theodosio Imperatore scripta sunt his de rebus*. fol. 70. a terg. Est Caput XV. Libri V. Theodoriti.

Caput VIII. ܥܠ ܐܡܦܝܠܘܟܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܝܩܘܢܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ *De Amphilochio Iconii urbis Episcopo*, fol. 71. Est Caput XVI. Libri V.

Caput IX. ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܐܬܥܒܕ ܒܬܣܠܘܢܝܩܐ ܡܕܝܢܬܐ *De caede hominum, quae facta est Thessalonicae*, fol. 71. a terg. Est Caput XVII. Libri V.

Caput X. ܥܠ ܦܪܗܣܝܐ ܕܡܠܠ ܗܘܐ ܐܡܒܪܘܣܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ *De Ambrosii Episcopi in loquendo libertate, & de fide Imperatoris Theodosii*, fol. 72. Est Caput XVIII. Libri V.

Caput XI. ܥܠ ܦܠܩܝܠܐ ܡܠܟܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܐܢܬܬܗ ܕܗܘ ܡܠܟܐ *De Flacilla fideli Imperatrice, uxore ejusdem Imperatoris*, fol. 74. a terg. Est Caput XIX. Libri V.

Caput XII. ܥܠ ܐܣܛܣܝܣ ܕܗܘܬ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ *De seditione, quae facta est Antiochiae*, fol. 75. Est Caput XX. Libri V.

Caput XIII. ܥܠ ܒܬ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܬܥܩܪܘ ܒܟܠ ܕܘܟ *De templis Idolorum ubique subversis*, fol 76. a terg. Est Caput XXI. Libri V.

Caput XIV. ܥܠ ܗܪܣܝܣ ܕܡܨܠܝܢܐ ܒܙܒܢܘܗܝ ܕܘܠܢܛܝܢܝܢܘܣ *De haeresi Messalianorum, temporibus Valentiniani*, fol. 77. Est Caput XI. Libri IV.

Ca-

Caput XV. ܥܠ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܘܕܝܕܘܡܘܣ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ *De Ephræm Syro, & Didymo Alexandrino*, fol. 78. Est Caput XXIX. Libri IV.

IV. *Aliæ Narrationes, ex Zachariæ Rhetoris, Episcopi Melitensis, Chronico*, de quo vide observata a nobis Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 54. Caput I. ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܟܒ ܡܗܝܡܢܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ: ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܪܩܝܢܘܣ. ܘܒܡܫܬܕܠܢܘܬܗ ܕܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܝ ܘܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܦܘܠܟܪܝܐ ܐܢܬܬܗ: ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܐܬܟܢܫܬ ܒܟܠܩܐܕܘܢ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ. ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܘܘ *De morte Nestorii. Postquam fidelis Imperator Theodosius decessit, post ipsum imperavit Marcianus. Curante autem Leone Romæ Pontifice apud eundem Imperatorem, & apud Pulcheriam ejus conjugem, jussit Imperator congregari Synodum: & congregata est Chalcedone, Anno Alexandri Macedonis 764. Episcopi fuere 564.* Ubi Zacharias (utpote secta Eutychianus & Monophysita) comminiscitur, Nestorium & Dorotheum a Marciano Imp. ad Synodum Chalcedonensem per Johannem Tribunum evocatos, quum ab exilio Oasitano reduces, in Deiparam blasphemias evomerent, morte præreptos fuisse, ne Synodo interessent: Johannem vero Tribunum literas Marciani Imperatoris, quibus ii ad Synodum evocabantur, Dioscoro & Juvenali tradidisse, eosque certiores fecisse de iis, quæ Nestorio ac Dorotheo contigerant. Hanc fabulam, quam & Xenaias in Epistola ad Monachos Senunenses tradit, citat ex Zacharia, refellitque Evagrius Lib. 2. Hist. Eccl. cap. 2. Addit Zacharias, Synodum Chalcedonensem coactam anno Alexandri 764. hoc est, Christi 453. eique Episcopos 564. interfuisse: id quod omnino falsum est: nam Synodum quidem anno 451. fuisse celebratam, ex ejusdem Actis Græcis, Latinis, Syriacis constat; Episcopos vero 630. ei præsentes fuisse, testantur, Marcellinus in Chronico, Liberatus Diaconus in Breviario, & Photius de septem Conciliis Oecumenicis.

Caput II. ܥܠ ܦܪܘܛܪܝܘܣ ܕܐܬܬܣܝܡ ܚܠܦ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ *De Proterio, in locum Dioscori Alexandriæ ordinato*. fol. 79. a t. Ubi Proterius Alexandriam tenuit (inquit Zacharias) ægre tulit, Dioscori nomen in Diptycha referri, & privatos a Clero & Populo, Dioscori fautoribus, conventus fieri. Alios igitur exilio multavit, alios diversis pœnis adfecit, militum nempe opera, quibus Imperator, ut Proterio subsidio essent, præceperat. Hinc natas utrinque multas cædes adfirmat, multosque etiam in Altari, & Baptisterio interfectos. De Proterii ipsius cæde, altum silentium. Hanc Zachariæ narrationem Evagrius Lib. 2. cap. 8. confutat: *Porro Zacharias* (inquiens) *hæc in Historia sua narrans, horum pleraque ita, ut dixi, gesta esse fatetur; sed Proterii culpa, qui gravissimos tumultus in urbe Alexandria excitaverat: nec a populo, verum a quibusdam militaribus ea perpetrata esse, contendit.*

Caput III. ܥܠ ܝܘܒܢܠܝܘܣ ܘܬܐܘܕܘܣܝܘܣ *De Juvenali, & Theodosio*, f. 79. a terg. Initium. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟܬܐ ܒܟܠܩܐܕܘܢ ܗܘܐ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܐܝܠܐ Summam hujus Capitis vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 55. sub eo titulo: *De Theodosio Monacho, qui Juvenalis sedem invasit.*

Caput IV. ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܐܝܒܪܝܐ *De Petro Ibero*, fol. 80. a terg. Hunc Zacharias ait, a Theodosio Hierosolymitanæ Sedis invasore ordinatum fuisse Gazæ Episcopum. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 56.

Caput V. ܥܠ ܛܪܕܐ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ *De Theodosii ejectione*, fol. 81. Juvenalis [inquit Zacharias] ab Imperatore Marciano cum Dorotheo Comite in Palæstinam remittitur, ut Theodosium, ordinatosque ab illo Episcopos in exilium pelle-

pelleret, præter Petrum Iberum, pro quo Imperatrix intercesserat.

Caput VI. ܥܠ ܫܠܝܡܘܢ ܕܝܪܝܐ *De Salomone Monacho*, fol. 81. a terg. Salomon Monachus (ut ait Zacharias) ad Juvenalem Patriarcham accedens, quasi benedictionem petiturus, sportam pulvere & cinere plenam super caput ejus effudit, coarguens, quod Synodo Chalcedonensi subscripsisset.

Caput VII. ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܙܢܘܢ، ܘܡܩܝܡܢܘܬܗ ܕܐܢܣܛܣܝܘܣ *De obitu Zenonis Imperatoris, & de inauguratione Anastasii*, fol. 82. Verba Zachariæ hæc sunt: *Postquam imperasset Zeno annos septemdecim*, (ܟܕ ܐܡܠܟ ܡܢ ܟܠܗ ܫܒܥܣܪܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܠܥܠ ܒܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ ܘܒܪ̈ܫܐ ܕܒܗ) *sicut scriptum est supra Libro sexto, & Capitibus in eo contentis, obiit Olympiade* CCCXVII. *Anno Græcorum* DCCCII. *Indictione* XIV. *feria* IV. *hebdomadæ majoris: & imperavit Anastasius, qui fuerat Decurio Silentiarius*. Hinc colligitur, excerpta tantum Historiæ Zachariæ Rhetoris in hoc Codice contineri.

Caput VIII. ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܣܟܘܠܣܛܝܩܐ *De Johanne Scholastico*, fol. 82. Hic [ut scribit Zacharias] patria Amidensis erat, Donati cujusdam frater; in urbem autem Regiam propter Ecclesiæ Amidensis negotia profectus, Anastasio Imperium prædixerat.

Caput IX. ܥܠ ܟܒܫܗ ܕܐܡܝܕ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ *De Amidæ expugnatione*. f. 82. a terg. Est Caput quartum & quintum Libri septimi Zachariæ, in quibus narratur, quomodo a Persarum Rege Cabade urbs Mesopotamiæ Amida est expugnata. Conveniunt autem omnia cum iis, quæ de Amidæ ipsius expugnatione narrantur, tum apud Evagrium Lib. 3. cap. 37. tum apud Josue Stylitam, a nobis citatum Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 274. Nisi quod paullo fusius res ibidem gestæ a Zacharia describuntur. Et primum quidem de Johanne Amidæ Episcopo hæc refert, fol. 84. *Nam paucis ante diebus* (quam Amida expugnaretur a Persis) *e vivis discesserat Johannes Episcopus, vir castus & purus, & honestis moribus præditus. Hic e Monasterio Cartaminensi ad Episcopatum evectus, jejunium, abstinentiam, & pristinos mores haud mutavit, sed noctu diuque in ministerio assiduus erat: divites autem civitatis admonebat tempore famis, & incursionis Arabum, & pestis, eosque adhortabatur, ut frumentum, tempore angustiæ non absconderent, sed venderent, darentque egentibus, ne forte ipsum pro hostibus servarent, ut ait Scriptura, quæ opere impleta est*. Syriacum textum habes Tom. 2. Bibl. Orient. p. 56. & seqq. ubi fusiorem hujusce Operis synopsim protulimus.

Caput X. ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ ܕܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ *De redemptione Urbis Amidæ*, f. 88. Traditis (inquit) Cabadi Persarum Regi undecim millibus pondo auri, urbs Amida recipitur a Romanis, & in locum defuncti Johannis Thomas Episcopus præficitur. Theophanes triginta auri millia pro Amida a Romanis soluta scribit. Marcellinus Indictione XI. *Immenso dehinc auri pondere hostibus dato, captam rebusque vacuam Amidam civitatem iidem nostri redemerunt ductores*. Procopius cap. 9. *Convenit tandem, ut Persæ auri pondo mille acceptis, urbem Romanis traderent*. De Thoma vero Episcopo, hæc Dionysius Patriarcha in Chronico ad ann. Græc. 816. Chr. 505. *Eodem hoc anno factus est Nonnus Amidæ Episcopus: quumque Thomam Archidiaconum suum in urbem Regiam pro nonnullis negotiis misisset, hic structis in Nonnum insidiis, unacum Amidensibus, qui in urbe Regia commorabantur, Episcopatum sibi rapuit; atque ita pro Nonno factus est Thomas Amidæ Episcopus*. Hoc ipsum de Thoma, & Nonno narratur a Josue Stylita, Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 281.

Caput XI. ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܕܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ *De Daræ urbis conditu*. fol. 88. a terg. Est

Eſt Caput ſextum Libri ſeptimi Zachariæ. Recuperata (inquit) a Romanis Amida, rogant Duces Anaſtaſium Imperatorem, ut urbem aliquam in confinio Perſarum muniret, vel Ammodiam, vel Daram, aut quamlibet aliam. Ille ad Thomam Amidæ Epiſcopum reſcribit, qui Daram ceteris locis prapoſuit. Conditur itaque Dara, ſubminiſtrante expenſas Anaſtaſio per Thomam Epiſcopum, qui Clericos ſuos, Cyrum, & Eutychianum Presbyteros, & Sergium & Johannem Diaconos, operi præfecit. Urbi conditæ primus ab ipſo Thoma Epiſcopus Eutychianus ordinatur. Decedente vero Eutychiano, Thomas Rheſina oriundus, ſecundus Daræ Epiſcopus creatur. De Daræ conditu vide Procopium Lib. 1. cap. 10. Theophanem ad annum Anaſtaſii 17. & Evagrium Lib. 3. cap. 37.

Caput XII. ܥܠ ܡܪܝܢܐ ܐܦܡܝܐ *De Marino Apameenſi*, fol. 90 Eſt Caput nonum Libri ſeptimi Zachariæ. Poſt Macedonium [inquit] Timotheus Conſtantinopolis Epiſcopus factus eſt, vir Orthodoxus (nempe hæreticus Monophyſita, cujuſmodi & Zacharias erat) cujus nomini opera conveniunt: honorans enim Deum interpretatur. Ejus diebus Marinus quidam Apameenſis extitit, vir vigilans, dexter, operibus ſagax, ſapiens & doctus. Hic Orthodoxam fidem etiam colebat [imo hæreſim Monophyſiticam] & Imperatoris amicus, a ſecretis, & a conſiliis erat. Et paucis interjectis. Et quoniam ex Antiochiæ provincia oriundus erat, quæ ab Euſtathii Epiſcopi temporibus vocem, *Qui Crucifixus es pro nobis*, primum prædicare tentavit, ipſe etiam omni ſtudio Anaſtaſium Imperatorem ad hoc idem peragendum ſollicitabat. Quos hominis conatus quum hæretici quidam cognoviſſent, ipſum catervatim adorti: Cur, inquiunt, terrenos homines inducere vis, ut faciant præter ſanctum Hymnum, quem Angeli Trinitati offerunt, dicentes: *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus fortis, cujus laudibus pleni ſunt cæli & terra?* Ad hæc, Deus Verbum, qui pro nobis hominibus crucifixus eſt, in ore ejus apologiam hujuſmodi ſtatim præparavit: Angeli quidem Hymnum Confeſſionis ſuæ recte ad colendam & conſubſtantialem Trinitatem dirigunt, eumque pro ipſis crucifixum nequaquam prædicant: nos vero in Hymno Confeſſionis noſtræ crucifixum pro nobis hominibus illum juſte dicimus: ex nobis enim, non ex Angelis corpus adſumpſit. Atque ita illis quidem os obturavit; Imperatori vero ſenſum patefecit: qui particulam illam, *Qui Crucifixus es pro nobis*, ſicut in Antiochena provincia, ſic & in urbe Regia prædicari juſſit. Hæc Zacharias: qui ſub Timotheo Conſtantinopolitano Patriarcha, non ſub Macedonio, id factum narrat; tametſi mentitur, quum ait, Euſtathio Epiſcopo Antiocheno authore, Adpendicem illam, *Qui Crucifixus es pro nobis*, Triſagio Hymno additam fuiſſe: non enim Euſtathio, ſed Petro Fullone Antiochenæ Eccleſiæ incubante, additio illa invecta fuit. At vero Evagrius Lib. 3. cap. ult. Severi Epiſtolam ad Soterichum ſequutus, narrat Macedonium in cauſſa fuiſſe, cur ſeditio propter additamentum ad Triſagium in urbe Regia commoveretur: *Conſtantinopoli* (inquit) *quum Imperator in Hymno Triſagio has voces adjicere voluiſſet: Qui crucifixus es pro nobis: graviſſima ſeditio exorta eſt, perinde quaſi Chriſtiana religio funditus everteretur. Hujus ſeditionis principem atque auctorem fuiſſe Macedonium, & Clerum urbis Conſtantinopolitanæ, ſcribit Severus in Epiſtola ad Soterichum. Quam quidem Epiſtolam ſcripſit, quum nondum Epiſcopatum adeptus eſſet, ſed in urbe Regia adhuc moraretur, eo ſcilicet tempore, quo unacum aliis pluribus, ut ſupra retulimus, ex ſuo Monaſterio eje-*

ctus

ctus est. Ob hanc autem calumniam, præter alias caussas, quas antea commemoravi, Macedonium Sede sua expulsum fuisse existimo. Hanc igitur ob caussam commota plebs quum amplius cohiberi non posset, multi nobilium atque honoratorum in extremum discrimen venerunt, & multa insignia urbis loca igni consumta sunt. Quumque populus rusticum quemdam, qui Monasticam excolebat vitam, in Ædibus Marini Syri reperisset, caput ei amputavit, voces illas ejus suasu Hymno adjectas esse, dicens.

Caput XIII. ܥܠ ܐܟܠܝܦܣܝܣ ܕܫܡܫܐ ܘܥܠ ܐܪܝܕܢܐ ܡܠܟܬܐ *De eclypsi Solis: deque Ariadne Imperatrice*, fol. 90. a tergo. Est pars Capitis 13. Libri VII. Zachariæ. Ariadne obiisse dicitur, Anno Græcorum 824. [Chr. 513.] postquam quadraginta annos imperasset. Id tamen duobus post annis contigisse refert Marcellinus in Chronico, hoc est, Anthemio, & Florentio Coss. anno Chr. 515.

Caput XIV. ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܐܢܣܛܣܝܘܣ ܡܠܟܐ *De obitu Anastasii Imperatoris*, fol. 91. Est pars Capitis 14. Libri VII. Zachariæ. Obiisse dicitur, die 9. Julii; eique Justinus successisse, ܘܐܘܣܛܝܢܘܣ ܗܘܐ ܗܘ ܕܒܗ̇ ܪܥܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ *Qui eandem* (inquit) *fidem, quam Romani, tenebat*. Addit, Constantinopoli ordinatum fuisse in locum Timothei Johannem Episcopum, postquam Timotheus sex, vel septem annos eam Ecclesiam rexisset.

Cap. XV. ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܕܒܝܬ ܚܡܝܪ̈ܝܐ *Martyrium Sanctorum Confessorum Homeritarum*. fol. 91. Est integra Epistola *Simeonis Episcopi Betharsamensis* ad Simeonem Gabulæ Archimandritam, de Martyribus Homeritis, quæ a nobis Syriace & Latine exhibita fuit Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 364.

Cap. XVI. ܦܪܘܠܘܓܘܣ ܕܡܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܝܕ *Prologus Maræ Episcopi Amidæ*, fol. 59. a t. Exscribit Zacharias Prologum ejusdem Maræ in quatuor Evangelia, & Historiam Adulteræ, quam ipse Maras e Græco in Syriacum sermonem transtulit; paraphrastice tamen, ut conferenti Maræ versionem cum Græca, Latina, & Syriaca vulgata liquet. Hoc ipsum testatur Dionysius Barsalibæus in suis commentariis, inquiens: ܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܐ ܕܐܡܝܕ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܕܘܥ ܗܘܐ ܣܦܪܐ ܝܘܢܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܒ ܙܟܪܝܐ ܪܗܛܘܪܐ ܘܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܠܝܛܝܢܐ. ܒܩܢܘܢܐ ܕܬܫܥܐ ܘܬܡܢܝܢ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܦܪܝܫܐ ܕܝܘܚܢܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒ ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܡܦܫܩ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܡܦܫܩܢ̈ܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܕܢܟܬܘܒ ܐܢܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܐ ܟܕ ܡܠܦ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܩܪܒܘ ܠܗ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܐܢܬܬܐ *Repertum scilicet, esse in Evangelio Maræ Amidæ Episcopi, qui Græci sermonis peritus erat, ut Zacharias Rhetor & Episcopus Melitinensis scribit, in Canone Evangelii octogesimo nono Caput singulare Johannis, quod in omnibus exemplaribus exstat, neque ipsum a quopiam interprete illustratum visitur. Quare visum sibi esse totum textum isto loco exscribere. Et quadam die factum est, quum Jesus doceret, obtulerunt ei Scribæ & Pharisæi mulierem quamdam, quæ ex adulterio concepisse deprehensa erat*, &c. Vide observata a nobis Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 53.

Cap. XVII. ܡܢ ܦܢܩܝܬܐ ܘ̄ ܕܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܝܘܡܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ *Ex Capite VI. Libri VIII. de rebus gestis sub Justiniano Imperatore*, fol. 97. a tergo. Ubi Zacharias narrat, primo, incursionem Hunnorum in Romanam ditionem, usque ad urbem Antiochenam. Secundo, quod post Cabadis obitum regnavit in Perside Chosroes ejus filius, & quod ejus mater, quæ a dæmone obsessa erat, Indictione quarta, anno Chr. 526. sub Belisario Duce missa fuit ad beatum Moysem, qui in Monasterio duobus fere stadiis ab urbe Dara dissito morabatur, & famam sui nominis ubique diffuderat: quumque apud eum paucis die-

diebus mansisset, curata est, & in terram suam rediit. Accepit autem ab eodem Moyse ex Monasterio Tarmel nuncupato, benedictionem ex ossibus Cyriaci Martyris, quibus custodita & protecta, ab immundi Spiritus invasione libera esset: quæ secreto ædificavit in regione sua Oratorium, ubi & ille colitur; memor vero beneficii ab eodem Moyse Tarmelensi accepti, Romanos pro occasione adjuvit: operam nimirum suam pro stabilienda Romanos inter & Persas pace contulit: quæ pax Indictione x. anno Græcorum 843. Chr. 532. firmata fuit, duravitque usque ad annum Chr. 540. Eo enim anno Chosroes rupto fœdere, in fines Romanorum invasit, & Daram, Suram, Berœam, Antiochiam, Seleuciam, atque Apameam expugnavit; ut refert Evagrius lib. 4. cap. 25. & 26.

Caput XVIII. [illegible] *Ex Epistola Juliani ad Severum, & Severi ad Julianum*, f. 98. De controversia scilicet, inter Julianum & Severum mota, circa Corpus Christi, Corruptibile ne, an incorruptibile dicendum sit.

Cap. XIX. [illegible] *De Romæ excidio, quam temporibus Justiniani expugnarunt Barbari, subverteruntque*, fol. 100. Id contigit sub Totila Gothorum Rege, anno Justiniani xx. Christi 546. Hucusque Zacharias Rhetor.

V. Subjunguntur recentiori charactere, tres Narrationes. Prima, f. 101. a tergo. [illegible] *Quinta Narratio. De Adventu Regis Persarum, deque Daræ expugnatione, quæ contigit anno Græcorum* 884. (Christi 573.) Initium. [illegible] A Daræ conditu, inquit, huju narrationis auctor, usque adejus expugnationem [illegible] *Supputantur anni plus minus duo supra septuaginta*.

Secunda Narratio, fol. 104. [illegible] *Narratio sexta, de expugnatione & excidio Apameæ civitatis, quod contigit eodem anno, quo Persarum Rex Daram obsidebat*. Initium. [illegible]

Tertia Narratio, fol. 105. [illegible] *Narratio septima, de bis mille Virginibus; quas Rex delectas ad Barbaros mittendas, honoris munerisque caussa, decreverat: deque admiranda simulque deploranda re, quam eædam Virgines ob zelum Christianæ fidei gesserunt*. Initium. [illegible] Ne in Barbarorum manus devenirent, omnes illæ Virgines in rapidum flumen sese præcipites egerunt. Quis autem trium harum Narrationum auctor sit, non liquet.

Liquet tamen, Syriaci sermonis prorsus ignarum fuisse, qui initio hujus Codicis Latinam hujusmodi Adnotationem adposuit, fol. 1. *Tractatus Patris Eliæ ad Leonem Papam de duabus Naturis, Voluntatibus, & Operationibus, ac una Persona in Christo Domino, qui indiget maxima correctione*. Et mox. *Consilium Chalcedonense*. Non enim Eliæ ad Leonem Papam, sed ad Leonem Harani-

ranitarum Episcopum: neque hic Codex Acta Concilii Chalcedonensis complectitur, sed in eo differitur ab Elia Monophysitarum Antistite *De una composita Christi natura* adversus Concilii Chalcedonensis Definitionem, qua duæ in Christo distinctæ, non separatæ, Naturæ asseruntur.

CXLVI.

Codex in 8. bombycinus, foliis constans 157. Syriacis literis exaratus, inter Codices Ecchellenses olim Quartus decimus; quo continentur.

I. JOHANNIS, cognomento MARONIS, PATRIARCHÆ ANTIOCHENI, *Libellus Fidei*, cui titulus: [illegible] *In nomine Dei scribere adgredimur Libellum sanctæ Fidei, quem in Monasterio sancti ac Theophori beati Mar Maronis edidit Maro, qui dicitur Johannes, fuitque Patriarcha urbis Antiochiæ, ac totius Syriæ.* Quæ verba Thomas Caphartabensis Arabicus interpres paraphrastice sic reddidit, literis Syriacis exarata. [illegible] *In nomine Dei incipimus scribere Declarationem sanctæ Fidei, quam Apostolica tenet Ecclesia; scriptam quidem a S. Johanne Patriarcha Antiocheno in Monasterio Maronis ad Orontem fluvium in regione Apameæ & Emesæ; transmissam vero ab eodem ad Montem Libanum. Quam ob rem præfati Montis incolæ de Monasterii Maronis nomine Maronitæ adpellantur: sed & Johannes ipse de ejusdem Monasterii nomine Maro nuncupatur.* Titulo subjungitur hæc Præfatio, Syriace. [illegible] *Quum Fides, unionem Domini nostri dividens, per Nestorium, & per insanum Eutychen, qui confusionem mistionemque duarum gloriosarum & unitarum ejusdem Domini nostri naturarum statuebat, exorta esset; quumque eadem Fides a discipulis utriusque præfati* (Nestorii scilicet & Eutychetis) *propugnaretur; tum vero cœpit Johannes, qui Maro cognominatus est, inceffanti eos studio arguere, eisque claras, quas modo descripturi sumus, demonstrationes afferre. Item adversus discipulos Anthimi* [In margine pro Anthimo, substituitur nomen Cyri, utique Alexandrini Monothelitæ] *qui unam Voluntatem profitentur, ex Imperatoribus illius temporis: & ipse quidem Johannes hunc ad nos Libellum transmisit.* Quam periocham, ab iis scilicet verbis, *Item adversus discipulos Anthimi*, &c. Ab Interprete Arabico (qui Tomas Caphartabensis fuit) additam fuisse, non est dubitandum: neque enim Johannes Maro contra Monothelitas in toto hoc Libello quidquam differit, aut eorum meminit; multo minus eorum hæresim propugnat; quemadmodum idem Interpres Thomas in sua Arabica paraphrasi, e regione textus Syriaci adposita, perperam exponit in hæc verba. [illegible]

[illegible] *Postquam Nestorii hæresis, in Incarnatione Domini nostri duas Personas statuentis, exorta est, nec non hæresis alterius, qui Eutyches dicebatur, adfirmantis, duas Proprietates, Divinitatem scilicet, Filii & Humanitatem, confusas fuisse, commistas, & unum effectas; & postquam amborum hæresim complures sequuti sunt: tunc cœpit Johannes Maro, demonstrationes ex sacris Prophetarum & Patrum scripturis producere, ut eos ad veritatem revocaret. Præterea cœpit testimonia afferre contra vanam opinionem fratrum nostrorum Melchitarum, Maximi Monachi sectariorum; quam quidem duarum Voluntatum opinionem ipse Maximus per Marcianum, ejusque fratrem Imperatores promulgavit.* Pura puta sunt hæc Thomæ Caphartabensis deliria. Nihil in Johannis Maronis Libello legitur, quod ad controversiam de Christi Voluntatibus spectet, sed totus est in demonstrandis contra Nestorianos ac Monophysitas duabus in una Christi persona naturis. Quod autem Interpres (imo Interpolator) Arabicus, Thomas Caphartabensis sit, testatur Stephanus Edenensis lib. 2. Vindiciarum, & ex stylo ejusdem interpretis apparet: eadem enim est phrasis, eadem sensa in hoc Libello, ac in opere ipsius Thomæ, quod in decem Capita, seu Propositiones distributum, ad Johannem Antiochenum Græcorum Melchitarum Patriarcham transmisit, exstatque ad calcem laudati Libelli, ubi inanibus argumentis Monothelismum stabilire conatur: de quo consule Naironum in Evoplia pag. 69. & Pagium in Critica Baronii ad ann. 1109. a num. 17. Non mirum igitur, si homo Monothelita, qualis erat Thomas, Johannis Maronis nomine in citata Præfatione abutitur, qui eo inscitiæ devenit, ut contra omnem historiæ veritatem, Maximum Confessorem assereret, sub Marciano ejusque fratre Imperatoribus, duas Christi Voluntates propugnasse: [Quot verba, tot mendacia:] Sed & Severiano Gabalorum Episcopo per summam calumniam hoc dictum de Christo tribuit in hoc ipso Codice, quem præ manibus habemus, pag. 32. [illegible] *Quemadmodum enim quum Patrem & Filium, & Spiritum Sanctum dicimus, tres quidem Personas prædicamus, sed unam naturam asserimus & confitemur: ita quum Divinitatem & Humanitatem dicimus, duas naturas prædicamus, sed unam Personam, unum Filium, unam voluntatem, unam potestatem, unam dispensationem, & unam adorationem confitemur.* Certum est enim, hoc additamentum, *unam Voluntatem*, &c. Ex Thomæ cerebro prodiisse. Sed ad Codicem nostrum redeundum est. Incipit Libellus Johannis, pag. 2. a terg. [illegible] *Credimus, & confitemur nos filii Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ, sicut edocti sumus a Prophetis & Apostolis, & a tertia Sanctorum Doctorum classe, qui in vera & Orthodoxa fide omni tempore claruerunt, & in quatuor Sanctis Synodis præclarum certamen adversus eos, quos commemoravimus* (Nestorianos scilicet, & Eutychianos)

nos) *subierunt : in Nicæna , inquam , Synodo trecentorum decem & octo Patrum adversus impium Arium* , &c. Atque heic nominat Quatuor Synodos œcumenicas ; quarum definitionibus se adsentiri profitetur . Deinde brevem adcuratamque Trinitatis atque Incarnationis fidem exponit , a p. 4. in hæc verba . ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܘܫܘܝܬ ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti : gloriosa & consubstantialis Trinitas , una Deitas* , &c. Mox testimonia Patrum producit a pag. 18. his verbis , ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܕܠܘܬܢ ܡܢ ܕܝܠܢ ܡܝܬܝܢܢ ܣܗܕܘܬܐ ܗܐ ܓܝܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܗܝܢ ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܘܐܓܪܬܐ ܕܠܗܘܢ ܡܝܬܝܢܢ *Nequis autem suspicetur , ex nostro nos testimonium proferre ; en auctoritates Sanctorum Patrum nostrorum ex eorundem Sermonibus & Epistolis producimus* , &c. Quos autem Patres producit , hi sunt ; nimirum , *Silvester* Papa in Epist. adversus Judæos : *Athanasius* Alexandrinus Orat. de anima , & Orat. adversus Apollinarem : *Flavianus* Senior Antiochenus commentar. in Johannem : *Basilius* Magnus contra Eunomium cap. 80. *Gregorius* Nyssenus Epist. ad Olympium Monachum : *Gregorius* Theologus Epist. 2. ad Cledonium : & Orat. de Filio adversus Arianos : *Ambrosius* Mediolanen. Orat. adversos Apollinaristas , & Orat. ad Gratianum Imp. quam Cyrillus in Synodo Ephesina produxisse dicitur : *Amphilochius* Iconien. de definitione Fidei ad Seleucum Trajani filium : *Johannes Chrysostomus* Epist. ad Cæsarium Monachum , & Homil. de Baptismo Christi , & de Lucta ejusdem cum Diabolo , & Homil. de Ascensione Domini : *Severianus* Gabalen. Homil. de Nativitate Domini , quem locum corrupisse Thomam Caphartabensem Monothelitam , supra diximus : *Proclus* Constantinopolitanus Homil. de Nativitate Domini : *Cyrillus* Alexandrinus Tom. 3. adversus Nestorium : & commentar. in Johannem Lib. 2. Homil. 2. & Epist. ad Xystum Papam: & Epist. ad Eulogium : & Homil. adversus eos , qui naturas confundunt , unam in Christo naturam compositam dicentes : & Orat. ad Secundum de anima & corpore : & commentar. in Epist. ad Hebræos: & commonitor. ad Eulogium; & commentar. in Johannem lib. 4. *Jacobus* Batnarum Sarugensis Homil. de Lazaro quatriduano : & Homil. de Ecclesia , & curiosis Scrutatoribus : & Homil. de Jejunio ; *Ephræm* Syrus Hymn. de Precibus : & Hymn. de Domino nostro : & Hymn. de Nativitate Domini : & Hymn. de Fide . *Isaac* Doctor , de Symbolo Fidei : & Hymn. 2. De Curru Ezechielis : & Hymn. de Incarnatione Domini : *Isidorus* Pelusiota Epist. ad Theodorum Diaconum : & Epist. ad Timotheum Lectorem : & Epist. ad Theophilum : *Justinus* Philosophus & Martyr Orat. de recta fide cap. 18. *Nyssenus* iterum Epist. ad Philippum [*Olympium*] Monachum , de objectione Arianorum contra Catholicos : *Proclus Constantinopolitanus* Homil. de Dei genitrice: *Ambrosius* Mediol. iterum Orat. de expositione Fidei . *Isaac* Syrus Ephræmi Syri discipulus iterum Hymn. de Orthodoxa fide : *Dionysius* Pauli Apostoli discipulus lib. de Divinis nominibus : *Definitio* fidei Synodi Antiochenæ adversus Paulum Samosatensem . *Flavianus* iterum Epist. ad Theodosium Imp. *Gregorius* Theologus iterum Orat. ad Syntacticum : *Flavianus* Senior Antiochenus iterum commentar. in Lucam . Thomas Caphartabensis , uti origine Syrus Jacobita , in Codicem hunc obtrusit etiam Severi Antiocheni testimonia , eundem ex amore sectæ suæ , titulo *Sancti* exornans : id quod certe in genuino Johannis Maronis opere non exstabat : sunt autem hæc ex Severo producta : nimirum Epist. 3. ad Sergium Grammaticum . Tract. 2. cap. 9. Tract. 7. cap. 70. Tract. 2. cap. 32. Tract. 3. ad Sergium

gium Grammaticum cap. 30. In Philalethem cap. 102. et Epist. ad Nephalium. Patrum testimoniis subjunguntur definitiones Synodorum, quibus Catholica fides confirmata est: videlicet, Antiochenæ sub Dionysio Papa, & Dionysio Alexandrino, & Gregorio Thaumaturgo, imperante Gallieno: Nicænæ: Constantinopolitanæ: Ephesinæ: & Chalcedonensis. Postremo in hæc Verba concluditur. [illegible] *Nunc igitur, fratres fideles, Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ filii, estote justi examinatores, & conferte invicem, & videte, quæ Sancta Synodus, & religiosissimus Papa Leo credidit & definivit, & quæ Sancti Patres nostri supra commemorati tradiderunt, quomodo sibi adamussim cohæreant, & iis consentiant, quæ nos ex Chalcedonensi Concilio profitemur: sicut & veritas ipsa testatur ex Sancto Leone Romano Pontifice, & ex Sanctis sex centum ac triginta sex Patribus, quorum preces nobiscum sint. Amen.*

II. Ejusdem Johannis Maronis Liber adversus Monophysitas. Subjungitur Libello Fidei pag. 102. sub hoc titulo. [illegible] *Item Quæsita excerpta adversus Monophysitas, id est, adversus eos, qui simplicem Dei Verbi naturam cum ejusdem carne confundunt & componunt, unam esse naturam dicentes.* Initium. [illegible] *Dicite nobis, sancti fratres nostri: Hæc unica natura, quam vos in Domino nostro post unionem confitemini, consubstantialis Patri est, necne?*

III. Ejusdem Johannis Maronis Patriarchæ Antiocheni, Liber adversus Nestorianos, sub hoc titulo, fol. 113. [illegible] *Item Quæsita excerpta adversus Nestorianos.* Initium. [illegible] *Ait Paulus Apostolus: Reconciliatus est nobis (Deus) per mortem Filii sui.*

IV. Ejusdem Johannis Patriarchæ, cognomento Maronis, de Trisagio; sub hoc titulo, fol. 125. a tergo. [illegible] *Responsio ad eos, qui dicunt, nos totam Sanctam Trinitatem crucifigere, quum Trisagio addimus: Qui crucifixus es pro nobis.* Initium. [illegible] Summa est. Objecit Anonymus Syris orthodoxis, *Sanctam Trinitatem ab iis prædicari crucifixam, quoties Trisagio hymno subjiciunt: Qui crucifixus es pro nobis. Respondetur: Unum de Trinitate dumtaxat carnem induisse, & crucifixum fuisse, qui est Dominus noster Jesus Christus, non totam Trinitatem; quandoquidem nec tota Trinitas incarnata est: & ad illum unum, non ad totam Trinitatem, Syrorum mentem referri, dum Trisagium hymnum canunt.* Reponit anonymus. *Cur ergo Sancti Patres Petro anathema dixerunt?* Respondetur. *Quia ille Quaternitatem personarum inducere moliebatur, Judæum Nestorium æmulatus, & passionem Divinitati tribuit: quapropter ejus gregales Theopaschitæ dicti sunt; Syros vero ab utraque insania distare.* Rursus instat anonymus: *At verba ab hæreticis male usur-*

usurpata omnino vitanda sunt. Respondetur. *Si huic regulæ insistendum foret, omnes Sacras Scripturas obliterari proscribique oporteret. Quamobrem, ut monet Cyrillus in Commonitorio ad Eulogium, non omnia, quæ ab hæreticis usurpantur, sunt rejicienda: in plerisque enim hæretici nobiscum loquuntur, sed ipsorum mens errorem intendit, quem nos minime intendimus*. Hæc Johannes de Trisagio. Eadem fere Ephræm Antiochenus Patriarcha apud Photium in Bibliotheca, Cod. 228. Hinc adparet, Syros Orthodoxos, licet Trisagio hymno particulam illam, *Qui crucifixus es pro nobis*; addiderint, ab hæresi tamen Theopaschitarum abhorrere; sed & Monophysitas antiquiores, recentioresque Jacobitas idipsum circa Trisagium cum Catholicis sensisse, & modo sentire; liquet tum ex Homilia 125. Severi Antiocheni, quam superius citavimus, tum ex Dionysii Barsalibæi Commentar. in Liturgiam S. Jacobi, Cod. Ecchell. XXXVI. tum denique ex Dialogo Syrum inter & Græcum, quem a Davide Syro Jacobita Episcopo scriptum mox recensebimus. Ceterum observandum est, hunc de Trisagio Johannis Tractatum, recentiori manu descriptum, huic Codici insertum fuisse.

IV. *Davidis, Pauli filii, Episcopi Jacobitæ*, de quo consule Tom. 2. Bibl. Orient. p. 243. *Dialogus Græcum inter & Syrum, de Hymno Trisagio*; initio mutilus. Incipit p. 128. ܚܝܠܬܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ: ܡܚܝܠܐ ܕܝܢ ܘܡܟܝܟܐ ܠܘܩܒܠ ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠܗ *Est enim Fortis* (de Diabolo sermo est) *respectu eorum, qui ei obediunt: infirmus autem & debilis ad eos, qui ei resistunt*. Nugatur Episcopus David, dicens: Nisi ad hymnum Trisagium addatur, *Qui crucifixus es pro nobis*, posse illum intelligi de Diabolo, qui (ut idem David ait) est Deus, est Fortis, est Immortalis: & post multas ineptias concludit, pag. 130. [illegible] ,, *Græcus*. Satis prolixe es hactenus loquutus, o Syre, commendans illud, *Qui* ,, *Crucifixum es pro nobis*, nec animadvertis, quando ter repetis, *Sanctus Deus*, ,, ter Sanctam a te dici Trinitatem; quando vero subdis: *Qui pro nobis crucifi-* ,, *xus es*, Trinitatem crucifixam prædicari. Cedo, ostende, a quonam ex Pa- ,, tribus hoc didicistis? *Syrus*. Unum de Trinitate ain incarnatum & hominem ,, factum, an totam Trinitatem? *Græcus*. Unum de Trinitate dico, non to- ,, tam Trinitatem fuisse incarnatam. *Syrus*. Ergo, si unus ex Trinitate in- ,, carnatus & homo factus est, & non tota Trinitas, unum de Trinitate cru- ,, cifixum, & non totam Trinitatem, prædicamus: quoniam qui carnem non ,, suscepit, nec in Crucem agitur. Et nos, o Græce, non, ut modo ajebas, ,, totam Trinitatem crucifigimus, sed unum de Trinitate pro nobis crucifi- ,, xum profitemur: neque totam Trinitatem cogitamus, quando dicimus: ,, *Sanctus Deus*, et, *Qui pro nobis crucifixus fuisti*; sed unum de Trinitate, ,, qui est Dominus Jesus Christus, unigenitus Dei Filius, ex Patre natus ,, ante omnia secula, lumen de lumine, Deus verus de Deo vero, qui ,, propter nos homines, & propter nostram salutem descendit de cælis, & ,, incarnatus est de Spiritu Sancto, & ex Maria Virgine, & homo factus ,, est: crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, secundum doctrinam ,, trecentorum decem & octo Patrum. Et quando oramus, dicimus: *San-* ,, *ctus Deus*, qui Deus quum sis, propter caritatem tuam factus es homo. ,, *Sanctus Fortis*, qui quum omnia virtute tua portes, in assumpto corpore in- ,, firmus apparuisti, *Sanctus Immortalis*, qui quum natura sis immortalis, vo- ,, lunta-

„ luntariam mortem in carne pro salute nostra subiisti. Te pro nobis cruci-
„ fixum fatemur, & non inficiamur. Ob tuam in cruce mortem, miserere
„ nobis. „ Vide observata a nobis Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 520.

V. *Thomæ Harauitæ, Episcopi Capbartabensis, Liber de unica Christi Voluntate & Operatione*, in decem Propositiones divisus, & ad Johannem Antiochenum Græcorum Melchitarum Patriarcham anno Græcorum 1400. transmissus. Arabice literis Syriacis. Pag. 131. Titulus, & Prologus. [illegible] *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, unius Dei, Trini in personis, & unius in essentia. Notum vobis facimus, o fratres: quod, Anno Alexandri Græci, filii Philippi, millesimo quadringentesimo* (Chr. 1089.) *Epistolæ ac scripta mutuo processerunt inter Abbatem Johannem Græcorum Antiochiæ urbis Patriarcham, & inter Abbatem Thomam Metropolitam Maronitam Diœceseos Alepensis: quorum Oratione adjuvemur, Amen: mota quippe fuerat inter illos quæstio circa Orthodoxæ fidei veritatem & professionem. Et quod Melchitæ quidem duas duabus prædito naturis Voluntates asserebant; Maronita vero Domino nostro, duas habenti naturas unitas, Divinitatem nempe & Humanitatem, unam Voluntatem tribuebant. Quum igitur inter eos quæstio multiplicata fuisset, tum vero Johannis Patriarchæ Antiochiæ ad Thomam Metropolitam, & Thomæ ad Johannem scripta plurima, per nuncios utrinque missos, intercessere, Thomæ scilicet, Antiochiam ad Johannem, & Johannis Caphartabam, in regione Alepensi positam urbem, ad Thomam. Et Johannes quidem defendendo se, ostendere contendebat, eum, qui non profitetur in Domino nostro Jesu Christo duas Voluntates, deficere a fide; & proinde execrabatur professionem Thomæ, qui unam in Domino nostro Jesu Christo Voluntatem asserebat.* Pergit narrare Thomas, quod ipse pro responsione ad Johannis Patriarchæ Epistolam, ac pro suæ sententiæ confirmatione, composuit aliam Epistolam, in decem Propositiones distributam, in qua Scripturarum, ac Sanctorum Patrum fultus, (ut sibi videbatur) auctoritate, unicam in Christo Voluntatem & Operationem probare conatus est, eamque per nuncium ad memoratum misit Patriarcham, qui quum se convictum (uti mentitur Thomas) cerneret, quumque non haberet quid ad Thomæ scripta reponeret, ne venenum hoc per suam Diœcesim serperet, jussit illam igni publice tradi; quemadmodum in illa Præfatione ab eodem Thoma narratur, in hæc verba, p. 133. [illegible]

[illegible] " Aderant tunc
„ cum Johanne Patriarcha, vir honestus prudensque, cui nomen Georgius filius
„ Satuæi, & alter, acutus Philosophus, dictus Socrates filius Bondeki (*Veneti*) Quum igitur Thomæ nuncius eam ipsis Epistolam tradidisset, illamque ipsi evolvissent, productasque auctoritates vidissent, obstupuere: tum
„ vero ad illos Patriarcha: Cur vos intueor ad hanc Thomæ Epistolam attonitos & obstupescentes? At illi: Nequaquam decebat te, Pater, tam asperis verbis Abbatem Thomam tractare, ut missa Epistola appellares eum a
„ recta fide alienum & aberrantem. Nos enim quum ipsum adivimus, perhumaniter ab illo excepti sumus in ipsius Ecclesia, & ad mensam ejus quoque admissi: tum vero spiritualis inter nos & ipsum contracta fuit familiaritas: quumque de rebus fidei misceremus cum eo sermones, prolatis librorum Ecclesiasticorum testimoniis, sui rationem Dogmatis, non superbe,
„ sed summa cum animi demissione, reddebat. Tu vero, Sancte Pater, disceptandum cum eo aggressus fuisti, non lenibus, ut is tecum, sed asperis
„ et arrogantia plenis verbis. Quamobrem ejusmodi responsa ab illo sunt
„ tibi reddita, quibus vix quidquam reponi possit. Ad hæc Patriarcha: Ex
„ Arabico, inquit, in Græcum sermonem Epistolam hanc convertite. Quod
„ quum illi fecissent, quumque illam is evolvisset, hæsit animi pendens, ac
„ nescius, quid in contrarium responderet: ait igitur: Hæc sunt verba hominis Syri in Syria nati, continentque sententias e jure petitas: agite tamen, poductas ab ipso auctoritates contrariis auctoritatibus refellamus, hominemque convincamus. Cui responderunt, fieri id non posse, eo quod
„ testimonia sunt ex Evangelio, aliisque inspiratis a Deo libris petita. Quod
„ quum is intellexisset: Quid igitur, inquit, agendum sit nobis, edicite. Tum
„ vero Socrates Veneti filius: Censeo, inquit, flammis esse tradendam Epistolam, ne ejus fama Antiochiam pervadat, populique mentes subvertantur, dicantque de nobis, quod a vero & æquo aberramus. Itaque igni eam
„ comburendam jussit, veritus, ne ii, qui duas Voluntates propugnabant,
„ ad assertam in Epistola unicam Voluntatem revocarentur; tum etiam, quia
„ ne

„ ne verbum quidem ad objecta reponere poterant, aut quidquam ex illa
„ confutare. *Subjungitur pag.* 134. Quum autem nunciatum fuisset Thomæ,
„ Johannem Patriarcham, ejus Epistolam igni tradidisse, eam in meliorem
„ formam rescripsit, & ad valvas Ecclesiæ suæ affixit. Tum vero ad Mon-
„ tem Libanum se contulit, ratus se ibi per dimidium anni dumtaxat per-
„ mansurum, & ad propria statim reversurum. „ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] *Sed evenit statim, ut Franci tunc aggrederentur Tripolim Syriæ, prout eam expugnaverunt. Quare permansit Thomas per quatuor annos in Giobbe Janocbæ* (Giobbe idem est, ac cava, regio nempe profunda inter altos montes posita) *& postea redit ad Giobbe Besciaræ, ubi mansit per biennium. Tunc temporis illi adfuit Archipresbyter quidam eruditus & sanctus de incolis oppidi Farsciæ, illumque instantissime rogavit, ut suam ipsius Epistolam renovaret, auctoritatibus iisdem munitam, quibus, ajebat, sanctæ illam Synodi nobis confirmarunt.* Hoc nimirum est Libri hujus a Thoma conscripti argumentum: ex quo patet, Thomam quidem a Caphartaba ad Montem Libanum se contulisse anno Christi 1109. quo Tripolis Syriæ civitas a Balduino Hierosolymorum Rege, adhibitis Genuensibus, qui cum classe navium fere LXX. illuc venerant, subacta fuit; uti narrat Fulcherius lib. 2. hist. Hierosol. mansisse autem in Monte Libano per annos sex, donec pestiferum illum Libellum, quem olim Johannes Patriarcha flammis tradiderat, rogante Syro Jacobita Archipresbytero oppidi Pharsciæ, iterum in lucem emisit. *Hac igitur* (ut Pagius ad Ann. 1109. num. XX. observat) *permotus occasione, curavit Diabolico excogitatu, aggredi Maronitas, quos ut facilius in suam sententiam adduceret, dixit se Maronitam, & Maronem ejusdem secum fuisse opinionis, idque Eutychii Alexandrini auctoritate probabat: quemadmodum legitur in ejus Tertia, & Quarta Propositione; subditque Divum Maximum auctorem fuisse opinionis duarum Voluntatum in Christo Domino sub Marciani Imperio, uti recenset in Quarta Propositione: Stetit Maximus coram Imperatore Marciano ac ejus fratre; eisque consilium dedit, dicens; Necesse est, ut addamus aliam Voluntatem, ut sint duæ Voluntates in duabus Naturis.* Cetera a veritate abhorrentia, quæ Thomas effutit, legenda apud eundem Pagium loc. cit. Notandum tamen est, quod Naironus in Evoplia num. LI. existimat, hanc controversiam inter Thomam Caphartabensem & inter Johannem Antiochenum Melchitarum Patriarcham, anno circiter IIII. cœptam fuisse; eo quod (ut ibidem Naironus ait) in Præfatione sic legatur: *Anno Alexandri filii Philippi Græcorum* 1400. *Epistolæ ac scripta mutuo processerunt Antiochiæ inter Johannem Patriarcham Græcorum & Thomam Archiepiscopum Caphartab.* Sed fallitur [inquit Pagius ad Ann. 1109. num. 18.] *Annus enim Alexandri* 1400. *non concurrit eum anno Christi* IIII. *sed incipit Kalendis Octobris anni Christi* 1088. Subditque: *Quare quum hæc controversia ferveret eo tempore, quo Thomas ad Montem Libanum profectus est, & profectio illa ad annum* 1109. *pertineat, ut mox dicetur, in Præfatione illa, loco, Anno* 1400. *Alexandri, legendum puto, Anno* 1420. *Alexandri, qui inchoatur Kalendis Octobris Anni* 1108. Certe in Catalogo Patriarcharum Antiochenorum, Zonara teste lib. 18. n. 19. Nicephoro Botaniata imperante, *Æmiliano*

liano Antiocheno Patriarcha mortuo, in ejus locum successit Nicephorus cognomento Maurus. Botaniates autem mense Aprili, anno 1081. dejectus fuit, ejusque loco Alexius Comnenus salutatus Imperator: toto autem tempore, quo Botaniates imperavit, ab Aprili nempe, anni 1078. ad Apr. anni 1081. in cursu fuere hæ tantummodo Indictiones, scil. I. ann. 1078. II. ann. 1079. III. anno 1080. IV. ann. 1081. Quare non videmus, undenam Quienus hauserit, ut in Oriente Christiano, Tom. 2. pag. 756. de Nicephoro Patriarcha Antiocheno Æmiliani successore, post relata e Curopalata hæc verba: *Similiter Antiocheno Patriarcha defuncto, ab Imp. renunciatus est Nicephorus quidam cognomento Maurus*: subjungeret: *Curopalatæ adstipulantur exscriptor ipsius Cedrenus & Zonaras, qui id contigisse subdit, Indictione* XIII. *adeoque anno* 1089. Indictionem XIII. non attigit Botaniates, sed *Tertiam*, quæ incidit in annum Chr. 1080. ac proinde Nicephorus Maurus Æmiliano Patriarchæ Antiocheno successerit, non anno 1089. Sed anno 1080. ita ut *Johannes*, de quo loquimur, *Nicephoro* succedere potuerit anno 1088. & Thomas cum eodem Johanne Disputationes habere anno 1089. uti in Præfatione dicitur: cui vim inferre, non apparet ratio, quæ nos compellat: longum enim tempus insumi oportuit inter missas ultro citroque a Thoma Caphartabensi ad Johannem Patriarcham literas, donec Libellus ille Thomæ, jussu Johannis, flammis traditus est; idque etiam postquam Antiochiæ factum est, diu siluisse Thomam necesse est, donec anno 1108. Diabolico excogitatu curavit in Montem Libanum proficisci, & Syros Maronitas aggredi: a quibus tamen constat illum fuisse rejectum, & solum Archipresbyterum Jacobitam in ejus pravam de unica Christi Voluntate sententiam pertractum; quemadmodum solidis argumentis demonstrat cl. Stephanus Edenensis Antiochenus Maronitarum Patriarcha in Vindiciis suæ Nationis. Sed ad Libellum Thomæ redeundum est: cujus I. *Propositio*, [illegible] incipit fol. 134. a tergo, [illegible] *Propositio* II. fol. 136. a tergo. [illegible] *Propositio* III. fol. 139. a t. [illegible] *Propositio* IV. fol. 141. [illegible] *Propositio* V. fol. 150. a terg. [illegible] *Propositio* VI. fol. 153. a tergo. [illegible] *Propositio* VII. fol. 155. a t. [illegible] *Propositio* VIII. fol. 156. [illegible] *Propositio* IX. fol. 156. a tergo. [illegible] In hac & sequent Propositione differit de Adpendice illa ad Trisagium: *Qui crucifixus es pro nobis*. *Propositio* X. f. 161. [illegible]

[illegible]
[illegible]

Is Codex scriptus est an. Chr. 1392. ut hæc ostendunt Calligraphi verba, quæ fol. 164. ad calcem leguntur: [illegible] *Absolutus est sacer iste Libelli Fidei Sanctæ Ecclesiæ Codex anno Græcorum 1703. die 20. Februarii, per manum vilis & peccatoris Josephi Diaconi hospitis, ex oppido Hachel* (cujus nomen heic per tres literas numerales *Aleph*, *Koph*, & *Lamed*, exprimitur) *ex regione Bybliensi, qui nunc habitat in oppido Ban Gubtæ Besciare.*

Præeunt tres aliæ Adnotationes, eadem, qua totus Codex, manu descriptæ; quarum Prima f. 1. exhibet *Nomina Regum, quos Rex Persarum misit ad Christum adorandum*, [illegible] Ex apocryphis desumta. Altera fol. 163. *De Jejunio duodecim hebdomadarum per anni circulum.* [illegible] Tertia Adnotatio f. 163. a t. sistit *Supputationem annorum ab Adam ad Christi Nativitatem.* [illegible]

CXLVII.

CODEX in 8. bombycinus, foliis constans 170. *Syriacis* literis exaratus; inter Orientales Codices, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Trigesimus primus: quo continentur.

I. MOSIS BARCEPHÆ EPISCOPI, *Liber de Anima*, in Capita Quadraginta divisus. [illegible] f. 1. Initium. [illegible] *Caput* 1. *Quotupliciter dicitur Anima, & de qua Anima scopus noster est in hoc Libro.* Sequentia Barcephæ Capita Latine tantum exhibemus; ne in texendo catalogo tædium Lectoribus afferamus. Igitur, *Cap.* 2. Animam existere. 3. Opiniones Philosophorum de Anima. 4. Impugnantur errores Philosophorum de Anima. 5. Animam esse substantiam. 6. Animam esse incorpoream. 7. Animam esse simplicem. 8. Quid primum de Anima inquirendum: de ejus natura, an de virtute & operatione. 9. Quæ sit natura Animæ. 10. De virtute & operationibus Animæ. 11. Animam hominis esse rationalem, & perpetuo moveri. 12. Quis sit Animæ motus & quotuplex. 13. Animam esse cogitativam. 14. Quæ & quot Animæ Proprietates. 15. Quæ sit Animæ definitio, & qualis. 16. Animam esse immortalem. 17. An immortalitas Animæ sit quid positivum, an negativum. 18. Animam esse indivisibilem. 19. Animam regere Corpus. 20. De Animarum differentia & distinctione. 21. An alia sit Animarum e corporibus solutarum differentia. 22. An differant Animæ infantium ab animabus juvenum, & senum. 23. Unde sit Anima. 24. Ubinam creatur Anima, in corpore, an extra corpus? 25. An creatur Anima ante corpus, an cum corpore, an post corpus? 26. An quotiescumque semen humanum decidit, creatur Anima, nec ne? 27. Cur Animæ puerorum non discernunt inter bonum & malum, & inter verum, & falsum. 28. An Anima sit intra, an extra corpus. 29. An Ani-

Anima unita sit omnibus & singulis membris, an aliquibus dumtaxat. 30. Quum Anima a bono ad malum, & ex odio ad amorem transitum facit, an ejus natura mutatur, an solum voluntas. 31. In quo differat Mens, Spiritus, & Anima. 32. Quod Anima quum a Corpore separatur, non perit, sed subsistit in sua subsistentia. 33. Quod Anima postquam a Corpore separata est, non amittit scientiam, neque sensum, neque memoriam. 34. An quemadmodum Corpus per unum membrum videt, per aliud audit, &c. sic Anima per unam partem videt, & per aliam audit, &c. 35. Quum Anima a Corpore separatur, quænam novit, & quæ ignorat. 36. Adversus eos, qui transmigrationem Animarum admittunt. 37. Quænam accidunt Animæ, quum a Corpore separatur. 38. Ubinam manent Animæ usque ad diem resurrectionis. *In Paradiso*, ait, *terrestri*; sicuti idem Barcepha docet in Commentario de eodem Paradiso. Verba Barcephæ accipe, fol. 85. [illegible] *Dicimus, Animas quidem Justorum, & Sanctorum, in Paradiso, ex quo Adam exiit; Animas vero Apostolorum, & Martyrum, & eorum perfectorum hominum, qui ad Deum magis accedunt, supra cælos fore mansuras; Animas autem impiorum & iniquorum, in locis tenebrosis sub terra futuras usque ad diem resurrectionis*. Profert autem ad id ostendendum testimonia ex S. Gregorio Nazianzeno Orat. de Paschate, ex Philoxeno Mabugensi de duobus Latronibus, & ex Johanne Chrysostomo de arbore Scientiæ boni & mali. *Cap.* 39. Cum quibus ordinibus miscentur Animæ Corporibus solutæ: bonæ nimirum cum Angelis, malæ autem cum Dæmonibus. 40. Anima ne, an Corpus sit ad imaginem Dei, an utrumque. Et quænam sit imago Dei?

II. Ejusdem *Mosis Barcephæ*, Caput subjunctum Libro de Anima, *Quod Fidelis defuncti juventur Oblationibus, quæ pro iis offeruntur*. [illegible] f. 90. a tergo. Citantur, Palladius Episcopus Helenopolitanus lib. de Monachis: Johannes Chrysostomus Homil. 41. in primam Epist. ad Corinthios, & Homil. 62. in Evangelium Johannis: & Homil. 3. in Epist. ad Philippenses.

III. Ejusdem *Mosis Barcephæ*, *Episcopi Beth-Roman*, *& Mosul*, Expositio in sacrum Chrisma: opus in Capita Quinquaginta divisum. [illegible] fol. 94. Prologus incipit ibid. [illegible] Caput 1. *Quis docuit Apostolos consecrare Chrisma*, *& ubi?* [illegible] fol. 95. Quinquaginta hujusce Barcephæ operis Capita hæc fere continent: Quis scilicet, docuit Apostolos, ut Chrisma consecrarent, & ubi? Et quo sermone *Myron* dicatur, & quid significet: & a quo consecratur, & cur a solo Pontifice, & cur feria quinta majoris hebdomadæ: & cur a Pontifice misceatur, & cur cooperitur: et cur in Ecclesia fit processio. Et cur Diaconi flabella gestant, & Sacerdotes thuribula, & Subdiaconi luminaria. Et cur in quatuor Mundi partes circumfertur? Et comparatio Chrismatis cum Eucharistia. Aliaque id genus ad materiam Chrismatis, ad ipsius significationem, & ad ritum Consecrationis ejus spectantia. Atque heic non est

est silentio prætereundus Mosis Barcephæ, aliorumque Syrorum Jacobitarum crassus circa materiam Chrismatis a Pontifice consecrati error: sic enim Chrisma plus justo extollunt, ut Sacram Eucharistiam deprimant. Verba Barcephæ Cap. 41. hæc sunt. [illegible] " Quodnam ex his præstantius est
„ & excellentius? Chrisma, an Eucharistia, an Pontifex, an Altare? Dicimus,
„ neutrum esse altero præstantius: idque ex eo constare ostenditur, quod qua-
„ tuor hæc modo enumerata Christum significant, & Christi locum tenent;
„ Christus itaque est Chrisma, & Eucharistia, & Pontifex, & Altare. Et Chri-
„ sma quidem, sicuti de ipso scriptum est in Cantico Canticorum, Chrisma, seu
„ unguentum, effusum nomen tuum. Eucharistia autem, quemadmodum
„ ait Apostolus: Nunc vero in consummatione seculi obtulit se ipsum sacri-
„ ficium, ut peccatum deleret. Pontifex vero, sicuti idem Apostolus ait: Ha-
„ bemus Pontificem, qui infirmitati nostræ compatiatur. Altare denique, ju-
„ xta illud ejusdem Apostoli: Habemus Altare, de quo manducare non licet
„ iis, qui tabernaculo deserviunt. Nullum est igitur alio præstantius, sed
„ omnia sunt æqualia, eo quod Christum universa significent. „ Subjungit Cap. sequenti, Christum aliter ab uno ex illis, aliter ab altero significari; per Chrisma quidem significari *Unionem ipsius*; per Eucharistiam vero, factam ejusdem pro nobis immolationem; per Pontificem autem, & Altare, quod in Cruce pependit, & immolatus est, & salvum fecit mundum.

IV. *Danielis Monachi*, Tractatus, Qua in re Chrisma ab Eucharistia differat. [illegible] f.113. a t. Init. [illegible] Rectius de Eucharistia sentit Daniel, quam Barcepha. Daniel enim asserit, Panem & Vinum quum consecrantur, effici verum Corpus & Sanguinem Christi: en ejus verba. [illegible] " Existimo, Eucharistiam esse Corpus Dominicum Verbi Dei,
„ anima & mente præditum, & hypostatice cum ipso unitum; quemadmo-
„ dum ipse dixit: Panis, quem ego dabo, Corpus meum est, quod pro pec-
„ catis mundi trado. Itaque quum ipsum sumimus, propter excellentissimam
„ ac sublimissimam unionem, qua ei est unitum, sicuti de ipso idem dixit:
„ Qui manducat me, & ipse vivet propter me; Verbum quoque per ipsum man-
„ ducamus quotquot Corpus Dominicum manducamus: quum in ipsum Cor-
„ pus

„ pus per facras Invocationes covertitur facer Panis, qui ad Altare Orthodo-
„ xorum ponitur: ficuti & in verum Sanguinem & potum vivificantem con-
„ vertitur Vinum, quod eft in Calice benedictionis.

V. *Mofis Barcepbæ Epifcopi Beth-Raman & Mofal*, Tractatus de Sacramento Baptifmi, ad Ignatium: in Capita XXIV. divifus. [illegible] fol. 116. a terg. Initium. [illegible] Exponit Barcepha quæcumque in adminiftratione facri Baptifmi peraguntur. Porro Ignatius, cui hunc Tractatum Barcepha infcribit, Syrorum Jacobitarum Patriarcha fuit, ab anno Græcorum 1189. ad ann. 1194. hoc eft, ab anno Chr. 878. ad ann. 883. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 348. num. 22.

VI. *Lazari Epifcopi Bagdadenfis*, Commentarius de Baptifmo. [illegible] fol. 126. a t. Init. [illegible]

VII. *Mofis Barcepbæ*, Commentarius de Afcenfione Domini in Cælum. [illegible] fol. 130. Init. [illegible]

VIII. *Johannis Epifcopi Daræ*, Excerpta ex Libro de Anima. [illegible] fol. 135. Plura ex eo Libro Capita in noftro Codice defcribuntur, nimirum; ex Tractatu octavo Caput 1. De Metempfychofi, fol. 135. Ex Tractatu tertio Caput 1. De Anima, Mente, & Spiritu, fol. 137. Caput 11. De Mente, f. 141. De Unione Animæ cum Corpore, f. 144. De iis, qui mentis impotes moriuntur, f. 145. a tergo. Quid de his Johannes Darenfis fentiat, accipe. [illegible] *Qui ab ortu læfi funt, in futuro feculo abfque læfione refurgent, & in Regno erunt, non tamen bonorem operum recipient, quemadmodum de pueris impiorum filiis diximus. Qui vero, poftquam in mundum introierunt, ufum rationis amiferunt, antequam bonum a malo difcernerent, inftar iftorum refurgent. Quodfi impia admiferint, ac poftea mentis ufum amiferint, impii funt, & in pœnis refurgent. Si defectus in ipfis inventi fuerint, tum obierint, quum mente fideles fint, mifericordiam confequentur, & in Regno refurgent. Si vero nihil mali gefferint, ufumque rationis amiferint, quum fideles fint, in Regno erunt.* Regnum & Pœnam, Darenfis pro Paradifo & Inferno accipit. Et in Paradifo quidem, fed fine operum retributione, erunt, inquit, tum infantes Impiorum & Infidelium filii ante ufum rationis defuncti; tum qui mentis impotes nafcuntur, & fic ufque ad obitum permanent, quin unquam ratione utantur. In Inferno vero cum damnatis erunt, qui ufum rationis adepti, impia perpetraverint, ac poftea amiffo rationis ufu, mortem obierint. In Paradifo demum cum Sanctis tam ii, qui poft ufum rationis bona egerint, quam ii, qui poft rationis ufum levia tantum peccata admiferint: eorum enim veniam, inquit, a Deo confequentur. Hactenus Darenfis, immemor verborum Domini: *Nifi quis renatus*

natus fuerit ex aqua & Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei.

Porro *Johannes Darensis*, uti ad Cod. CXLV. diximus, Gregorio Barebræo teste, æqualis fuit *Dionysii* Telmaharensis Patriarchæ, qui, ejus rogatu, Chronicon suum scripsit. Vixit autem Dionysius in Patriarchatu Jacobitarum ab anno Græcorum 1129. ad ann. 1156. quo obiit die 22. Augusti. *Moses* autem *Barcepha*, in Episcopatu *Severus* adpellatus, obiit anno Græcor. 1214. (Chr. 903.) die 12. Februarii; quemadmodum ex ejusdem Vita ab Anonymo scripta adnotavimus Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 219.

Adnotatio Librarii, fol. 93. ܐܫܬܠܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܐܝܕܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܠܘܟܝܢܝܐ ܕܒܫܡܐ ܘܒܥܒܕܐ ܡܫܡܫܢܐ: ܕܒܥܒܕܐ ܕܝܢ ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܟܬܒܘܬܐ: ܬܠܡܝܕܐ ܕܪܒܢ ܝܘܣܦ ܡܠܦܢܐ ܬܒܝܠܝܐ... " Explicit hic Liber per manus Da-
„ nielis Dolychenis, ordine quidem & virtute Diaconi, opere autem ab ho-
„ nestis remoti, Discipuli Rabban Josephi Doctoris œcumenici. Absolvimus
„ Dominica die octava mensis Tesri prioris [*Octobris*] anno Græcorum 1546.
„ (*Chr.* 1234.) in boreali Monasterio Barsumæ, quod situm est juxta oppida
„ Hosri & Begadscia in regione Mardæ, a Deo munitæ civitatis. „ Cujus Cœnobii mentionem facit Johannes Mardæ, Daræ, & Chaboræ Episcopus in descriptione instaurationis Cœnobiorum suæ Diœceseos, Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 222. *Aliud item* (inquiens) *Cœnobium Mar Barsumæ, quod solo fuerat æquatum, quodque situm est ad latus duorum pagorum Tel-Cobab, & Begadscia.*

Adnotatio altera, manu recentiori, fol. 170. ... „ Evolvit hunc sacrum Librum, opus Mo-
„ sis Bar-Cephæ, Pontificum humillimus Patriarcha Sciocralla, Anno Græco-
„ rum 1938. (*Chr.* 1627.) die 29. mensis Tamuz, *Julii*.

CXLVIII.

Codex in 4. bombycinus, foliis 140. constans, literis Syriacis stronghylis exaratus, inter Syriacos Vaticanos Codices, olim Trigesimus primus; quo continentur.

GEORGII ARBELÆ & MOSULI METROPOLITÆ, qui anno Christi 960. vivebat, uti Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 518. dictum est, Liber, cui Titulus: ... *Declaratio omnium Ecclesiasticorum Officiorum, & caussa eorumdem; nec non enarratio Divinæ œconomiæ, Festorumque Dominicorum.* Opus in septem Tractatus distributum, quorum, uti & Capitum eorumdem Index initio præfigitur. In hoc Codice desiderantur sex priora folia, quæ tamen in sequenti Codice CXLIX. integra habentur.

Tractatus I. *De diebus Dispensationis Domini.* ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܠ ܝܘܡܬܐ ... fol. 2. Continet Capita XXIV. quorum 1. ... *Prologus ad Danielem*, cujus rogatu Auctor hunc librum composuit. In hoc Codice deest initium. Reliqua Capita recensuimus Tom. 3. Biblioth. Orient. a pag. 519.

Tractatus II. *De Officio vespertino*, ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܪܡܫܐ f. 29. Continet Capita XXI. quorum 1. ...

[illegible] *Cur ad Orientem adoramus, non Hierosolymam versus, ubi Prophetæ adorabant, & unde salus nobis parta est?* Reliqua vide cit. Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 525.

Tractatus III. *De Officio nocturno & matutino*. [illegible] fol. 57. a 1. Continet Capita IX. quorum I. [illegible] *Quare in Dominicæ nocturno, quidam in prima Sessione dicunt quinque Odas, alii sex, alii septem; alii denique septem Jaculatorias diversis tonis recitant*. Reliqua Tom. cit. a pag. 529.

Tractatus IV. *De Liturgia Sacramentorum*. [illegible] fol. 75. a tergo. Continet Capita XXX. quorum I. [illegible] *Cur præcepit Jesujabus, ut hora tertia Sacramenta conficiamus? Et quid significet hoc nomen, Sacramenta?* Reliqua Tom. cit. a pag. 531. ubi pag. 534. observatum est, alios quidem Syros Nestorianos adstruere, *hæc Sacramenta vere Corpus & Sanguinem Christi esse; non Sacramentum Corporis & Sanguinis*: Georgium vero sentire, per unionem Panis & Vini cum Christo mystice dici Corpus & Sanguinem Christi. Quæ fuit etiam *Dionysii Barsalibæi Jacobitæ* hæretica circa Eucharistiam opinio. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 191. & seq.

Tractatus V. *De Officio Baptismi*. [illegible] f. 121. In hoc Codice desunt tria priora Capita, quæ tamen in alio Codice exstant. Continet Capita IX. quorum I. [illegible] *Quare, quum Dominus in Epiphania baptizatus est, Baptismum Jesujabus ordinavit ad vesperas Resurrectionis?* Reliqua Tom. 3. cit. p. 536.

Tractatus VI. *De Officio Consecrationis Ecclesiæ*. [illegible] fol. 129. Continet Capita VIII. quorum I. [illegible] *Quare, quum Ecclesiæ Consecratio Officia omnia, ipsumque etiam Baptismum præcedat, Jesujabus tamen principium Codicis (Officii Ecclesiastici) Annunciationem esse voluit, & in Resurrectione Baptismum introduxit, & in fine Circuli posuit Consecrationem Ecclesiæ? Et quid sibi vult Consecratio?* Reliqua Tom. 3. cit. p. 537.

Tractatus VII. *De Exequiis, & commemoratione Defunctorum*. [illegible] fol. 124. Continet Capita VII. quorum I. [illegible] *Quare defunctis magnum deferimus honorem, precibus eos cohonestamus, & ad tumulum deducimus, quum tandem in corruptionem abituri sint?* Reliqua cit. Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 538.

Adnotatio Librarii, fol. 140. [illegible]

" Absolutus, & perfectus est, & finem ac-
„ cepit hic Liber, Anno Græcorum 1578. [*Chr.* 1267.] die 30. mensis Tamuz
„ (*Julii*) Anno Hagarenorum 665. mense Dilkede: diebus Pastoris vigi-
„ lantissimi . . . Mar Denhæ Catholici Patriarchæ Orientis. Scripsit autem, imo
„ corru-

„ corrupit, & vitiavit hæc folia vir miser & vilis, Petrus, filius Johannis,
„ filii Davidis, filii Abunasri Saidensis, e regione Arbelensi; qui gradu qui-
„ dem est Presbyter, operibus autem gradui ipsi convenientibus, tem remo-
„ tus, quam distat oriens ab occasu. Scripsit tamen hunc Codicem pro sui
„ ipsius, suorumque post ipsum filiorum profectu. „

Subjungitur fol. 140. a terg. *Interrogatio circa Sacerdotes malos*, an scilicet, Spiritus Sanctus super eorum Sacrificia illabatur æque, ac super Sacrificia sanctorum Sacerdotum. ܫܘܐܠܐ ܕܥܠ ܟܗܢ̈ܐ ܒܝܫܐ Initium, [illegible] Responsio. Sive mali, sive boni sint Sacerdotes, quando Sacramenta conficiunt, Dei virtute, non ipsorum meritis, Sacramenta æque perficiuntur.

CXLIX.

Codex in 4. bombycinus, foliis 331. constans, Syriacis stronghylis literis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Undecimus; quo continetur.

GEORGII METROPOLITÆ ARBELÆ & MOSUL, Liber inscriptus, *Declaratio Divinorum Officiorum*, ut supra Cod. CXLVIII. proxime antecedenti. ܬܘܪܓܡܐ ܕܟܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܥܒܝܕ ܠܓܘܪܓܝܣ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܪܒܝܠ ܘܕܡܘܨܠ in Tractatus VII. divisus.

Index Tractatuum & Capitum. ܦܘܚܡܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܐ *Prologus ad Danielem* fol. 11.

Tractatus I. *De diebus Dispensationis Dominicæ*. Capita XXIX. fol. 13. ܡܐܡܪܐ ܐ. ܥܠ ܥܐܕ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ

Tractatus II. *De Officio vespertino*. Capita XXI. fol. 87. ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܪܡܫܐ

Tractatus III. *De Officio nocturno & matutino*. Capita IX. fol. 161. ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ. ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܠܝܐ ܘܕܨܦܪܐ

Tractatus IV. *De Sacra Liturgia*. Capita XXX. fol. 197. ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ. ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ

Tractatus V. *De Officio Baptismi*. Capita IX. fol. 281. ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ. ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܡܕܐ

Tractatus VI. *De Officio Consecrationis Ecclesiæ*. Capita VIII. f. 299. ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ. ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

Tractatus VII. *De Exequiis, & Commemoratione Defunctorum*. Capita VII. fol. 310. ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܐ. ܥܠ ܡܦܩܢܘܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܘܕܘܟܪܢܗܘܢ

Adnotatio Librarii, fol. 330. [illegible] " Absolutus & perfectus est, finem-
„ que accepit hic Liber, Anno Græcorum 1873. (*Chr.* 1562.) diebus vigilan-
„ tissimi Pastoris Mar Ebedjesu Catholici Patriarchæ Orientis... Scripsit au-
„ tem hasce chartas Elias, cognomento Bar-Asmar Abibus, ex civitate Ami-
„ da: gradu quidem Metropolitanus, operibus autem gradui suo convenienti-
„ bus, tantum remotus, quantum distat oriens ab occidente, &c. „

Subjun-

Subjungitur fol. 331. *Interrogatio circa malos Sacerdotes*. [Syriac text]
Uti in Cod. CXLVIII. proxime antecedenti, fol. 140. a tergo.

C L.

CODEX in 8. bombycinus, foliis 215. constans, strongylis Syriacis literis exaratus, inter Orientales Codices ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Tertius; quo continentur.

I. GEORGII ARBELÆ & MOSULI EPISCOPI, *Quæstiones de ministerio Altaris*, per modum interrogationis, & responsionis. Titulus fol. 1. [Syriac text] Initium. [Syriac text] *Prologus Interrogantis*. [Syriac text] *Responsio*. [Syriac text] Quæsita & Responsa circa Consecrationem Ecclesiæ, & Chrismatis: circa Sacram Liturgiam, & Communionem Corporis & Sanguinis Domini: circa Panis Eucharistici confectionem, & Vini præparationem: circa Officium Divinum, vespertinum, nocturnum, & matutinum: circa Sponsalia, & Benedictionem Sponsorum: & circa exequias Defunctorum.

II. Ejusdem Georgii *Quæstiones de Baptismo*. [Syriac text] fol. 39. a terg. Init. [Syriac text]

III. *Jaballahæ Magni Patriarchæ* Chaldæorum, qui olim Nuhadræ Episcopus fuerat, *Quæstiones de Baptismo, & de Sacris Ordinationibus*. [Syriac text] fol. 56. Init. [Syriac text]

IV. Ejusdem Jaballahæ Patriarchæ, *Quæstiones de Sponsalibus, de Nuptiis & de Sacra Liturgia*. [Syriac text] fol. 66. Initium. [Syriac text]

V. *Jesujabi Arzunitæ Patriarchæ* Chaldæorum, an. Chr. 647. defuncti, de quo vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 108. *Quæstio, An Eucharistia extra Ecclesiam sit deferenda*. [Syriac text] fol. 93. Initium. [Syriac text]

VI. *Georgii Metropolitæ Arbelæ & Mosul, Quæsita de Communione in Paschate*. [Syriac text] fol. 94.

VII. *Johannis Bar-Abgari Patriarchæ* Chaldæorum, circa nonum Christi seculum clari, *Canones* XXVIII. *de ministerio Altaris*. [Syriac text] fol. 95. a terg. Initium. [Syriac text] Editi sunt Syriace & Latine Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 238. ad 248.

VIII. *Ananjesu Episcopi Hirtæ*, qui circa ann. Chr. 900. floruit, *Quæstiones in Novum & Vetus Testamentum, & in Dominicam Dispensationem*. [Syriac text] fol. 107. Init. [Syriac text]

[illegible] Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 261. ubi de Quæstionibus hisce mentio facta est ex Catalogo Ebedjesu Sobensis.

IX. *Josue Bar-Nun, Patriarchæ* Chaldæorum ab anno Christi 820. ad 824. ut Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 165. admonuimus, *Quæstiones ad Abbatem Macarium*. [illegible] fol. 175. a terg. Initium. [illegible]

X. *Theodori Episcopi Mopsuesteni*, vulgo *Commentatoris Divinorum Librorum*, *Quæstiones in Sacram Scripturam*. [illegible] fol. 180. a t. Initium. [illegible]

XI. *Quæstiones Ecclesiasticæ*, Anonymo authore. [illegible] fol. 191. a t. Initium. [illegible]

XII. *Ebedmeshiæ Hirtensis*, qui claruit sub Mar Aba Magno Patriarcha circa annum Christi 540. *Epistola ad Bochtjesum Doctorem*. [illegible] fol. 198. Initium. [illegible]

XIII. *Jesujabi Episcopi Nisibeni*, de quo fusius Tom. 3. Bibl. Orient. p.295. & seq. disseruimus, *Quæstiones* Grammaticæ & ænigmaticæ. [illegible] fol. 200. Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 215. [illegible] „ Explicit per manus Abdaluahedi (*Dominici*) filii Chedri, Cinæi Scholastici, dum literis operam daret in Schola Presbyteri Chedri, Anno Græcorum 2020. [*Chr.*1709.]

C L I.

Codex in 8. bombycinus, foliis constans 154. stronghylis Syriacis litoris exaratus, inter Orientales Codd. a S. Congregatione de Propaganda Fide Vaticanæ Bibliothecæ addictos, olim Decimus sextus: quo continetur.

Timothei II. Patriarchæ Chaldæorum, Liber de Sacramentis Ecclesiæ, in Capita VII. divisus: cui Titulus. [illegible] *Liber de septem caussis Sacramentorum Ecclesiasticorum, authore sanctæ ac religiosæ memoriæ Mar Timotheo Catholico*, fol. 1. [illegible] *Proœmium ad Barsumam Presbyterum & Monachum*, cujus rogatu hunc Timotheus Librum composuit. Initium. [illegible] fol. 1.

Caput 1. De *Sacerdotio*. [illegible] fol. 4. a terg. Continet Sectiones XII. Sectio I. De *honore Sacerdotii*. [illegible] Ibid. Sectio II. *Descriptio Sacerdotii*, & *Pontificatus*. [illegible] fol. 7. a tergo. Sectio III. De *speciebus Sacerdotii*. [illegible] fol. 10. In Cæleste, inquit, seu Angelicum: in Legale, seu Mosaicum, & in nostrum, sive Ecclesiasticum, dividitur Sacerdotium. Sectio IV. *Circa quæ versetur unusquisque trium Ordinum Ecclesiasticorum, Diaconatus scilicet, Sacerdotium, & Pontificatus*. [illegible] fol. 11. a tergo. Sectio V. *Qua ratione nonnulli tres Hierarchias, novemque Ordines in hac terrestri Ecclesia numerarunt*.

runt. [Syriac] fol. 13. a tergo. Prima nempe Hierarchia, Patriarcha, Metropolita, Episcopus. Secunda Hierarchia, Presbyter, Diaconus, Hypodiaconus. Tertia Hierarchia, Lector, Cantor, Exorcista. Ita nonnulli. At vero Timotheus tres tantum ex Dionysio Ordines ponit, Diaconatum scilicet, Presbyteratum, & Episcopatum. Sectio VI. *Non successionis jure Sacerdotium derivari, sed ex impositione manus Sacerdotalis*. [Syriac] fol. 15. Sectio VII. De *perfectione per manus impositionem: ac primum de impositione manus Pontificatus*. [Syriac] fol. 18. Citat Synodicam Epistolam Timothei Primi, Catholici Chaldæorum Nestorianorum, fol. 18. a terg. ibi. [Syriac] Sectio VIII. De *proprietatibus perfectionis Pontificalis*. [Syriac] fol. 21. a terg. Sectio IX. De *impositione manus, & perfectione Sacerdotum*. [Syriac] fol. 22. a tergo. Sectio X. De *impositione manus, & perfectione Diaconorum*. [Syriac] fol. 23. Sectio XI. *Utrum Apostoli a Domino nostro tres hasce perfectiones acceperint, nobisque tradiderint; an a seipsis?* [Syriac] fol. 23. a tergo. Asserit, Apostolos id a Christo Domino accepisse, & nobis tradidisse. Sectio XII. De *signi Crucis descriptionibus, quæ super singulos Ordinandos fiunt, deque earum forma*. [Syriac] fol. 24.

Caput II. De *Consecratione Ecclesiæ*. [Syriac] f. 28. Continet Sectiones VII. Sectio I. *Quod nefas sit, Altare ingredi eum, qui manus impositionem Sacerdotii non acceperit: neque Ecclesiam is intrare debet, qui sacro Baptismo, sanctorumque mysteriorum communione mundatus non fuerit*. [Syriac] fol. 28. Sectio II. De *Olei consecratione, quo Altare consignatur: & quid significet?* [Syriac] fol. 29. a terg. Sectio III. *Quomodo Oleum consecretur?* [Syriac] fol. 30. Sectio IV. De *precibus & inclinationibus, quæ in ejus consecratione fiunt*. [Syriac] f. 31. Sectio V. De *consecratione Altaris*. [Syriac] fol. 34. a terg. Sectio VI. De *gemina consignatione, quæ fit in Sancto Sanctorum*. [Syriac] fol. 38. Sectio VII. Responsio ad hanc objectionem: *Quare quum semel consecratum unctumque sit Altare, iterum illud consecratis & ungitis?* [Syriac] f. 40. Citatur S. Ephræm Syrus. [Syriac] In expositione ejus, quod in Pentateucho de hirco dicitur, eum scilicet in Sanctuario immolari, perque ipsum omnia in eo contenta sanctificari.

Caput III. De *Sacro Baptismo*. [Syriac] Continet Sectiones XXI. fol. 46. Sectio I. De *Perfectione per sanctum Baptismum*. [Syriac] fol. 46. Sectio II. De *nominibus hujus Perfectionis*. [Syriac] f. 46. a tergo. Sectio III. De

De *materia Baptiſmi, qui ex Aqua & Spiritu Sancto eſt.* [illegible] fol. 47. Sectio IV. De *modis Baptiſmi.* [illegible] fol. 48. a terg. Octo enumerantur, nimirum, 1. Baptiſmus diluvii. 2. In mari & nube. 3. Baptiſmus legalis per Moſen traditus. 4. Baptiſmus Johannis per Aquas tantum, nempe Pœnitentiæ. 5. Baptiſmus Domini noſtri, qui eſt adoptionis filiorum per Aquam & Spiritum. 6. Baptiſmus Martyrum. 7. Baptiſmus lacrymarum. 8. Baptiſmus per Ignem. Sectio V. *Quare Apoſtoli materiam Baptiſmi nequaquam definierunt, ſicuti definierunt materiam Corporis & Sanguinis, quum utramque materiam Dominus noſter tradiderit.* [illegible] fol. 49. Citat Canonem 36. Apoſtolicum; aitque, neceſſe non fuiſſe, ut Materiam Baptiſmi, quæ eſt Aqua, diſertim in ſuis Canonibus exprimerent. Sectio VI. De *partibus ſubſtantialibus, ex quibus conſtituitur Baptiſmus.* [illegible] f. 49. a tergo. Ait, Aquam, Oleum, Sacerdotem, & preces Sacerdotales, partes eſſe Baptiſmi ſubſtantiales, quarum una ſi deſit, Baptiſmum nequaquam perfici; ſicuti, inquit, non perficitur Sacramentum Corporis & Sanguinis, niſi omnes & ſingulæ hæ partes ſubſtantiales adſint, Panis ſcilicet, Vinum, Altare, Sacerdos, & preces Sacerdotales. Nimirum, loquitur de Baptiſmo, & Euchariſtia, juxta ritum ab Eccleſia præſcriptum conficiendis; non quod omnia, quæ enumerantur, ſint abſolute neceſſaria. Sectio VII. *Quare ante conſecramus Oleum, deinde Aquam Baptiſmi?* [illegible] fol. 50. Sectio VIII. *Quare, quum Oleum conſecratum in Eccleſiis exiſtat, alterum conſecramus & conſervamus? Et quid hoc ſignificat?* [illegible] fol. 51. a terg. Sectio IX. *Quod per ſacrum Oleum ſicuti in vetere Teſtamento, ita & in Eccleſia, Spiritus Sanctus repræſentatur.* [illegible] fol. 53. Sectio X. *Hoc Oleum non eſſe vetus illud legale, neque ex eo derivatum.* [illegible] fol. 54. Sectio XI. De *traditione ſacri Olei.* [illegible] fol. 56. Apoſtoli, inquit, illud conſecraverunt, & fidelibus tradiderunt. Sectio XII. *Quare in hac Olei ſpecie, non in alia traditum fuit?* [illegible] fol. 61. Sectio XIII. *Quare præ ceteris oleis ad noſtram unctionem conſecrationemque in ſacro Baptiſmo, oleum olivæ duntaxat conſecratum deſignatumque eſt?* [illegible] fol. 64. Sectio XIV. De *cauſſa Conſignationis.* [illegible] fol. 66. Sectio XV. De *trina Conſignatione, quæ fit tribus vicibus in Baptiſmo.* [illegible] f. 66. a t. Sectio XVI. *Quibus modis Conſignationes fiant.* Et quare prima quidem conſignatio in fronte ab inferiori ad ſuperiorem partem digito peragitur, quem indicem vocant: altera autem ſuper pectus a ſuperiori ad inferiorem partem: & tertia item in fronte, non ſecus atque prima, digito fit, qui pollex dicitur. [illegible]

[illegible] fol. 67. a terg. Sectio XVII. De *Fidejussoribus & Exorcistis*. [illegible] fol. 75. Sectio XVIII. De *vestimentis eorum, qui baptizantur, & Sacerdotis baptizantis. Et quid mystice designent?* [illegible] fol. 77. Sectio XIX. De *Consignationibus, observationes aliæ*. Et quare ex uno eodemque unguenti cornu consignationes omnes fiunt? [illegible] fol. 78. Sectio XX. *Si Baptismus in remissionem peccatorum est, quare infantes puerosque baptizamus, qui peccato carent?* [illegible] fol. 80. a t. Sectio XXI. *Tametsi Baptismus bonorum omnium fons est, non tamen bis, sed semel baptizari oportet, sicuti in Symbolo Fidei Nicænæ præcipitur.* [illegible] fol. 81. a tergo.

Caput IV. De *sanctis Sacramentis Corporis & Sanguinis*. [illegible] fol. 73. Continet Sectiones XVI. Sectio I. De *perfectione, quæ per ea Sacramenta peragitur*. [illegible] fol. 83. Sectio II. *Quot nominibus hæc perfectio adpellatur*. [illegible] fol. 84. Sectio III. *Quum Panis nequaquam carneus sit, neque Vinum sanguineum; quomodo Corpus & Sanguis dicuntur?* [illegible] fol. 84. a tergo. Sectio IV. *Non esse dubitandum, quin Spiritus Sancti gratia sacris mysteriis illabatur, etsi ea occulta sit*. [illegible] fol. 85. Sectio V. *Respondetur huic objectioni, quæ nobis fit*. Quum scilicet, Deus in Lege esum Corporis & Sanguinis prohibuerit, hujus quidem apud Noemum; illius autem apud Prophetam coarguentem eos, qui homines devorant, Baaloque immolant; quare vos Christi Corpus manducare, & Sanguinem bibere adfirmatis. [illegible] fol. 86. a tergo. Sectio. VI. *Unum esse Corpus mensæ Vitæ cum Cælesti, non duo*. [illegible] fol. 89. a tergo. Sectio VII. *Necessariam esse Sacramentorum sumptionem post Baptismum*. [illegible] fol. 92. Sectio VIII. *Quare in Pane & Vino Corpus traditum est?* [illegible] fol. 93. a tergo. Sectio IX. *Quare nos jejuni sancta Sacramenta participamus, quæ Apostoli post cænam sumpserunt?* [illegible] fol. 95. Sectio X. *Utrum Dominus noster comederit ex Corpore, de quo ait:* Hoc est Corpus meum, accipite, comedite ex eo: *& biberit ex Sanguine, quem suum Sanguinem appellavit: nec ne?* [illegible] fol. 95. Sectio XI. *Fermentatus ne debet esse Panis, an Azymus? Et Vinum mixtum, nec ne?* [illegible] fol. 96. Nihil horum, inquit, ab Apostolis, aut eorum Discipulis expresse traditum est. Sed quum Lex abrogata sit, vero similius esse, Apostolos Fermentatum

tatum adhibuisse; Vinum autem mixtum fuisse, ex eo colligi adfirmat, quod in tota illa regione (Palæstina nimirum) nullus meri Vini usus fuerit. Sectio XII. *Quare Corpus & Sanguis simul consecrantur, non instar Olei, & Aquæ in Baptismo?* [illegible] fol. 97. Sectio XIII. *Quod in quinque partes dividitur Sacra Liturgia.* [illegible] fol. 98. Sectio XIV. *Quod ad Patrem diriguntur orationes in Liturgia.* [illegible] f. 98. a terg. Sectio XV. *Quibus orationibus Sacramenta perficiuntur, & quomodo: & quid mystice significat unumquodque eorum, quæ dicuntur, enuntur, & intonantur. Totius Liturgiæ expositio.* [illegible] fol. 99. Sectio XVI. De *Consignationibus, seu Crucis formationibus.* [illegible] fol. 119. a tergo.

Caput V. De *perfectione Therapeutarum*, hoc est, Monachorum. [illegible] fol. 124. Continet Sectiones IV. Sectio I. *Quare hæc perfectio Sacramentum dicitur?* [illegible] fol. 124. Sectio II. De *perfectione Therapeutarum* [illegible] Citat Dionysii Epistolam ad Demophilum, fol. 124. a tergo. Sectio III. De *mysticis hujusce perfectionis significationibus.* [illegible] fol. 125. a tergo. Sectio IV. De *consignationibus.* [illegible] fol. 128.

Caput VI. De *ministerio; quod super eos perficitur, qui in Christo obdormierunt.* [illegible] f. 128. Continet Sectiones XI. Sectio I. *Quod Fidelium transitus ab infidelium morte differt.* [illegible] fol. 128. Sectio II. *Quare Apostolorum tempore exequiæ fidelium in Ecclesiis celebrabantur; hodie vero ubicumque occurrerit.* [illegible] f. 129. Sectio III. De *Odis & Lectionibus pro Defunctis.* [illegible] fol. 130. a terg. Sectio IV. *Monachorum & Secularium stationem in ministerio & perfectione pro Defunctis licitam esse, etsi ab antiquis ea minime permissa fuerit.* [illegible] fol. 131. Sectio V. De *Pace quæ defuncto datur.* [illegible] fol. 132. Sectio VI. *Uti ii, qui in Christo obdormiunt, gradu laboris differunt, ita & Orationes Oblationesque in eorum exequiis diversas esse.* [illegible] fol. 132. a tergo. Sectio VII. *Si unicuique pro laboris mensura merces retribuitur, quid prodest Oblatio defuncto, aut Oblatio ei, pro quo offertur?* [illegible] fol. 133. a tergo. Sectio VIII. *An divites, qui opes suas pauperibus post obitum distribui præcipiunt, aliquid inde utilitatis percipiant, nec ne?* [illegible] fol. 136. Sectio IX. *Quænam sit Ecclesia Primogenitorum, in Cælo descriptorum: & qui sinus Abraham, & Isaac, & Jacob?* [illegible] f. 137.

fol. 137. Sectio x. *Qua ratione juvamur Reliquiis & Sepulcris Sanctorum, quorum benedictionem percipimus?* [illegible] fol. 137. a terg. Sectio xi. *Quare, quum precum nostrarum initium & finis oratio Dominica* Pater noster *sit, non ita in Exequiis Defunctorum fit? Et quare in postrema Crucis formatione, & in ea, qua pulvere Defunctum aspergimus, a pedibus Defuncti initium ducitur?* [illegible] fol. 138. a tergo.

Caput VII. De *Sacramento Desponsationis, ejusque perfectione.* [illegible] Continet Sectiones vi. Sectio i. *Legem Desponsationis a Deo traditam esse.* [illegible] fol. 139. a tergo. Sectio ii. *Hanc sensibilem copulam intelligibilis copulæ typum esse:* [illegible] fol. 141. Sectio iii. *Quomodo quæ in Desponsatione perficiuntur, Christi & Ecclesiæ mysterium repræsentant.* [illegible] fol. 144. a terg. Sectio iv. De *iis, sine quibus Desponsatio nequaquam perficitur.* [illegible] fol. 147. Sectio v. De *benedictione Calicis in Sponsalibus.* [illegible] f. 149. a tergo. Sectio vi. De *Consignatione Indulgentiæ*, hoc est, *de Pœnitentia, & remissione peccatorum.* [illegible]

Item *Oratio ad Confessionem peccatorum*, quam Christiani bis singulis annis facere tenentur, hoc est, semel in Jejunio magno, (nempe, Quadragesimali) & semel in Jejunio Annunciationis (id est, Adventus,) Primum: *Oratio super confitentem.* [illegible] fol. 152. a terg. Ibid. [illegible] *Post hanc Orationem Confitens peccata sua confitetur: deinde Sacerdos eum de peccati speciebus successive interrogat. Demum dicit Orationem hanc super caput Confitentis: Dominus noster Jesus Christus*, &c. Observandum tamen est, hæc ab amanuensi ex Latino ritu, paucis mutatis, descripta fuisse, quæ ad Timothei tractatum nulla ratione pertinent. Nam ad calcem Sectionis sextæ & ultimæ operis Timothei, fol. 152. a tergo, sic adnotatur. [illegible] *Explicit ope Domini nostri Liber de septem caussis Sacramentorum Ecclesiæ. Ei autem, qui opem tulit, laus perpetua in secula, Amen.* Tum subjungitur. [illegible] *Item Oratio ad Confessionem*, &c.

Porro Timotheus laudati operis author, in locum Jaballahæ defuncti, Chaldæorum Nestorianorum Patriarcha suffectus fuit mense Februario, anno Christi 1318. postquam Mosulanæ & Arbelensi Ecclesiis Metropolitanus præfuisset; quemadmodum diximus Tom. 3. Bibl. Orient. p. 567. & 620. Quod autem in septenario Ecclesiæ Sacramentorum numero idem Timotheus nonnulla obtrudit, quæ a genuina Ecclesiæ Orthodoxæ doctrina abhorrent, mirandum non est: hic enim fere communis fuit Nestorianorum recentiorum error,

error; ficuti a nobis obfervatum eft Tom. 4. Bibl. Orient. pag. 240. Ceterum fi antiqui Rituales eorumdem Libri confulantur, manifeftum fit, illos cum Ecclefia Catholica convenire; uti de fingulis Sacramentis differentes Tom. cit. demonftravimus.

Adnotatio Librarii, fol. 154. [illegible] "Abfolutus eft Li-
„ ber ifte feria quarta, die fecunda Junii, Anno Græcorum millefimo nongente-
„ fimo vigefimo quarto; (*Chrifti* 1613.) Exaratus in benedicta & fancta ci-
„ vitate Hierufalem, a peccatore ac paupere Rabban Jofepho Peregrino:
„ pro Sacerdote Aaronitico & Presbytero vero Johanne, dulcem adpellatio-
„ nem fortito; det illi Deus tempora tranquilla, lætofque dies, ut in eo le-
„ gat hilari corde; & ex eo proficiat, aliifque profectum paret. Amen. „

C L I I.

Codex in f. membraneus pervetuftus, foliis 205. conftans, Syriacis ftronghylis literis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Vigefimus fecundus: quo continentur.

I. Jacobi Episcopi Edesseni, Vocum difficiliorum, quæ in Syriaca Veteris ac Novi Teftamenti editione occurrunt, Recenfio & Punctatio. Titulus fol. 1. [illegible] *Ope & auxilio fanctæ, & confubftantialis Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, fcribere adgredimur Recenfionem nominum vocumque Veteris & Novi Teftamenti, juxta traditionem Verticalem*: hoc eft, Montanorum in Phœnice & Mefopotamia degentium. Ita Jacobus Edeffenus Syros illos vocat, qui a Chaldæis Neftorianis *Occidentales* adpellantur: hodieque eo nomine defignantur Syri Jacobitæ & Maronitæ. Vide obfervata a nobis Tom. 2. Biblioth. Orient. pag. 283. ubi ex Gregorio Abulpharagio binas Syriacas Scripturarum Verfiones effe difcimus, quarum altera *Heracleenfis*, altera *Karkaphenfis*, id eft, Montana, feu Verticalis adpellatur.

1. Recenfio vocum, quæ occurrunt in Genefi. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible]

2. Recenfio vocum Exodi. [illegible] fol. 9. a terg. Initium, [illegible]

3. Recenfio vocum Levitici. [illegible] fol. 14. Initium. [illegible]

4. Recenfio vocum Numerorum. [illegible] fol. 17. a t. Initium. [illegible]

5. Recenfio vocum Deuteronomii. [illegible] fol. 22. a tergo. Initium. [illegible]

6. Recenfio vocum Jofue. [illegible] fol. 27. a t. Initium. [illegible]

7. Recenfio vocum Judicum. [illegible] fol. 32. Initium. [illegible]

8. Re-

8. Recensio vocum Libri Job. [illegible] fol. 36. Initium. [illegible]

9. Recensio vocum Libri Samuelis Prophetæ. [illegible] fol. 41. a tergo. Initium. [illegible]

10. Recensio vocum Psalmorum David Prophetæ. [illegible] fol. 50. *Psalm.* I. [illegible] Post Psalmum CL. recensentur quædam voces ex Symbolo Nicæno, fol. 59.

11. Recensio vocum Libri Regum. [illegible] fol. 59. Initium. [illegible] Adnotatio hæc præmittitur. [illegible] *Jehu filius Hanani scripsit hunc Librum Regnorum.*

12. Recensio vocum Libri Esaiæ Prophetæ. [illegible] fol. 66. a terg. Initium. [illegible]

13. Recensio vocum Libri XII. Prophetarum. [illegible] fol. 75. Initium. [illegible]

14. Recensio vocum Libri Jeremiæ Prophetæ. [illegible] fol. 83. Initium. [illegible]

15. Recensio vocum Libri Ezechielis Prophetæ. [illegible] fol. 91. a terg. Initium. [illegible]

16. Recensio vocum Libri Danielis Prophetæ. [illegible] fol. 98. Initium. [illegible]

17. Recensio vocum Libri B. Susannæ. [illegible] fol. 100. a tergo. Initium. [illegible]

18. Recensio vocum Proverbiorum Salomonis. [illegible] fol. 101. Initium. [illegible]

19. Recensio vocum Sapientiæ magnæ. [illegible] fol. 105. Initium. [illegible]

20. Recensio vocum Ecclesiastæ. [illegible] fol. 109. Initium, [illegible]

21. Recensio vocum Cantici Canticorum. [illegible] fol. 110. a tergo. Initium. [illegible]

22. Recensio vocum Libri sanctarum Feminarum: & primum quidem Libri Ruth. [illegible] fol. 111. a terg. Initium, [illegible]

23. Recensio vocum Libri Esther. [illegible] Ibid. Initium. [illegible]

24. Recensio vocum Libri Judith. [illegible] fol. 112. Init. [illegible]

25. Recensio vocum Sapientiæ Siracidæ. [illegible] f. 112. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 117. a tergo. [illegible] *Explicit Recensio vocum Testamenti Veteris.*

26. Recensio vocum Testamenti Novi. Et primum quidem Actuum Apostolorum. [illegible] fol. 117. a terg. Initium. [illegible]

27. Recensio vocum Epistolæ Jacobi Apostoli. [illegible] fol. 124. Initium. [illegible]

28. Recensio vocum Epistolæ Johannis Apostoli. [illegible] fol. 125. Initium. [illegible]

29. Recensio vocum Epistolarum Pauli Apostoli. Et primum Epistolæ ad Roma-

Romanos. [Syriac] fol. 125. a tergo. Initium. [Syriac]

30. Recensio vocum Epistolæ primæ ad Corinthios. [Syriac] fol. 127. a terg. Initium. [Syriac]

31. Recensio vocum Epistolæ secundæ ad Corinthios. [Syriac] fol. 129. a terg. Initium. [Syriac]

32. Recensio vocum Epistolæ ad Galatas. [Syriac] fol. 131. Initium. [Syriac]

33. Recensio vocum Epistolæ ad Ephesios. [Syriac] fol. 132. Initium. [Syriac]

35. Recensio vocum Epistolæ ad Philippenses. [Syriac] fol. 132. a terg. Initium. [Syriac]

36. Recensio vocum Epistolæ ad Colossenses. [Syriac] f. 133. Initium. [Syriac]

37. Recensio vocum Epistolæ primæ ad Thessalonicenses, fol. 133. a t. Initium. [Syriac]

38. Recensio vocum Epistolæ secundæ ad Thessalonicenses, fol 134. Init. [Syriac]

39. Recensio vocum Epistolæ primæ ad Timotheum, fol. 134. a tergo. Initium. [Syriac]

40. Recensio vocum Epistolæ secundæ ad Timotheum. fol. 135. Initium. [Syriac]

41. Recensio vocum Epistolæ ad Titum. [Syriac] fol. 136.

42. Recensio vocum Epistolæ ad Philemonem. fol. 137. Initium. [Syriac]

43. Recensio vocum Epistolæ ad Ebræos. [Syriac] fol. 137. Initium. [Syriac] Adnotatio, fol. 139. [Syriac]

44. Recensio vocum Evangelii secundum Matthæum. [Syriac] fol. 139. Initium. [Syriac] Adnotatio, fol. 145. *Explicit Evangelium Matthæi Apostoli, quod Ebraice loquutus est in Palæstina.*

45. Recensio vocum Evangelii Marci. [Syriac] fol. 145. Initium. [Syriac]

46. Recensio vocum Evangelii Lucæ. [Syriac] fol. 147. a tergo. Initium. [Syriac] Adnotatio, fol. 153. [Syriac] *Explicit Evangelium Lucæ, quod Græce loquutus est Alexandriæ.*

47. Recensio vocum Evangelii Johannis. [Syriac] fol. 153. Initium. [Syriac] Adnotatio, fol. 156. a terg. [Syriac] *Explicit sanctum Evangelium Johannis Apostoli, quod Græce loquutus est Ephesi.*

48. Recensio vocum novi Testamenti, juxta Versionem *Thomæ Heracleensis*. Et primum, Actuum Apostolorum. [Syriac] f. 156. a tergo. Initium. [Syriac] Atque heic est observandum, quod voces omnes, quæ Syriace occurrunt in textu Versionis Heracleensis, ad marginem Græcis uncialibus literis sunt adpositæ, ab amanuensi tamen Græcæ linguæ (ut videtur) parum peri-

perito; nam sæpe diphtongos omittit, aut depravat; sæpe etiam H pro I scribit, & O pro Ω sic, φιλαττος pro φιλλιττος, & Ηοαννου pro Ιωαννου

49. Recensio vocum Epistolarum Pauli, juxta Versionem *Thomæ Heracleensis*. [Syriac] fol. 157. a terg. Initium. [Syriac] nempe, Ad Romanos, fol. 160. Ad Corinth. I. f. 161. Ad Corinth. II. f. 162. Ad Galatas, fol. 162. a tergo. Ad Ephesios, ibid. Ad Philippenses, fol. 163. Ad Colossenses, ibid. Ad Thessalonic. I. & II. fol. 163. Ad Timoth. I. & II. ibid. Ad Titum, fol. 163. a tergo. Ad Philemonem, ibid. Ad Ebræos ibid.

50. Recensio vocum Evangelii S. Matthæi, juxta Versionem Heracleensem. [Syriac] fol. 163. a tergo. Initium. [Syriac]

51. Recensio vocum Evangelii Marci, fol. 165. Evangelii Lucæ fol. 166. Evangelii Johannis, fol. 167. Adnotatio, fol. 168. [Syriac] *Explicit Recensio vocum Novi Testamenti, juxta Versionem Thomæ Heracleensis*.

52. Item Recensio vocum, quæ occurrunt in libris Sanctorum Doctorum, quorum nempe opera in Syriacum sunt conversa. Ac primum, in tribus voluminibus Homiliarum Enthronisticarum *Severi Patriarchæ*, & in præmissa ejusdem Synodica Epistola. [Syriac] fol. 168. Ubi Severus hæreticorum Acephalorum, sive Monophysitarum primipilus, *Sancti* titulo ornatur, vel ab amanuensi Jacobita, vel ab ipso Jacobo Edesseno, qui ad ejus sectam accessisse videtur; quemadmodum dictum est Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 336.

53. Recensio vocum, quæ occurrunt in primo & secundo volumine Operum *S. Gregorii Theologi*: [Syriac] fol. 173.

54. Recensio vocum, quæ occurrunt in Epistolis *SS. Gregori Theologi, & Basili Magni*. [Syriac] fol. 182.

II. *Severi Tractatus*, *Quomodo oporteat nos sentire de proprietatibus & operationibus Christi*. [Syriac] fol. 183. a terg. Initium. [Syriac] Hic Tractatus recentiori manu est exaratus, & in vacuum folium insertus.

III. *Jacobi Episcopi Edesseni*, Epistola ad Georgium Sarugensem Episcopum, & per ipsum ad omnes, qui hunc Librum exscribere voluerint; ubi rationem suscepti operis exponit. [Syriac] fol. 185. Initium. [Syriac]

IV. Ejusdem *Jacobi Episcopi Edesseni*, De Punctis. [Syriac] fol. 188. a terg. Initium. [Syriac] Per Puncta, docet Jacobus Edessenus, apud Syros distingui Genera, Personas, & Tempora.

V. *Thomæ Diaconi*, De Punctis, eorumque nominibus. [Syriac] f. 191. a terg. Init. [Syriac]

VI. *Epiphanii*, Nomina Punctorum. [Syriac] fol. 193. Init.

Init. [illegible] Acutus, nempe, Gravis, & circumflexus Accentus, apud Græcos.

VII. Ejusdem *Epiphanii*, De Ponderibus & Mensuris. [illegible] fol. 193. a terg. Initium. [illegible]

VIII. Ejusdem de Prophetia. [illegible] f. 194. Initium. [illegible]

IX. Summa commatum Veteris & Novi Testamenti. [illegible] fol. 194. Initium. [illegible]

X. De morte Prophetarum. [illegible] fol. 194. a terg. Init. [illegible]

XI. De morte Apostolorum. [illegible] fol. 196. Initium. [illegible]

XII. Vocum similium per Puncta distinctio. [illegible] f. 196. Initium. [illegible]

XIII. Vocum Ebraicarum aliarumque linguarum, quæ in Veteri Testamento occurrunt, significatio, ex recensione *Jacobi Edesseni*. [illegible] fol. 198. Init. [illegible]

XIV. Carmen, metro Sancti Ephræmi a quodam Philosopho compositum, de septem Climatibus. [illegible] f. 202. a t. Init. [illegible]

XV. *Sancti Ephræm* Carmen de compositione hominis. [illegible] fol. 204. a terg. Initium. [illegible]

XVI. *Tractatus de unione Corporis Christi in Eucharistia*, authore quodam *peregrino circulatore*. [illegible] fol. 205. Initium. [illegible] Anonymus author exponere contendit, quomodo Panis & Vinum post consecrationem dicantur Corpus & Sanguis Christi: sed ejus expositio a veritate quam longissime distat. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 192. ubi hunc ineptum Tractatum Syriace & Latine exhibuimus.

Adnotatio Librarii, fol. 206. [illegible]

Absolutus est Liber iste Anno Græcorum 1291. (Christi 980.) *in Monasterio seu Cœnobio Sancti ac Beati Aaronis in Sigara ditionis Callisuræ, diebus beatissimorum Patriarcharum nostrorum, Johannis, & Mennæ, & Episcopi ejusdem loci Domni N. Scripsit eum vir peccator & miserationum Divinarum egens, schemate quidem indignus Monachus, ordine autem Diaconus; patria vero ex Orin pago ditionis Ghiranæ. Quisquis legerit, oret pro eo.* Pergit David amanuensis enarrans, hunc laborem se suscepisse rogatu Candili Monachi, ejusque patris Andreæ, & fratris Sahadæ, & Monachi Josephi. Porro ex duobus memoratis Pa-

triarchis, Johannes quidem fuit Antiochenus Syrorum Jacobitarum Patriarcha, qui die 9. Julii, anno Græc. 1276. [Chr. 965.] electus, deceſſit anno Græcor. 1296. (Chr. 985.) Mennas vero Alexandrinus Coptitarum Patriarcha, ad quem exſtat ejuſdem Johannis Epiſtola Synodica, a nobis Arabice & Latine edita Tom. 2. Bibl. Orient. a pag. 133. ad pag. 140.

Adnotatio altera, ipſius Candili manu exarata, fol. 206. [illegible] *Accepi Impoſitionem manus, ſive Chirotoniam Presbyteratus, ego Candilus humilis Monachus, Andreæ filius, de pago Tarach, Anno Græcorum* 1295. [Chr. 984.]

C L I I I.

CODEX in fol. bombycinus, conſtans foliis 181. Syriacis Neſtorianorum literis exaratus, inter Codices Orientales, a Sacra Congregatione de Propaganda Fide Vaticanæ Bibliothecæ addictos, olim Decimus quintus: quo continetur.

GEORGII ARBELÆ ET MOSUL METROPOLITANI Opus inſcriptum: *Declaratio Officiorum Eccleſiaſticorum, & cauſſæ feſtorum Dominicorum.* [illegible] Idem opus, de quo ſupra dictum eſt, Cod. CXLVIII. & Cod. CXLIX. Sed in hoc Codice non eſt expreſſum Authoris nomen. Dividitur autem in ſeptem Tractatus, qui iterum in varia Capita abeunt, & quorum ſeriem initio præfixam reperias.

Tractatus I. Capita 23. De diſpenſatione Domini in carne, & anno ac menſe, quibus Chriſtus conceptus, natus, baptizatus, præſentatus in Templo, & paſſus eſt; præmiſſo Prologo ad Danielem, cujus rogatu author hunc Librum edidit. Incipit fol. 6. a tergo. Syriacos & Latinos Tractatuum & Capitum ſingulorum titulos, initia, atque ſynopſim, Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 518. & ſeqq. protulimus. *Tractatus* II. Capita 21. de Veſpertinis horis, fol. 50. *Tractatus* III. Capita 9. de horis Nocturnis & Matutinis, fol. 90. *Tractatus* IV. Capita 30. de Divina Liturgia, fol. 109. *Tractatus* V. Capita 9. de Baptiſmo, fol. 151. a terg. *Tractatus* VI. Capita 8. de Eccleſia, fol. 160. a terg. *Tractatus* VII. Capita 7. de Exequiis Defunctorum, deque Sponſalibus, & Matrimonio, fol. 169. a tergo.

Is Codex exaratus eſt anno Chriſti 1707. ut hæc docent calligraphi verba, quæ fol. 180. a tergo leguntur. [illegible] " Cœptus eſt, abſolutuſ„que Liber iſte menſe benedicto Jar, *Majo*, die 21. feria quarta, veſpere „ Feſti

„ Festi Ascensionis Domini nostri in Cælum, anno Græcorum 2018. exaratus
„ autem fuit in benedicto & a Deo custodito oppido Tel-Cepha in ditione Mo-
„ suli urbis . . . Diebus Patris, Principis, Dominique Patrum, Mar Eliæ
„ Catholici Patriarchæ Orientis . . . Scripsit hunc Librum, seu potius cor-
„ rupit, deturpavit, vitiavit deformavitque vilis, humilis, abjectus, miser-
„ que Georgius Presbyter, filius Israelis Presbyteri, filii Hormisdæ Presbyteri,
„ filii Israelis quondam Presbyteri, Alcusæus: qui modo memorati benedicti
„ oppidi Tel-Cephæ incola est. Describi autem curavit Librum hunc Decla-
„ rationis Officiorum, possedítque tamquam proprium, Sacerdos electus, Pre-
„ sbyter Abdalnurus filius electi Sacerdotis Presbyteri Adæ Mosulani, ejus-
„ que fratres, Presbyter Hadajas, & Abdalhezec adolescens benedictus: Ædi-
„ tuus celeberrimæ Ecclesiæ, quæ vulgo Quatuor Ecclesiæ adpellatur, estque
„ dicata Sancto Esaiæ Bar-Cosre, ejusque sociis.

C L I V.

Codex in 4. partim membraneus, partim bombycinus, chartis constans 260. Syriacis antiquis & recentioribus literis exaratus, inter Syriacos Codd. Vaticanos olim Tertius decimus: quo continetur.

Georgii Patriarchæ Syrorum Jacobitarum, qui anno Christi 790. in vivis erat, *Commentaria in Evangelium Matthæi*. ܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܕܓܝܘܪܓܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ Desunt duo priores quinterniones: adeoque Capita priora XLVI. Prologomenorum in Evangelia desiderantur. Incipit Caput XLVII. sub hoc titulo. ܐܡܝܪܐ ܕܝܢ ܒܥܠܬܐ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܡܬܝ ܘܒܡܪܩܘܣ ܘܒܠܘܩܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܝ ܕܒܝܘܚܢܢ *Cur prolixiora ac fusiora sunt verba in Matthæo, Marco & Luca, quam in Johanne*, fol. 1. Sunt autem universim Capita LI. Commentaria vero incipiunt f. 4. in hæc verba. ܡܠܦܢܐ ܕܐܘܪܝ. ܦܘܫܩܐ ܕܡܟܬܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܡܫܪܐ ܡܬܝ ܠܐ ܐܡܪ ܐܝܟ ܢܒܝܐ ܕܚܙܘܐ ܕܚܙܝܬ *Pars secunda. Exspositiones & Interrogationes nonnullæ circa Evangelium Matthæi. Liber generationis*, &c. *Quare quum incipit Matthæus, non ait instar Prophetarum: Visio quam vidi?* Et cetera. Citantur, Eusebius Cæsareensis: Africanus Emmauntis Episcopus: Greg. Nazianzenus, & Nyssenus: Johannes Chrysostomus: Jacobus Batnarum Sarugensis: Severus Patriarcha Antiochenus: Philoxenus Mabugensis: & Georgius Arabum Scenitarum Episcopus. Observandum autem est, primo, hisce in Matthæum Commentariis contineri integram etiam Evangelicam historiam, hoc est, trium aliorum Evangeliorum expositionem. Observandum, secundo, a f. 1. ad 77. & a fol. 102. ad fol. 106. Codicem esse in pervetustis membranis decimo seculo exaratum: cetera in chartis bombycinis, ad supplendum membranarum avulsarum defectum, recentiori charactere inserta.

C L V.

Codex in fol. bombycinus, foliis constans 294. Syriacis recentioribus literis exaratus, inter Syriacos Codices, a nobis in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Decimus sextus: quo continentur.

1. Ordo Processionis, juxta ritum Ecclesiæ Antiochenæ Syrorum Jacobitarum. ܛܟܣܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܝܐ f. 1. Init. ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ

2. Ordo

2. *Ordo Accessus ad Portum*, servandus nempe, Feria secunda hebdomadæ majoris, post secundum Nocturnum. [illegible] ibid. Initium. [illegible]

3. *Ordo Pedilavii*, Feria v. majoris hebdomadæ. [illegible] ibidem. Initium. [illegible]

4. *Ordo Adorationis Crucis*, Feria vi. hebdomadæ majoris. [illegible] fol. 1. a terg. Initium. [illegible]

5. *Ordo Absolutionis*, Sabbatho Annunciationis, sive majoris hebdomadæ. [illegible] fol. 1. a terg. Initium. [illegible]

6. *Benedictio Mensæ*. [illegible] fol. 2. Initium. [illegible]

7. *Nomina, & brevis historia Patrum, Prophetarum, & Doctorum*. [illegible] fol. 3. Initium. [illegible] Nimirum 1. Noe. 2. Melchisedech. 3. Abrahæ. 4. Job. 5. Mosis. 6. Josue filii Nun. 7. Samuelis. 8. David Regis. 9. Salomonis. 10. Eliæ. 11. Esaiæ. 12. Hosee. 13. Amos. 14. Jonæ. 15. Sophoniæ. 16. Zachariæ. 17. Hieremiæ. 18. Habacuc. 19. Ezechielis. 20. Danielis. 21. Jacobi Edesseni, de Septimanis Danielis. 22. De Nativitate Domini. 23. De Johanne Evangelista. 24. Petri, & Pauli Apostolorum Martyrium. 25. Dionysii Areopagitæ. 26. Ignatii Episcopi Antiochiæ. 27. Athanasii Alexandriæ. 28. Julii Papæ. 29. Gregorii Thaumaturgi. 30. Petri Alexandrini. 31. Basilii Magni. 32. Gregorii Nysseni. 33. Gregorii Theologi. 34. Johannis Chrysostomi. 35. Cyrilli Alexandrini. 36. Dioscori Alexandrini, (qui ab amanuensi Jacobita dicitur: [illegible] *Propugnator Orthodoxæ Fidei*) 37. Severi Patriarchæ Antiocheni. 38. Philoxeni Episcopi Mabugensis. 39. Ephræm Syri. 40. Jacobi Sarugensis. 41. Barsumæ Archimandritæ. 42. Aaronis Monachi, qui dicitur obiisse anno Græcorum 648. die 28. Maji. 43. Antonii Abbatis. 44. Simeonis Stylitæ. 45. Thomæ Heracleensis, Episcopi Germaniciæ. 46. Stephani Protomartyris. 47. Abdæ Martyris, qui coronatus dicitur anno Græc. 701. 48. Agrippæ Mart. sub Diocletiano. 49. Behenami Mart. ejusque sororis Saræ. 50. Theodori Mart. 51. Georgii Mart.

8. *Jejunia Judæorum*. [illegible] fol. 6. a terg. Initium. [illegible]

9. *Anni ab Orbe condito*. [illegible] Ibid.

10. *Dionysii Barsalibei Expositio Paramentorum Sacerdotalium*. [illegible] fol. 7. Initium. [illegible]

11. *Præparatio Chrismatis*. [illegible] fol. 7. a terg. Initium. [illegible]

12. *Consecratio Chrismatis*. [illegible] fol. 8.

13. *Ordo Pedilavii*, *Feria v. hebdomadæ majoris* [illegible] fol. 8. a tergo. Fusior, quam qui supra fol. 1. est descriptus.

14. *Ordo Feriæ secundæ Passionis*. [illegible] fol. 9.

15. *Ordo Adorationis Crucis*. [illegible] fol. 9.

16. *Ordo Absolutionis*, Sabbatho Sancto. [illegible] fol. 9. a tergo.

17. *Ordo Dominicæ Resurrectionis, ad Nocturnum*. [illegible] fol. 9. a tergo.

18. Eu-

18. *Eusebii Cæsareensis Epistola ad Carpianum de Concordia Evangelica.* [illegible] f. 17. Initium. [illegible]

19. *Dionysii Barsalibei, Episcopi Amide, Prolegomena in* IV. *Evangelia.* [illegible] fol. 17. Ac primum, in Canones ab Eusebio traditos. [illegible] Ibid. II. Ejusdem Barsalibæi, Quænam sint unjuscujusque Evangelistæ propria, & quæ cum aliis communia? [illegible] f. 17. a terg. III. De Matthæo Evangelista? [illegible] f. 18. IV. Quænam in Matthæo sint propria. [illegible] Ibid. V. Miracula Christi, quæ in Evangelio Matthæi sunt narrata. [illegible] fol. 18. a terg. VI. Parabolæ, quæ in Evangelio Matthæi occurrunt. [illegible] fol. 19. VII. Testimonia e Scripturis petita, quæ in Matthæo leguntur. [illegible] fol. 19. VIII. De Marco Evangelista. [illegible] fol. 19. a terg. IX. Quænam in Marci Evangelio sint propria? [illegible] f. 19. a terg. X. Miracula Christi, quæ a Marco narrantur. [illegible] fol. 19. a terg. XI. Parabolæ, quæ in Evangelio Marci occurrunt. [illegible] f. 20. XII. Testimonia Scripturarum, quæ in Marci Evangelio citantur. [illegible] fol. 20. XIII. De Luca Evangelista. [illegible] f. 20. XIV. Quænam in Evangelio Lucæ sint propria? [illegible] fol. 20. XV. Miracula Christi, quæ in Evangelio Lucæ narrantur. [illegible] fol. 20. a terg. XVI. Parabolæ, quæ in Lucæ Evangelio leguntur. [illegible] fol. 21. XVII. Testimonia in Evangelio Lucæ citata. [illegible] f. 21. XVIII. Quænam sint in Evangelio Johannis propria? [illegible] f. 21. XIX. Miracula, quæ in Evangelio Johannis narrantur. [illegible] f. 22. XX. Parabolæ, quæ in Johannis Evangelio occurrunt. [illegible] fol. 22. XXI. Testimonia in Johannis Evangelio producta. [illegible] fol. 22. XXII. De Johanne Evangelista. [illegible] XXIII. Recensio Miraculorum omnium, quæ in IV. Evangeliis occurrunt. [illegible] fol. 22. a terg. XXIV. Recensio Parabolarum omnium. [illegible] f. 22. a terg. XXV. Recensio Testimoniorum omnium. [illegible] fol. 23. XXVI. Recensio Capitum, Canonum, Miraculorum, Parabolarum, Testimoniorum, & Commatum, quæ sunt in IV. Evangeliis. [illegible]

[illegible] f. 23. a tergo. XXVII. Præcepta Evangelica, *a Johanne Thebæo* recensita. [illegible] fol. 23. a t. XXVIII. Præcepta, quæ in Epistolis Paulinis continentur. [illegible] fol. 24. a tergo. XXIX. Præcepta, quæ in Epistolis Catholicis occurrunt. [illegible] fol. 25. a terg. XXX. Genealogia Christi ex duobus Evangelistis, juxta mentem *Severi Patriarchæ Antiocheni*. [illegible] f. 26. XXXI. Eadem Genealogia, juxta mentem *Georgii Arabum Scenitarum Episcopi*, & *Sancti* (imo hæretici) *Philoxeni*. [illegible] fol. 26.

20. *Dionysii Barsalibæi, Commentaria in* IV. *Evangelia: ex fusioribus Patrum Commentariis excerpta, & in compendium redacta*. [illegible] f. 27. Prolegomena ejusdem, in Capita XLV. distributa. Initium. [illegible] *Absoluta, frater dignissime, Expositione Legis & Prophetarum, brevi & conciso commentario ac simplici ubique stylo, ut nostrarum virium modus ferebat; ad Novum Testamentum progredimur, Evangelium videlicet, & Acta, atque Pauli Epistolas*. Porro in memoratis XLV. Capitibus, hæc ferme differit Barsalibæus. Cap. 1. recenset Authores, quorum Commentariis utitur, Ephræmum nempe Syrum, Johannem Chrysostomum: Cyrillum Alexandrinum: Mosen Barcepham: Johannem Darensem, & alios. Cap. 2. Deum esse. Cap. 3. Unum esse Deum. Cap. 4. Trinum esse in personis, & unum in natura. Cap. 5. Adversus eos, qui Deo generationem negant. Cap. 6. De Verbo Divino. Cap. 7. De Diaboli lapsu. Cap. 8. De creatione hominis. Cap. 9. 10. & 11. De lapsu primi hominis. Cap. 13. ad 27. De Verbi Incarnatione. Cap. 28. Adversus Mahometanos, quod Evangelia non sint a Christianis interpolata. Cap. 29. Adversus Judæos, de veritate Evangelii. Cap. 30. De Lege. Cap. 31. ad 35. de Evangelio. Cap. 36. ad 40. de Matthæo, Marco, Luca, & Johanne. Cap. 41. ad 45. Recensio Evangeliorum, Canonum nempe, Capitum, Versuum, &c.

21. Ejusdem *Dionysii Barsalibæi, Commentaria in Evangelium Matthæi*. [illegible] fol. 32. Init. [illegible] Adnotatio, fol. 148 a tergo. [illegible] *Explicit ope Domini nostri Expositio Matthæi Apostoli, unius ex* XII. *qui loquutus est, & prædicavit Ebraice in Palæstina*. Ibid. subjungitur. [illegible] *Matthæus quinto post Ascensionem Domini anno scripsit Evangelium: juxta alios, anno octavo*. [illegible] *Marcus quintodecimo post Ascensionem anno: juxta alios, anno decimo septimo*. [illegible] *Lucas decimo septimo post Ascensionem anno: juxta alios, quadragesimo anno*. [illegible] *Johannes quinquagesimo post Ascensionem anno: juxta alios, quinquagesimo tertio*.

Adno-

Adnotatio altera, fol. 149. *Arbor genealogica Parentum Christi, juxta sententiam Severi*: [illegible]

22. Ejusdem *Dionysii Barsalibæi, Commentaria in Evangelium Marci*. [illegible] fol. 150. Prolegomena, Capita XIII. Initium, [illegible] Expositio in Marcum incipit fol. 151. [illegible] Adnotatio fol. 159. a tergo. [illegible] *Explicit ope Dei universorum Domini Expositio Marci Evangelistæ, unius ex LXXII. qui loquutus est Romane Romæ*.

Adnotatio altera, f. 160. De Christo Domino tripliciter considerato, nempe, *ante Incarnationem, in Incarnatione usque ad mortem, & post Resurrectionem*. [illegible]

23. Ejusdem *Dionysii Barsalibæi, Commentaria in Evangelium Lucæ*. [illegible] fol. 160. a tergo. Prolegomena, Capita XV. Initium. [illegible] ibid. Expositio in Lucam incipit fol. 161. a tergo. [illegible] Adnotatio, fol. 201. a terg. [illegible] *Explicit ope Dei universorum Domini, expositio Lucæ Evangelistæ, unius ex LXXII. qui loquutus est Græce in Alexandria Magna*.

24. Ejusdem *Dionysii Barsalibæi, Commentaria in Evangelium Johannis*. [illegible] fol. 202. Prolegomena, Capita X. Initium. [illegible] ibid. Expositio in Johannem incipit fol. 203. [illegible] Adnotatio fol. 263. [illegible] *Explicit ope Dei universorum Domini, expositio Johannis Apostoli & Evangelistæ, unius ex XII. qui loquutus est Græce in Ephesô civitate*.

Quæ autem circa expositionem Barsalibæi in IV. Evangelia sunt potissimum observanda, æquis lectoribus exhibuimus Tom. 2. Biblioth. Orient. a pag. 157. ad pag. 170.

25. *Danielis Salachensis Expositio in Psalmos*. [illegible] fol. 263. Initium. [illegible] Usque ad *Psalmum* (juxta Syros) LXVIII. inclusive, qui incipit: *Exurgat Deus & dissipentur inimici ejus*. Hujus tamen *Danielis*, qui *Doctor & Archimandrita* adpellatur, in totum Psalterium *Expositio* laudatur in præstantissimo Cod. CIII. cujus excerpta hoc Tom. p. 10. 12. 14. 15. 16. & 17. dedimus, ubi ex eodem Daniele quædam citantur *in Psalmos, in Psalmum* CIII. *& in Psalmum* CXX. nec non *in Ecclesiasten*.

26. *S. Ephræm Syri, Carmen Pareneticum*. [illegible]

[illegible] fol. 288. a terg. Initium. [illegible]

27. Ejusdem *S. Ephram*, *Carmen de Pœnitentia*. [illegible] fol. 290. a terg. Init. [illegible]

Is Codex exaratus est a quodam Presbytero Syro Jacobita, qui nomen suum fol. 159. a t. prodere noluit, anno Christi 1515. quemadmodum colligitur ex hac Adnotatione, fol. 6. a tergo adposita. [illegible] *Ab Adamo usque ad Diluvium, juxta supputationem* LXX. *Interpretum, sunt anni* 2256. *A Diluvio ad Christum, sunt anni* 3249. *A Nativitate Christi usque ad hunc præsentem annum, sunt anni* 1515.

C L V I.

CODex antiquus in fol. bombycinus, foliis constans 323. Syriacis literis exaratus, inter Syriacos Codd. in Vaticanam Bibliothecam a nobis ex Oriente inlatos, olim Quadragesimus sextus: quo continentur,

1. DIONYSII BARSALIBÆI, EPISCOPI AMIDÆ, *Prolegomena in Evangelium Matthæi*, in Capita XLV. distributa. Avulsis primis foliis, exciderunt priora Capita XVIII. quæ suppleri possunt ex Cod. CLV. proxime antecedenti, a fol. 27.

2. Ejusdem Barsalibæi, *Commentaria in Matthæum*. [illegible] fol. 6. Initium, [illegible] Vide Cod. CLV. fol. 32.

3. Ejusdem Barsalibæi, *Commentaria in Marcum*. [illegible] fol. 173. a terg. Prolegomena, Capita XIII. Initium. [illegible] ibid. Expositio in Evangelium Marci. [illegible] fol. 175. a terg. Vide Cod. CLV. fol. 150.

4. Ejusdem Barsalibæi, *Commentaria in Lucam*. [illegible] fol. 188. Prolegomena, Capita XV. Initium. [illegible] ibid. Expositio in Evangelium Lucæ. [illegible] fol. 190. a terg. Vide Cod. CLV. fol. 161. a tergo.

5. Ejusdem Barsalibæi, *Commentaria in Johannem*. [illegible] fol. 244. Prolegomena, Capita X. Initium. [illegible] ibid. Expositio in Johannem. [illegible] fol. 245. a terg. Vide Cod. CLV. fol. 203. In fine hujus Codicis desideratur unum folium, quod suppleri potest ex Cod. CLV. fol. 262.

Unicuique Evangelio præmittitur index Capitum. Nimirum fol. 5. a terg. Matthæi Capita LXX. f. 175. Marci Capita XLVIII. f. 190. Lucæ Capita LXXXIII. fol. 245. Johannis Capita XIX.

Is Codex ad tertium decimum Christi seculum videtur referendus.

Codex

C L V I I.

Codex in 8. membraneus pervetuftus, foliis 123. conftans, Syriacis ftronghylis literis exaratus, inter Syriacos Codd. ab Andrea Scandar in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Decimus fextus: quo continentur.

I. Jesujabi Adjabeni Epistolæ, quas fcripfit ad diverfos, quum effet Epifcopus Ninives. [illegible] fol. 1. Defunt 4. priores chartæ; fuperfunt autem fequentes Epiftolæ, quæ a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 140. funt recenfitæ, Videlicet. 1. *Babæo Archimandritæ Cœnobii Izalæ*, fol. 1. [illegible] II. *Sergio* Medico, fol. 2. [illegible] III. *Ananjefu* Monacho; fol. 2. [illegible] IV. *Danieli* Arbelæ Doctori, fol. 2. a t. [illegible] V. *Sabaruzo*, f. 3. a terg. [illegible] VI. *Hormifdæ* Syncello fuo, fol. 3. a terg. [illegible] VII. *Sabarjefu* Archimandritæ Cœnobii Mar Salibæ, fol. 4. [illegible] VIII. *Sergio* amico poft bellum Romanorum, fol. 4. a tergo. [illegible] IX. *Ebedjefu* Monacho, de morte Ananjefu, fol. 4. a terg. [illegible] X. *Abibo*, ceterifque fratribus montis Izalæ Monachis, de morte Babæi eorum Archimandritæ, fol. 5. a terg. [illegible] XI. Iifdem de dilatione refponfionis, deque infaufto nuncio, quod nempe diffenfio inter ipfos de electione Archimandritæ orta effet, fol. 6. a tergo. [illegible] XII. *Paulo* Monacho in Archimandritam Cœnobii *Jacobi* electo, fol. 7. [illegible] XIII. *Ananiæ* Presbytero & Doctori, fol. 7. a terg. [illegible] XIV. *Jefujabo* Patriarchæ Gadalenfi, Apologia de fuga fua, fol. 8. [illegible] XV. *Theodoro* Epifcopo, fol. 8. a tergo. [illegible] XVI. Monachis Cœnobii Abrahæ in Monte Izala, *Abibo*, *Dazunuæo*, *Gregorio*, *Lucæ*, *Razjefu*, *Stephano*, *Jazdino*, *Barduæo*, & *Simeoni*, quos inter, aliofque ejufdem Cœnobii Monachos diffenfio exarferat, adeo ut e Cœnobio illos ejecerint, fol. 9. [illegible]

XVII. Monachis Cœnobii Jacobi in Bethabe, *Simeoni*, *Johanni*, *Kamjefu*, Bar-

Bardenhe, *Danieli*, *Baraz-Surino*, *Barnun*, *Jesuzache*, *Aphnimarano*, aliisque, de novi Archimandritæ electione, fol. 13. [illegible] XVIII. *Camjesu* Monacho, in Archimandritam Cœnobii Bethabensis electo, Adhortatoria, fol. 15. [illegible] XIX. *Jazed-Sapori*, qui Johannis nomine Epistolam ad ipsum scripserat, fol. 16. [illegible] XX. Eidem, f. 17. a terg. [illegible] XXI. *Jezdegerdi*, f. 18. a terg. [illegible] XXII. *Jesusabrano*, fol. 19. a terg. [illegible] XXIII. *Jesujabo*, Catholico Patriarchæ, fol. 19. a terg. [illegible] XXIV. Eidem, fol. 20. [illegible] XXV. Monachis montis Lepheph, fol. 20. a terg. [illegible] XXVI. *Mosi* Presbytero, fol. 22. a terg. [illegible] XXVII. *Juliano*, fol. 23. [illegible] XXVIII. *Johanni*, fol. 24. [illegible] XXIX. *Narseti* & *Mareme*, ibid. [illegible] XXX. *Sabarjesu* Episcopo, fol. 24. a terg. [illegible] XXXI. *Samueli* Presbytero, fol. 25. [illegible] XXXII. *Johanni* Presbytero, ibid. [illegible] XXXIII. *Jesujabo* Patriarchæ, fol. 25. a terg. [illegible] XXXIV. *Hormisdæ*, ibid. [illegible] XXXV. *Allazache* Presbytero & Doctori, fol. 26. [illegible] XXXVI. *Jesujabo* Patriarchæ, f. 27. [illegible] XXXVII. *Marabæ* Episcopo, ibid. [illegible] XXXVIII. *Jesujabo* Patriarchæ, fol. 28. [illegible] XXXIX. Eidem, fol. 29. de *Semjesu* & *Narsete*, quos Machica Adjabenicus Metropolita illegitime ordinaverat, qui & Episcopum quemdam Aderbiganæ consecrarunt. XL. *Mosi* Presbytero, f. 29. a terg. XLI. *Cyriaco* Metropolitæ Nisibeno, f. 30. a terg. [illegible] Rogat, ut Maruzanum Baladæ Episcopum consecret. XLII. *Jazedchane*, principi, fol. 33. [illegible] XLIII. *Gabrieli* Metropolitæ Bethseleuciæ, fol. 35. a terg. [illegible] Missa Epistola per Ananjesum Archimandritam, ut Jacobitarum Tagritensium petulantiam coerceat. Vide Tom. 3. p. 114. ubi hanc Epistolam Syriace & Latine edidimus. XLIV. Clericis & populo civitatis Baladæ, fol. 37. a tergo. [illegible] Eos commendat, quod Episcopum sibi delegissent: hortatur, ut hac de re tum Metropolitanum, tum Patriarcham certiorem faciant. XLV. Ad quemdam amicum, fol. 38. a terg. [illegible] XLVI. *Cyriaco* Metropolitæ Nisibis, fol. 40. [illegible] Ad Nisibenam Ecclesiam fame laborantem mittit Jesujabus mille coros hordei, & unam mensuram dactylorum. XLVII. *Camjesu*, *Saniæ*, *Babusæ*, *Ananjesu*, *Isaaco*, *Barsabade*, & *Dadjezde*, fol. 40. a terg. [illegible]

[illegible] Illis Jesujabus ingressum Ecclesiæ communionemque interdicit; eo quod in errores Jacobitarum, opera cujusdam Monachi montis Lepheph abrepti, Ecclesiam castri Babæi polluerant. Recolere eos jubet gesta suorum consanguineorum Simeonis & Camjesu Episcoporum, qui pro Nestoriana secta adversus Jacobiticam acriter decertaverant. XLVIII. *Gabrieli* Metropolitæ Beth-Seleuciæ, fol. 43. Narrat felicem exitum certaminis sui cum Jacobitis Tagritensibus. Hæc Epistola Syriace & Latine prodiit Tom. 3. Bibl. Orient. a p. 115. XLIX. *Johanni* Presbytero & Archidiacono, & *Teni* Principi fidelium Arbelæ, qui ad ipsum Jesujabum scripserant, eumque sibi in Metropolitanum postulabant, fol. 43. a terg. L. *Abibo*, *Dazunueo*, *Narseti*, *Mareme*, ceterisque Monachis Monasterii Izalensis, fol. 44. LI. *Gabrieli* Metropolitæ Bethseleuciæ, *Hormisdæ* Episcopo, *Mareme* Episcopo Lapetensi, fol. 44. a terg. [illegible]

II. Ejusdem *Jesujabi Adjabeni Epistolæ*, quas quum esset Metropolitanus Arbelæ & Mosul, ad diversos scripsit, fol. 45. [illegible] Epistola I. Clero & populo Ecclesiæ *Lapetæ*, Metropoleos Huzitarum, fol. 45. [illegible] De morte Johannis eorum Metropolitæ, & de electione Maremæ. II. *Mareme* Metropolitæ Lapetæ, fol. 46. a terg. [illegible] III. Monachis suæ Diœceseos, fol. 48. a tergo. [illegible] Ut in unum cœnobium conveniant, & absque commendatitiis Episcopi literis ne mendicent. Prodiit Syr. & Lat. Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 138. IV. *Trisjesu* Chorepiscopo, f. 51. a t. [illegible] Ut præscripta Monachis in antecedenti Epistola regulam diligenter observari curet. V. *Jacobo* Episcopo, f. 52. [illegible] Ut duos Clericos, qui ad ejus Diœcesim invito Metropolitano sese receperant, sub pœna suspensionis ad proprium Metropolitanum reducat. VI. Clericis & populo Ecclesiæ *Mabuzæ Ariorum*, f. 52. a tergo. [illegible] De Sahaduna, ejus loci Episcopo, quem ait a doctrina duarum Christi hypostaseon, ad unius hypostaseos dogma transiisse: nimirum, dolet, illum Nestorianam hæresim abjecisse. Prodiit Syr. Lat. Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 116. VII. *Sabade* Episcopo Mahuzæ Ariorum Garmæorum, f. 56. [illegible] Reprehenditur a Jesujabo, quod sectam Nestorianam deseruerit. Ut ad eam redeat, hanc Epistolam cum Paulo Cœnobii Bethabensis Archimandrita aliisque Monachis ad ipsum mittit. Prodiit Syr. & Lat. Tom. 3. cit. pag. 118. VIII. *Gurie* Episcopo f. 59. [illegible] Queritur, quod Epistolam sine nomine & subscriptione ad ipsum scripserit, & quod Nisibi Synodum habuerit, Canonesque pro libitu suo condiderit. IX. Presbyteris, Clericis, & populo *Nisibis* f. 60. a terg. [illegible]

[illegible] x, Ad *Nubadrenses* f. 62. [illegible] Initium Epistolæ sermone Persico scriptum erat: id quod Librarius in hoc Codice missum fecit. Episcopus Nuhadræ, qui per annos fere quinquaginta cœnobio Abrahæ in Monte Izala præfuerat, eidem cœnobio quemdam Carduensem, quem Patriarcha excommunicaverat, præficere volebat. Jesujabus id factum improbans, hortatur, ut unus e Cœnobitis Abbas Cœnobio præficiatur; res vero Cœnobii, œconomus secularis administret. xi. *Ardasiro*, *Nisaniæ*, *Bochtiezdo*, *Abrahæ*, & *Sergio*, qui persequutiones patiebantur, consolatoria f. 64. a terg. [illegible] xii. *Henoch* Episcopo f. 65. a terg. [illegible] Ut Matrimonium cujusdam cum uxore fratris matris suæ, tamquam illegitimum rejiciat, hominemque illum ab hæreditate uxoris hujusmodi, quæ defuncta fuerat, excludat. xiii. *Barbadbeschiabæ* Archimandritæ, ceterisque Monachis f. 66. a terg. [illegible] Commendat eos, quod fratrem quemdam hæreticum e cœnobio ejecissent. xiv. *Mosi* Presbytero f. 68. [illegible] xv. *Abrahæ* Archimandritæ & Monachis f. 68. a terg. [illegible] xvi. *Hormisdæ* Episcopo f. 69. a t. [illegible] Laudat eum, quod Babæum Episcopum excepetit. xvii. *Marabæ* Episcopo f. 70. [illegible] De quodam Presbytero hæretico, quem is excommunicaverat. xviii. *Sabarjesu* Metropolitæ f. 71. [illegible] xix. *Hormisdæ* Episcopo f. 71. a terg. [illegible] xx. *Sergio* Episcopo f. 72. [illegible] xxi. *Barsumæ* Episcopo f. 72. a terg. [illegible] Gratulatur, quod hæretici ex Oriente dissipati, in Occidentem fugerint. Quibus verbis Sahadam Episcopum designat, qui a Nestorianis exagitatus, Edessam confugerat. xxii. *Siroi* Catechumeno, fol. 73. [illegible] xxiii. *Johanni* f. 75. [illegible] xxiv. Ad quemdam, qui quum ab ipso, & a Patriarcha evocatus esset, is vero evocatum se ideo existimaret, ut ad Episcopatum promoveretur, inanem excusationem adduxerat, fol. 81. [illegible] xxv. Ad quemdam fidelem f. 82. a terg. [illegible] xxvi. Ad *Maremem* Patriarcham, de Translatione. fol. 84. [illegible] Binas a Mareme Patriarcha Epistolas Jesujabus feria quarta ineunte mense Februario acceperat, quibus ad aliam ipsum Metropolitanam Sedem transferre se velle significabat. Jesujabus a Metropoli Adjabenica se nunquam discessurum, protestatur. xxvii. Ad *Johannem* Catarensem f. 85. a terg. [illegible] xxviii. Ad *Hormisdam* Episcopum, de Sahada Episcopo, quem Sahadunam per contemptum vocant Nestoriani, quod eorum sectam abjecerit. [illegible]

[illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 118. XXIX. Ad eundem, in idem argumentum, fol. 88. a t. [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. cit. pag. 118. XXX. Ad Episcopos Garmæorum, de eodem Sahaduna, fol. 89. [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. cit. pag. 119. XXXI. Ad *Ninivitas*, de peste, fol. 92. [illegible] XXXII. Ad *Isaac* Nisibenum, de Hierosolymitis, qui quæstus gratia in Assyriam venerant, f. 92. a tergo. [illegible]

III. Ejusdem *Jesujabi Adjabeni*, *Epistolæ*, quas quum esset Patriarcha ad diversos scripsit, fol. 93. a tergo. [illegible] Epistola I. Ad *Isaac* Nisibenum, de sua in Patriarcham promotione. Ibid. [illegible] II. Ad Monachos Cœnobii *Izalensis*, in idem argumentum, f. 94. [illegible] III. Ad Magnates *Nisibenos*, de hæreticis, id est, de Jacobitis, fol. 94. a tergo. [illegible] IV. Ad Clericos *Nisibenos*, in idem argumentum, fol. 96. [illegible] V. Ad *Bricbuxum*, de Mahuzitis, hoc est, Garmæis, quos Sahadunas, ut Jesujabus adfirmat, seduxerat, sed revera ad fidem Catholicam adduxerat, fol. 97. a terg. e Persico sermone in Syriacum hæc Epistola translata dicitur. [illegible] VI. Ad Archimandritam recens electum, & Monachos Cœnobii *Baarbensis*, fol. 100. a terg. [illegible] VII. Ad *Jacobum* Episcopum Sirzurensem, fol. 101. [illegible] Hortatur, ut adversus Magos strenue decertet, a quibus is gravissimis se molestiis affici querebatur. Exemplum Avi ejusdem, qui in eadem urbe Episcopus fuerat, & ob fidem Christianam a Magis in Crucem actus, ob oculos ponit. VIII. Monachis Montis *Izalensis* f. 101. a terg. [illegible] IX. *Meroveo* Presbytero & Medico Huzitæ, fol. 102. [illegible] X. Ad Doctorem Scholæ Nisibenæ f. 102. a tergo. [illegible] XI. Ad quemdam Nisibenum f. 103. a terg. [illegible] XII. Ad *Sabam* Episcopum Mahuzæ Ariorum, fol. 104. [illegible] XIII. Ad Hierosolymitas, *Eliam* Presbyterum & Syncellum, *Paulum* Archidiaconum, *Theodorum* Diaconum, & reliquos Clericos. [illegible] Procopium & Cosmam legatos miserant, ut eleemosynas colligerent. XIV. Ad *Simeonem* Metropolitam Rauardsciri, id est, totius Persidis, fol. 105. a tergo. [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 127. XV. Ad Doctorem *Rauardsciirensem*, fol. 109. [illegible] XVI. Ad *Simeonem* Metropolitam, Episcopos, Presbyteros, Diaconos, & fideles Persidis, fol. 110. [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. 3. cit. p. 131. XVII. Ad Episcopos *Catarenses*, fol. 112. [illegible]

[illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. 3. cit. pag. 133. XVIII. Epistola altera ad *Catarenses*, f. 116. [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. 3. cit. pag. 134. XIX. Ad eosdem, de Abrahamo Episcopo Masamig urbis Catarensium, qui Monachos expulerat: ut ejus communionem devitent, fol. 116. a t. [illegible] XX. Ad Monachos Catarenses, f. 117. [illegible] De eorum virtutibus Georgius Mesenensium Metropolita Jesujabum certiorem fecerat. Mittit ad eos exemplum Epistolarum, quas ad Simeonem Persarum Metropolitam, & ad Episcopos Catarenses scripserat. XXI. Ad eosdem Monachos Catarenses, f. 119. [illegible] Rogaverant ii, ut permitteret sibi communicare cum Episcopis Catarensibus. Redarguit eos Jesujabus, jubetque ab illorum communione prorsus abstinere, affirmans, plusquam viginti Episcopos, & Metropolitas duos in Oriente sibi subjectos vivere. Mandat præterea, ut a Namphruc filio Dastar Chatensi, tradi sibi postulent exemplaria Epistolarum omnium, quas ipse Jesujabus ad Persas, Catarensesque scripserat, quasque Namphrucus occultaverat. XXII. *Exemplar Epistolæ, quam Jesujabus Adiabenus Catholicus ad Edessenos scripsit*, fol. 120. a tergo. [illegible] Initium. *Jesujabus peregrinus, Dei gratia, servus & minister Ecclesiæ Catholicæ Orientis: Fratribus Deum diligentibus & dilectis: Domino Johanni Archipresbytero, & Domino Theodoro Archidiacono, & Domino Andreæ principi fidelium, & omnibus Clericis & fidelibus Sanctæ Ecclesiæ Edessæ civitatis: in Domino nostro Jesu, luce Mundi, pax vobis multiplicetur*. Gratias agit, quod exulem se ac in urbem Edessenam relegatum, perhumaniter exceperint: & de fide in Christum juxta Nestorianam hæresim adversus alia Christianorum tum hæreticorum tum Orthodoxorum dogmata, disserit. Desideratur finis hujus Epistolæ: nec non aliæ, quas Jesujabus Patriarcha scripsit. Præfuit autem Jesujabus iste Nestorianis ab anno Christi 650. ad 660. Vide de illius ætate & scriptis observata a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 113. Quantum vero ex characteris forma conjicitur, is Codex seculo decimo videtur exaratus.

CLVIII.

Codex in 8. membraneus, pervetustus, constans foliis 135. Syriacis strongylis literis exaratus, inter Syriacos Codd. Vaticanos olim Trigesimus septimus: quo continentur.

I. Præfatio in Isagogen Prophyrii, & quam ob caussam, & ubi ea scripta sit. [illegible] fol. 1. Videtur hæc Præfatio ab Athanasio Syro, qui postea Jacobitarum Patriarcha fuit, & Ammonio Græco Scriptore concinnata, paucis additis, quæ intra parenthesim includuntur. Nam Ammonius Græcus Isagoges Porphyrianæ commentator apud Fabric. Tom. 4. Bibl. Græc. pag. 248. hæc habet. *Verum autem & genuinum hoc opus esse, dictionis*

nis perspicuitas ostendit. Et quod in aliis libris eorum, quæ hoc libro tractavit, meminerit; tum etiam, quod Chrysaorio illum nuncuparit: cui & alios quosdam libros inscripsit. Dedicat autem illi, hujusmodi de causa. Præceptor Chrysaorii erat, quumque eum disciplinis imbueret, petiit, ut incendium Ætnæ coram cognosceret: atque eo profectus fuit. Reperit interea temporis Chrysaorius Categorias Aristotelis, quarum mentem nequaquam assequi poterat. Quapropter Porphyrio rem literis significat, peregre tum degenti: rogatque, si incendii naturam explorasset, domum redeat; sin minus, ut Introductionem aliquam scribat, cujus ope libri sensum assequeretur. Quumque Porphyrius necdum redire posset, scripsit ei hunc librum, quem ferme a verbo ad verbum ex Platonis dictis collegit. Hæc Ammonius: quæ Syriace in Codice nostro sic habentur. ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܗܘ ܦܝܠܣܘܦܐ ܡܢ ܨܘܪ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܬܠܡܝܕܗ ܕܐܘܪܝܓܢܝܣ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܡܬܐܫܬܡ ܗܘܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܬܡܢ (ܕܐܡܪܚ ܕܢܟܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܟܬܫ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܕܡܘܪܬܢܐ) ܐܠܐ ܡܢ ܟܬܒܘܗܝ. ܟܪܘܣܐܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܕܐܬܝܠܕ ܒܐܚܝܕܘܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܘܐܬܐ ܠܪܘܡܝ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܬܡܢ ܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܐܠܦ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܐܠܦ ܓܐܘܡܛܪܝܐ ܘܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܘܐܪܝܬܡܛܝܩܝ ܘܡܘܣܝܩܝ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܠܦ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܚܣܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ: ܩܪܝܗܝ ܠܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܗܘ ܕܝܢ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ ܠܣܩܠܝܐ... ܘܢܚܙܐ ܢܘܪܐ... ܕܐܝܬܝܗ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܕܢܘܪܐ... ܟܪܘܣܐܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܒܥܐ ܡܢ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ... *Porphyrius Philosophus erat ex civitate Tyro, & Origenis discipulus. Hic ab illis, qui ibi degebant, culpabatur (eo nempe, quod ausus fuisset sacrum Evangelium impugnare: quod tamen ejus opus a Gregorio Thaumaturgo oppugnatum fuit.) Venit autem Romam: Chrysaorius vero, nobili genere natus opibusque affluens, quum ibi esset, cuperetque Philosophiam assequi, quam certe possidere non poterat, nisi prius Geometriam, Astronomiam, Arithmeticam & Musicam didicisset: quumque is has omnes facultates jam calluisset, unaque ei deesset Philosophia; idcirco Porphyrium Philosophum ad se evocandum curavit: ipse vero Porphyrius quum vellet in Siciliam pergere, visendi Ætnæ causa: (Vorago enim erat instar ignei fluminis:) simulque naturæ opera explorandi, atque suam de illis sententiam evulgandi: Chrysaorium rogavit, ut abeundi sibi potestatem daret: inquiens, se mox reversurum, & accepturum.* Cetera in nostro Codice desiderantur, avulsis nempe tribus foliis, in quibus & finis hujusce narrationis continebatur, & initium *Isagoges* Porphyrianæ. Ex iis vero, quæ supra ex Ammonio recitata sunt, facile intelligitur; quod scilicet, in Siciliam profectus Porphyrius, e Sicilia ad Chrysaorium misit hunc Libellum, e Platonis dictis collectum. In margine ad laudatam Syriacam narrationem hæc etiam verba leguntur de Porphyrio: ܗܘ ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘܐ ܡܩܕܡ. ܠܚܢܦܘܬܐ ܐܬܦܢܝ *Idem Porphyrius antea Fidelis fuerat: postea ethnicus factus est.* In textu autem dicitur, *Origenem audivisse*. Hoc ipsum de eo refert Nicephorus Lib. 10. Cap. 36. Porphyrium nempe, primo quidem Christianum fuisse, verum quum a Christianis quibusdam Cæsareæ verberatus esset, nec injuriam illam concoquere posset, atra bile percitum, Christianismum ejurasse, atque ad Christianorum Scripturas impiis conviciis proscindendas animum appulisse. Quod tamen ab illo non in Palæstina aut Phoenice factum, sed in Sicilia, ubi contra Christianos Libros xv. scripsit. An vero Gregorius Thaumaturgus, uti heic dicitur, contra Porphyrium scripserit, nemo Veterum (quod sciam) id tradit: sed a Methodio, Eusebio, & Apol-

linari confutatum fuisse Porphyrium, disertim affirmat S. Hieronymus Epist. LXXXIV. ad Magnum Oratorem Romanum, his verbis: *Scripserunt contra nos Celsus, atque Porphyrius. Priori Origenes: alteri Methodius, Eusebius, & Apollinaris fortissime responderunt.*

II. PORPHYRII, *Isagoge in quinque Voces*. ܐܝܣܓܘܓܐ ܕܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܕܥܠ ܚܡܫ ܩܠܝܢ fol. 2. Opus e Græco in Syriacum translatum ab Athanasio, uti mox dicetur. Græce inscribitur. περὶ γένους, κ̀ εἴδους, κ̀ διαφορᾶς, κ̀ ἰδίου, κ̀ συμβεβηκότος, *De Genere, Specie, Differenta, Proprio, & Accidente*. Item, περὶ πέντε φωνῶν, *De quinque vocibus*. Demum, εἰς τὸ ὄργανον τοῦ Ἀριστοτέλους, *In Organum Aristotelis*. Syriace, ܡܛܠ ܓܢܣܐ *De Genere*, f. 2. Desunt priora folia. ܡܛܠ ܐܕܫܐ *De Specie*, f. 2. a terg. ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܐ *De Differentia*; f. 4. a t. ܡܛܠ ܕܝܠܢܝܬܐ *De Proprio*, fol. 8. ܡܛܠ ܓܕܫܐ *De Accidente*, fol. 8. [illegible] *De iis, quæ communiter, queque singulariter ea consequuntur: & quomodo invicem conveniunt, aut ab invicem differunt*, fol. 8. a tergo.

Adnotatio Librarii, fol. 16. [illegible] „ Explicit Isagoge Porphyrii Philosophi, quam ex Græco in Syriacum adcurate vertit castus frater „ (*id est, Monachus*,) Dominus Athanasius de Monasterio Malchi, Anno „ Græcorum nongentesimo quinquagesimo sexto, mense Canun posteriore, „ *Januario Anno Christi* 645. „ De Athanasio Isagoges Porphyrianæ interprete hæc scribit Gregorius Barebræus Abulpharagius in Chron. Syriaco Par. 2. De Patriarchis Syrorum Jacobitarum: [illegible] " Eodem anno, „ quo decessit Mar Severus Bar-Maske, congregata fuit Synodus in Rhesina, „ & conciliatis dissidentium animis, ordinatus est Mar Athanasius Patriarcha, „ cognomento Baladensis, Librorum Sacrorum Interpres, discipulus Severi „ Sabochtæ: qui a puero in Cœnobio Kennesrinensi (*Chalcidensi*) Græcam „ linguam edoctus fuit: postea in Cœnobio Malchi dies transegit. Ordinatus autem fuit Anno Græcor. 995. (*Chr.* 684.) in Monasterio Saphyli in „ Rhesina, manum ei imponente Anania Episcopo Mardæ & Caphartutæ. „

III. *Arbor*, seu compendium Isagoges Porphyrianæ. ܐܝܠܢܐ ܕܐܝܣܓܘܓܐ ܕܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܦܝܠܣܘܦܐ fol. 16.

IV. *Præfatio in Opera Aristotelis*: & quam ob caussam *Organum* [quod vocat] scripserit. [illegible] fol. 26. a terg. Initium. [illegible]

V. *Aristotelis Vita*. ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܪܣܛܘܛܠܝܣ [illegible] fol. 27. Init. [illegible] Convenit cum edita, Ammonii nomine, Aristotelis vita, quæ etiam Philopono auctori tribuitur.

VI. *Aristotelis Philosophi Categoriæ*, sive Prædicamenta. [illegible] fol. 27. Initium. [illegible]

[illegible] Adnotatio Librarii, f. 36. a terg. [illegible] *Expliciunt Categoriæ Aristotelis, Interprete religiosissimo Jacobo Metropolita urbis Edessæ*. Vide Tom. I. Bibl. Orient. p. 493.

VII. *Aristotelis Peribermenias*, de Interpretatione nempe, nominum & verborum, eorumque vi ac significatione. [illegible] fol. 67. a terg. Initium. [illegible]

VIII. *Aristotelis Liber Analyticorum primus*. [illegible] fol. 95. a terg. Initium. [illegible]

IX. *In Isagogen Commentaria*. [illegible] fol. 107. Initium. [illegible] Videtur esse *Ammonii*, aut potius *Johannis Philoponi*.

X. *Formulæ Epistolarum ad Presbyteros, & ad Diaconos*. [illegible] fol. 131.

Is Codex in Collegium Neophytorum ac Transmarinorum de Urbe, olim e Syria a Maronitis adlatus anno Christi 1576. quemadmodum colligitur ex hac adnotatione, quæ fol. 1. præfigitur: *Logica Aristotelis, Collegii Neophytorum ac Transmarinorum Romæ*. Et ex altera Adnotatione Syriaca, fol. 16. [illegible] *Ab Anno Græcorum 956. ad annum Græc. 1887. elapsi sunt anni 931. ex quo hic Liber est exaratus*.

C L I X.

Codex in fol. bombycinus, foliis 467. constans, literis Syriacis exaratus, inter Codices Syriacos Berœenses olim Primus: quo continentur.

I. Jacobi, ex Bartela Ninivensis regionis castro, Monachi Cœnobii S. Matthæi, ac postea Episcopi Maipheractæ, seu Tagritensis, Liber inscriptus, *Thesaurorum*, in quatuor Partes distributus: cui titulus. [illegible] *Liber Thesaurorum, quem Jacobus, professione quidem Monachus in Monasterio S. Matthæi, genere autem Bartelensis, rogatu cujusdam fratris spiritualis, composuit*. Anno nimirum Christi 1231. quemadmodum idem Jacobus ad calcem Libri, fol. 75. adnotavit, in hæc verba: [illegible] *Absolvi hunc Librum profundo vespere celeberrimæ diei Pentecostes, Anno Græcorum 1542. die decimo mensis Maii*.

Pars I. *De Deo Trino & Uno*, continet Capita XIII. Caput I. Præfatio, & totius operis divisio. [illegible] fol. 3. a tergo. Cap. II. Deum existere. [illegible] ibid. Cap. III. Deum æternum esse. [illegible] fol. 4. Cap. IV. Deum esse immensum. [illegible] ibid. Cap. V. Deum esse incomprehensibilem. [illegible] fol. 4. a terg. Cap. VI. Deum esse unum. [illegible] ibid. Cap. VII. Qua ratione in hunc unum Deum sit credendum. [illegible]

[illegible] ibid. Cap. VIII. Tres esse unius Dei personas. [illegible] fol. 5. Cap. IX. Verbum & Spiritum Sanctum personas esse, & ab æterno subsistere. [illegible] fol. 5. a terg. Cap. X. Objectiones & Responsiones. [illegible] fol. 6. Cap. XI. Interrogationes & Responsiones. [illegible] fol. 7. Cap. XII. Quid sibi volunt hæc nomina, Pater, Filius, & Spiritus Sanctus. [illegible] fol. 8. Cap. XIII. Testimonia ex Scriptura & Prophetis de Trinitate adversus Judæos. [illegible] fol. 8. a tergo.

Pars II. *De Incarnatione Verbi, unius ex Sancta Trinitate.* [illegible] fol. 9. a terg. Continet Capita XLI. Præfatio. [illegible] ibid. Cap. I. De variis circa Incarnationem Verbi hæresibus. [illegible] ibid. Omissis Barbaris, Scythis, Ethnicis, & Judæis, hæ sectæ hæreticorum recensentur, Nimirum, Valentiniani, Marcionistæ, Desanitæ, Sabelliani, Pauliciani, Manichæi, Apollinaristæ, Nestoriani, Eutychiani, Chalcedonenses, Ariani, Eunomiani, Synusiastæ, Damianitæ, Julianistæ, Hagareni. Quamobrem Jacobiticam sectam, vir hæreticus, præ omnibus extollit. Cap. II. Quænam sit vera in Christum fides. [illegible] fol. 10. Cap. III. Cur Filius incarnatus, non Pater, aut Spiritus Sanctus? [illegible] ibid. Cap. IV. Deum Verbum, non Dei voluntatem, in Virginem descendisse & incarnatum fuisse. [illegible] ibid. Cap. V. Qua ratione Deus Verbum secundum Scripturam descendit, & in Virgine inhabitavit, & quomodo Deus Filium suum misit. [illegible] ibid. Cap. VI. Adversus Arabes, qui Christi Divinitatem negant. [illegible] fol. 11. Cap. VII. Adversus eos, qui Verbum esse creaturam dicunt. [illegible] ibid. Cap. VIII. Adversus eos, qui ita de Deo Verbo sentiunt, perinde ac si Dei opus, aut domus esset. [illegible] fol. 11. a terg. Cap. IX. Quam ab caussam incarnatus est Deus Verbum. [illegible] ibid. Cap. X. Cur ipse personaliter propter nostram salutem advenit? [illegible] fol. 12. Cap. XI. Cur Verbum incarnatum, patiendo & moriendo, non jubendo & imperando, nos redemit? [illegible] ibid. Cap. XII. Cur non ab initio propter humani generis redemptionem Christus advenit? [illegible] f. 12. a tergo. Cap. XIII. De Corpore Christi, quod nonnulli quidem creatum esse volunt, alii vero increatum. [illegible] Jacobus illud non ex nihilo, neque aliunde, sed ex, & in Virgine formatum statuit, fol. 13. Cap. XIV. Quotuplex sit Compositio & Unio: & qua ratione Verbum Corpori unitum fuit, & quo-

quomodo una in Christo natura credatur? [illegible] fol. 13. Ex mente Dioscori, Severi, Philoxeni, & Jacobi Zanzali, unam esse Christi Naturam ex duabus compositam, confusionis tamen, & conversionis expertem, Jacobus Bartelensis adfirmat, suumque Symbolum laudat, quod circa Trinitatem & Incarnationem ediderat. Cap. xv. Christum esse unam Naturam compositam: ex duabus scilicet unam, sed absque conversione aut confusione. [illegible] fol. 14. Cap. xvi. Duas non esse in Christo Naturas. [illegible] fol. 14. Confundit Jacobus Naturam cum Hypostasi & Persona, existimans, fieri non posse, ut duæ dicantur Naturæ, quin sint divisæ & in duas Personas separatæ. Hic præcipuus est Jacobitarum hæreticorum error. Cap. xvii. Objectio & Responsio. [illegible] fol. 14. a tergo. Cap. xviii. Ad quem sit referenda passio: & quale naturæ opus. [illegible] f. 15. Cap. xix. Quales sint passiones naturæ humanæ, & quasnam Christus subiit: & quam ob caussam? [illegible] f. 16. Cap. xx. Cur passus, & mortuus Dominus: & quænam mortis ejus ratio? [illegible] fol. 16. a terg. Cap. xxi. Utrum Christus naturaliter, instar hominum, mortuus est, an alio modo. [illegible] fol. 17. Cap. xxii. Adversus Judæos, Ethnicos, & Hæreticos, qui nos reprehendunt, quum dicimus, *Deus passus, aut mortuus*. [illegible] fol. 17. Cap. xxiii. Objectiones Adversariorum. [illegible] fol. 17. a terg. Cap. xxiv. Quod Deus, licet passibili corpori nostro unitus, in seipso tamen impassibilis est. [illegible] f. 18. Cap. xxv. Objectiones Adversariorum. [illegible] f. 19. Cap. xxvi. Adversus Arabes, qui dicunt, non Christum ipsum, sed ejus speciem Cruci adfixam fuisse. [illegible] fol. 19. a terg. Cap. xxvii. Cur Crucis potius mortem, quam alias Christus elegit. [illegible] fol. 20. a tergo. Cap. xxviii. Quomodo per Christi mortem, occisus Diabolus, destructum peccatum, & mors mortua. [illegible] fol. 20. a terg. Cap. xxix. Quod Crux adoranda sit. [illegible] fol. 21. Cap. xxx. Cur unico digito signum Crucis formamus: & quare a sinistra ad dexteram id ducimus? [illegible] fol. 21. a terg. Cap. xxxi. De additione illa ad hymnum Trisagium; *Qui Crucifixus es pro nobis*. [illegible] fol. 22. Ait Jacobus, de hac quæstione fusius se scripsisse in libro de Elucidatione Divinorum Officiorum. [illegible] Cap. xxxii. De voce illa, *Maria Dei genitrix*. [illegible] fol. 22. a terg. Cap. xxxiii. De Oratione ad Orientem. [illegible] fol. 23. Cap.

Cap. XXXIV. De Sacro Chrismate. [illegible] fol. 23. a terg. Cap. XXXV. De cælesti ac terrestri Sacerdotio, deque Divinis donis. [illegible] fol. 23. a terg. Cap. XXXVI. De Sacro Baptismate, deque iis, quæ in ejus administratione fiunt. [illegible] f. 25. Cap. XXXVII. De Eucharistia, & de præcepto eam sumendi: & expositio eorum, quæ in Liturgia fiunt. [illegible] fol. 26. Cap. XXXVIII. De Monachatu, unde, & quando inceperit, & quid significet vestis nigra, qua Monachi utuntur. [illegible] fol. 29. Cap. XXXIX. De Sancta Ecclesia, deque iis, quæ in ea ordinantur ac disponuntur: & expositio Sacramentorum omnium, Divinorumque Officiorum. [illegible] fol. 30. Cap. XL. De precibus pro defunctis, & quænam ipsis prosint: & expositio Officiorum pro defunctis: deque Liturgia, quæ pro ipsis offertur. [illegible] fol. 59. a terg. Cap. XLI. Quod sola Christiana religio vera sit. [illegible] fol. 40. a tergo.

Pars III. *De Divina Providentia*. [illegible] Capita XIX. f. 40. Præfatio. [illegible] Cap. I. De variis hominum opinionibus circa res contingentes. [illegible] fol. 41. a terg. Cap. II. Adversus cæcum errorem Manichæorum, duo principia, Bonum scilicet, & Malum, admitrentium. [illegible] fol. 42. Cap. III. Adversus errorem eorum, qui uni Deo bonum & malum tribuunt. [illegible] ibid. Cap. IV. Objectiones adversariorum. [illegible] fol. 42. a terg. Cap. V. Asseritur nostra Christianorum sententia, quod malum nequaquam a Deo est, neque est substantia, aut natura quædam. Exponitur autem, undenam sit. [illegible] fol. 43. Cap. VI. Quotuplex sit bonum & quotuplex malum; & quodnam vere ac proprie sit malum: & quodnam existimetur malum: & quod idem ipsum, quod a multis malum existimatur, neque est, neque dici debet malum. [illegible] fol. 44. Cap. VII. Cur, & quot modis flagella in homines a Deo immittuntur. [illegible] fol. 44. a tergo. Cap. VIII. Quotuplex sit permissio. [illegible] fol. 35. Cap. IX. Omnia flagella tentationesque, quas Deus immittit, vel propter peccata, vel propter hominum utilitatem accidere. [illegible]

[illegible] fol. 45. a terg. Cap. x. Cur Deus viros probos vexari in hoc feculo permittat. [illegible] fol. 46. Cap. xi. Cur pravi homines a malis in hoc feculo præfervantur. [illegible] fol. 46. a terg. Cap. xii. Cur Sancti quidem pauperes efficiuntur; impii vero divitiis affluunt. [illegible] fol. 46. a terg. Cap. xiii. Cur nonnullis Sanctorum in hoc feculo cuncta e mente fuccedunt. [illegible] fol. 47. Cap. xiv. Cur ex impiis quidam pœnam fcelerum fuorum heic perfolvunt. [illegible] f. 47. Cap. xv. Dies vitæ humanæ non effe a Deo definitos, fed vel produci, vel contrahi poffe. [illegible] fol. 47. Cap. xvi. Quid de fine hominis fentiendum. [illegible] fol. 48. Cap. xvii. Quot modis vita hominum confummatur. [illegible] f. 48. a terg. Cap. xviii. Quomodo accidat violenta hominum mors, quæ a Divina providentia permittitur. [illegible] fol. 49. a terg. Cap. xix. Refponfio ad objectionem. [illegible] fol. 49. a tergo.

Pars IV. *De creatione hujus Mundi, de Univerfo, de Angelis, de Anima, de Refurrectione mortuorum, & de Judicio.* [illegible] fol. 50. Capita xl. Præfatio. [illegible] ibid. Cap. i. De creatione Angelorum. [illegible] fol. 50. a tergo. Cap. ii. De ordinibus & nominibus Angelorum. [illegible] fol. 51. a terg. Cap. iii. De lapfu Satanæ. [illegible] fol. 52. Cap. iv. De creatione hujus Mundi. [illegible] fol. 52. a terg. Cap. v. De quatuor Elementis. [illegible] fol. 53. Cap. vi. De Firmamento. [illegible] fol. 54. a terg. Cap. vii. In quot regiones Aer a fapientibus dividitur. [illegible] fol. 55. Cap. viii. De Sole, Luna, & Stellis. [illegible] fol. 55. Cap. ix. De motu Luminarium in Cælo, & de altitudine, eorumque fitu. [illegible] fol. 55. a terg. Cap. x. De eclypfi Solis & Lunæ. [illegible] fol. 56. a terg. Cap. xi. De Solis, Lunæ, & Stellarum ortu atque occafu. [illegible] fol. 57. Cap. xii. De die & nocte, mane & vefpere, ortu & occafu, quæ Sol in terris efficit: deque Climatibus. [illegible] fol. 57. Cap. xiii. De Rupibus, Montibus, & Vallibus: & qua ratione hæc facta funt. [illegible] fol. 59. Cap. xiv. De Metallis & Foffilibus. [illegible] fol. 59. a terg. Cap. xv. De terræ divifione. [illegible]

[illegible] fol. 60. Cap. XVI. De Maribus. [illegible] fol. 60. a terg. Cap. XVII. De Fluminibus, rivulis, fontibus & torrentibus. [illegible] fol. 61. a terg. Cap. XVIII. De æstate, & hyeme, deque calore & frigore. [illegible] fol. 62. Cap. XIX. De nubibus & pluvia. [illegible] ibid. Cap. XX. De rore, nive, glacie, & grandine. [illegible] fol. 63. a terg. Cap. XXI. De Tonitru, & fulgure. [illegible] fol. 64. Cap. XXII. De Manna. [illegible] fol. 64. a tergo. Cap. XXIII. De vento. [illegible] ibid. Cap. XXIV. De turbine & tempestate. [illegible] fol. 65. Cap. XXV. De terræmotu. [illegible] fol. 65. a terg. Cap. XXVI. De iride. [illegible] ibid. Cap. XXVII. De Sphœra, quæ circa Solem apparet, & circa Lunam, atque fulgentes Stellas. [illegible] fol. 66. Cap. XXVIII. De turbine, qui instar columnæ aereæ de Cælo descendit in mare, & naves elevat. [illegible] f. 66. Cap. XXIX. De Fulmine. [illegible] ibid. Cap. XXX. De cometa. [illegible] fol. 66. a terg. Cap. XXXI. De tribus vitæ generibus, vegitativa, sensitiva, & rationali. [illegible] ibid. Cap. XXXII. De constitutione hominis. [illegible] fol. 67. a terg. Cap. XXXIII. De Paradiso voluptatis. [illegible] f. 69. Cap. XXXIV. De Anima. [illegible] f. 70. Cap. XXXV. De nostra in hoc Mundo conversatione, & quomodo in bonis sit proficiendum. [illegible] fol. 71. Cap. XXXVI. Summa annorum ab Adamo usque in præsentem diem: & de consummatione seculi. [illegible] fol. 71. a terg. Cap. XXXVII. De adventu Antichristi. [illegible] f. 72. Cap. XXXVIII. De Resurrectione Corporum. [illegible] f. 72. Cap. XXXIX. De Judicio, & præmio bonorum, atque pœna impiorum. [illegible] fol. 73. Cap. XL. Conclusio Operis. [illegible]

Adnotatio Librarii fol. 75. a tergo. [illegible]

Explicit hoc Thesaurorum Opus, quod collegit Episcopus Jacobus filius Esau, filii Marci, ex celebri regionis Niniviticæ castro Bartelia. Scripsit librum hunc peccator, miser, omniumque mortalium purgamentum, nomine & verbo tenus, non re neque opere, Monachus ac Presbyter, Ephræm Phigana, Johannis filius, ex benedicto castro Duaneeb, quod Dair-Abugeleb, adpellatur, in regione Gargarensi, dibus

bus Sanctorum Patrum, Mar Ignatii Patriarchæ, qui & Hudaje, & Mar Basilii, qui & Esajas: Absoluta sunt hæc Capita Anno Græcorum 1933. [Chr. 1622.] *feria secunda, die octava mensis Thamuz* (Julii)

II. Anonymi *de septem Climatibus, deque Metallis* Tractatus, Syriace. Incipit fol. 75. a terg. [illegible] Sunt excerpta ex libro Syriaco, cui titulus: [illegible] *De hoc Universo*, seu [illegible] *Caussa omnium caussarum*; quemadmodum adnotatur a Librario fol. 78. a tergo.

III. Anonymi Syri, *de Angelis*. [illegible] Initium. [illegible] fol. 78. a tergo.

IV. *Dionysii Metropolitæ Amidæ*, qui & Jacobus Barsalibæus, *Expositio Symboli Nicæni*. [illegible] fol. 80. a terg. Initium. [illegible]

V. *Philoxeni Episcopi Mabugensis, Professio fidei*. [illegible] fol. 82. a terg. Initium. [illegible] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 33.

VI. Ejusdem *Philoxeni, de una Verbi Natura incarnata*. [illegible] fol. 84.

VII. *Responsio Danielis Bar-Chettab ad interrogationem Nestoriani*. [illegible] fol. 8. a terg. An Christus sub decem Prædicamentis comprehendatur. Ubi subjungitur Responsio *Gregorii Abulpharagii*. [illegible]

VIII. *Dioscori Fides*. [illegible] fol. 86. a terg. Initium. [illegible]

IX. *Severi Fides*. [illegible] ibid. Initium. [illegible]

X. *Johannis Thebæi, de Præceptis Evangelicis*. [illegible] fol. 87. Initium. [illegible]

XI. *Evangelium* apocryphum, *de Infantia Christi*. [illegible] fol. 98. a terg. Arabice literis Syriacis, incipit a fol. 98. a terg. ad fol. 104. [illegible] Syriace vero incipit a fol. 104. ad fol. 106. a tergo. [illegible] Confer istud apocryphum Infantiæ Salvatoris Evangelium, Syriacum quidem cum eo, quod Græce & Latine edidit Joh. Baptista Cotelerius in notis ad Constit. Apost. lib. VI. Cap. 6. & Joh. Albertus Fabricius in Codice Apocrypho novi Testamenti, a p. 159. *Arabicum* autem cum Evangelio Infantiæ, quod Henricus Sike Arabice & Latine edidit Trajecti ad Rhenum Ann. 1697. in 8. & Fabricius ex eodem Sikio in Cod. Apocrypho novi Testamenti, a pag. 168.

XII. In illud Danielis, *Mene, Tekel, Phares*. [illegible] fol. 106. a terg. Initium. [illegible]

XIII. De *moribus gentium*. [illegible] fol. 107. Initium. [illegible]

XIV. Narratio, sub S. Cyrilli nomine, quod tam vivi, quam mortui juvantur oblatione, quæ pro iis in Sacra Liturgia offertur. [illegible] fol. 107.

XV. De *Hierosolymorum excidio*. [illegible] fol. 107. a tergo.

XVI. De *S. Mariæ genealogia*. [illegible] fol. 108.

XVII. De *Melchisedec*. [illegible] Ibid.

XVIII. *Evangelicæ Quæstiones*, [illegible] fol. 109.

XIX. *Johannis, Cyriaci filii, Episcopi Telæ, de Trisagio hymno*. [illegible] fol. 112. a tergo. Is vivebat anno Christi 512. hæresi Monophysitarum addictus. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 53. & seq.

XX. *Quæsita & responsa* de diversis. [illegible] fol. 113.

XXI. De *novem Choris Angelorum*. [illegible] fol. 114. a terg.

XXII. Quibuscum nuptias contrahi, non licet? [illegible]

XXIII. *Platonis Monita* (uti dicitur) ad Aristotelem suum discipulum. Arabice, literis Syriacis. [illegible] fol. 115. a terg.

XXIV. Ex Libro Arabico, cui titulus, *Expulsio mæstitiæ*. Excerpta de Virtutibus & vitiis. [illegible] fol. 116. a terg. Arabice, literis Syriacis. Capita IV.

XXV. Sex Parænefes, Arabice, literis Syriacis. [illegible] fol. 120.

XXVI. *Severi Mokaffæi, Episcopi Asmonæorum, Historia quatuor priorum Synodorum*, Arabice literis Syriacis. [illegible] fol. 125. Initium. [illegible]

XXVII. *Petri Meligensis Episcopi*, Excerpta ex libro, cui titulus, *Liber Radiorum*, de erroribus Armenorum. [illegible] fol. 139.

XXVIII. De *Orthodoxa fide*, deque Cælestis atque terrestris Ecclesiæ Ritibus. [illegible] fol. 143. Arabice literis Syriacis.

XXIX. *Basilii Magni, & Gregorii Theologi, Dialogus*. [illegible] fol. 150. a terg. Arabice literis Syriacis. Initium. [illegible]

XXX. *Dionysii Barsalibæi, Expositio in sacrum Chrisma*. [illegible] fol. 155. Arabice, literis Syria-

Syriacis. Initium. [Syriac] Subjungitur, fol. 157. a terg. *Nota eorum, ex quibus conficitur Sacrum Chrisma*. [Syriac]

XXXI. Ejusdem *Barsalibæi, de Cingulo, Candelabro, & Incenso*. [Syriac] fol. 157. a terg. Arabice, literis Syriacis. Adnotatio librarii fol. 160. [Syriac] *Exaratus est Liber iste in Cœnobio Deiparæ in Hataca, per Ephræmum Gargarensem*.

XXXII. *Hicari Sapientis, Fabulæ*. [Syriac] fol. 160. Arabice literis Syriacis. Initium. [Syriac]

XXXIII. *Narratio fabulosa de Daniele Propheta, & Caleb puero*. [Syriac] fol. 166. a terg. Arabice literis Syriacis. [Syriac]

XXXIV. *Marci Eremitæ Vita*. [Syriac] fol. 168. Arab. liter. Syr.

XXXV. *De Abraham & Isaac*. [Syriac] fol. 171. a terg. Arab. liter. Syr.

XXXVI. *Joh. Chrysostomi Homilia de Pœnitentia*. [Syriac] f. 172. a terg. Init. [Syriac] Arab.

XXXVII. *Epistola Jacobi Apostoli*. [Syriac] fol. 175. [Syriac] Arab.

XXXVIII. *Epistola Pauli Apostoli ad Timotheum, de Presbyteris & Diaconis*. [Syriac] fol. 176.

XXXIX. *Jacobi Sarugensis Homilia de Sacris Mysteriis*. [Syriac] Initium. [Syriac]

XL. Ejusdem Jacobi, *de Pœnitentia*. [Syriac] f. 180. Initium. [Syriac]

XLI. *De Jona Propheta*. [Syriac] fol. 181. a terg. Initium. [Syriac]

XLII. *De Job justo*. [Syriac] fol. 184. Initium. [Syriac]

XLIII. *S. Ephrem de Pœnitentia*. [Syriac] fol. 186. a terg. Initium. [Syriac]

XLIV. *S. Joh. Chrysostomi, in Psalmum* VI. [Syriac] fol. 188. a terg. Initium. [Syriac]

XLV. *Jacobi Sarugensis, de Pœnitentia*. [Syriac] f. 191. a terg. Initium. [Syriac]

XLVI. *S. Ephræm, de Maria Peccatrice*. [Syriac] f. 194. Init. [Syriac]

XLVII. *Pauli Apostoli Apocalypsis*, apocrypha. [Syriac] fol. 197. Initium. [Syriac]

[Syriac text] Adnotatio Librarii, fol. 210. [Syriac text]
Scripsit Ephræm humilis, de regione Gargarensi, nomine, non re, Metropolitanus, in Cœnobio Deiparæ de Hataca.

XLVIII. *S. Ephræm*, de Morte, Peccato, & Pœnitentia. [Syriac text] fol. 210. Initium, [Syriac text]

XLIX. De *S. Joseph fabro lignario, Sponso Deiparæ*. [Syriac text] fol. 213. a terg. Init. [Syriac text]

L. *Homilia de Paschate*. [Syriac text] fol. 217. Initium. [Syriac text]

LI. *Homilia* de feria sexta Crucifixionis, fol. 219. [Syriac text]

LII. *Homilia* de Dominica Resurrectionis, fol. 220. [Syriac text]

LIII. *S. Ephræm, de Elia Propheta*. [Syriac text] fol. 222. a terg. Initium. [Syriac text]

LIV. *Liber Clementis, discipuli S. Petri*. [Syriac text] fol. 228. Initium. [Syriac text] Continet Capita XC. Alibi inscribitur *Petri Apostoli Apocalypsis per Clementem*.

Adnotatio Librarii, f. 310. [Syriac text] *Explicit Liber Clementis per manum peccatoris vilis Ephræmi, nomine tenus Metropolitani, e regione Gargarensi. Scriptus autem fuit in Cœnobio Deiparæ in Sede Pontificia Hatachæ, Anno Græcorum 1940. die ultima mensis Elul* (Septembris, hoc est anno Chr. 1628.) *diebus Patris Patrum & Principum Mar Ignatii, id est Patriarchæ Hadajetalla, & Maphriani Esaiæ, præstantissimi Doctoris.*

LV. *Evangelica præcepta*. [Syriac text] fol. 312. Præmittitur, fol. 311. Index eorum, quæ in hac secunda hujus Codicis Parte continentur. Sunt autem præter Evangelica præcepta, Mosis Barcephæ homiliæ quinque, & aliæ XXVII. Anonymi, Arabico quidem sermone, sed Syriacis literis exaratæ. Videlicet.

LVI. *Mosis Barcephæ, Mosulani Metropolitæ*, cognomento *Severi*, homilia I. De Ecclesiæ Dedicatione. [Syriac text] fol. 313. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 131.

LVII. Ejusdem Mosis Barcephæ, *homilia* II. De Annunciatione Zachariæ. [Syriac text] fol. 316. Init. [Syriac text]

LVIII. Ejusdem Barcephæ, *homilia* III. De Annunciatione Deiparæ. [Syriac text] fol. 320.

LIX.

LIX. Ejusdem Barcephæ, *homilia* IV. De tentatione Christi per Diabolum. [Syriac] fol. 324.

LX. Ejusdem Barcephæ, *homilia* V. De Leproso, quem Dominus mundavit. [Syriac] fol. 328. Init. [Syriac] Adnotatio Librarii, fol. 330. [Syriac] *Explicit Pareneticus de Leproso, per Ephræmum Gargarensem, anno Græc.* 1933. (Chr. 1622.

LXI. Sequuntur Homiliæ in Evangelia, quæ in præcipuis anni festivitatibus leguntur: sic inscriptæ. [Syriac] *Lectiones collectæ ex quatuor Evangelistis, una cum earum Expositionibus*. Primum, Lectio de Ecclesiæ Dedicatione ex Evangelio Johannis, in illud [Syriac] *Et facta sunt Encænia in Hierusalem: & hyens erat*, fol. 330. In his & sequentibus Evangelicis Lectionibus, notanda est Arabica Versio, & unjuscujusque pericopæ expositio, modo literalis, modo allegorica.

LXII. De *Annunciatione Zachariæ Patris Johannis Baptistæ*, ex Luca. [Syriac] f. 332. Init. [Syriac]

LXIII. De *Annunciatione Deiparæ*, ex Luca. [Syriac] fol. 335. a terg. [Syriac]

LXIV. *Ad Vesperas Nativitatis Domini*, ex Johanne. [Syriac] f. 338. [Syriac] Ad Nocturnum ex Luca. [Syriac] fol. 340. a terg. [Syriac] Ad Missam Nativitatis Domini, ex Matthæo. [Syriac] fol. 344. [Syriac]

LXV. De *SS. Basilio & Gregorio*, ex Johanne. [Syriac] fol. 349. [Syriac]

LXVI. *Benedictionis Aquæ, & Adorationis in die Pentecostes ex Johanne*. [Syriac] fol. 351. [Syriac]

LXVII. *Epiphaniæ*, ad Matutinum, ex Johanne. [Syriac] f. 355. [Syriac] Ad Missam. [Syriac] fol. 360. a terg.

LXVIII. *Ingressus Domini in Templum*. [Syriac] fol. 365. a terg. [Syriac]

LXIX. *In festo Monachorum, & Doctorum, & Barsumæ, & Simeonis Stylitæ*. [Syriac] fol. 367. [Syriac] Hinc colligitur, Ephræmum Episcopum, hujus Codicis scriptorem, secta fuisse Jacobitam, utpote qui inter Sanctos impium Barsumam conlocat, colitque.

LXX. *Dominica Sacerdotum*. [Syriac] f. 370. [Syriac]

LXXI. De *Divite, & Lazaro*. [Syriac] f. 372. [Syriac]

LXXII. *Dominica ante initium Jejunii*. [Syriac] f. 378. a terg. [Syriac]

LXXIII,

LXXIII. *Feria secunda ingressus Jejunii*, & Feria sexta diei quadragesimæ Jejunii. [illegible] f. 381. [illegible]

LXXIV. De *Filio prodigo*. Feria v. Jejunii. [illegible] f. 385. a terg. [illegible]

LXXV. De *Leproso*. Dominica II. Jejunii. [illegible] f. 388. a terg. [illegible]

LXXVI. De *Paralytico triginta octo annorum*, Dominica III. Jejunii. [illegible] f. 391. [illegible]

LXXVII. De *Chananæa*. Dom. IV. Jejunii. [illegible] f. 395. [illegible]

LXXVIII. De *Legisperito*. Dom. V. Jejunii. [illegible] f. 396. a terg. [illegible]

LXXIX. De *Cæco nato*. Dom. VI. Jejunii. [illegible] f. 399. [illegible]

LXXX. De *Sabbatho Resurrectionis Lazari*. [illegible] f. 404. [illegible]

LXXXI. *Dominica Hosannarum*. [illegible] f. 406. [illegible]

LXXXII. *Feria II. hebdomadæ majoris*, de decem Virginibus. [illegible] f. 412. [illegible]

LXXXIII. *Dominica Resurrectionis*. [illegible] f. 414. [illegible]

LXXXIV. *Dominica nova*. [illegible] f. 418.

LXXXV. *In festo Ascensionis*. [illegible] fol. 420. [illegible]

LXXXVI. *In Encæniis*, seu de Inventione S. Crucis. [illegible] f. 424. [illegible]

LXXXVII. De *SS. Martyribus*. [illegible] f. 428. [illegible]

LXXXVIII. *In Pentecoste*. [illegible] f. 433. [illegible]

LXXXIX. De *Hymno Trisagio*. [illegible] f. 437. a teg. [illegible]

XC. *Canones de Jejunio, & numero dierum ejusdem*: deque rebus diversis. [illegible] fol. 441.

XCI. *Epitome Canonum*. [illegible] fol. 442.

Adnotandum autem est; quod, a fol. 312. usque ad fol. 444. id est, a num. LIV. usque ad num. XC. quæcumque recensita sunt, Arabico sermone, sed literis Syriacis sunt expressa.

XCII. Vocum difficiliorum, quæ in Syriaca Scripturarum Versione occurrunt, expositio. Deest primum folium, Incipit fol. 445. ab Exodo. [illegible]

XCIII. De *Unione Corporis Christi in Eucharistia*. [illegible] fol. 448. Initium. [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 192.

XCIV.

XCIV. *Prophetarum Vitæ*. [illegible] fol. 448. a tergo. [illegible]

XCV. *Vitæ Apostolorum*. [illegible] fol. 454. [illegible]

XCVI. *Vitæ* LXXII. *Discipulorum*. [illegible] fol. 455. [illegible] Deest ultimum folium. Nam nomina Discipulorum procedunt usque ad num. LIX.

Is Codex a fol. 1. ad fol. 441. manu Ephræmi, Monachi primum & Presbyteri, deinde Episcopi Gargarensis, exaratus, partim anno Chr. 1628. partim anno 1632. uti supra est adnotatum.

C L X.

Codex in 4. membraneus pervetustus, foliis constans 239. Syriacis stronghylis literis exaratus, inter Syriacos Codices, a nobis e Nitria in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Primus: quo continentur.

I. S. SIMEONIS STYLITÆ *Vita*. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Excerpta hujus Vitæ exhibuimus Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 239. & seqq. Acta vero integra, Syriace & Latine cum Notis, Par. II. Actorum Martyrum Orientalium & Occidentalium Romæ 1748. a pag. 268. Adnotatio Librarii, f. 77. [illegible] *Explicit Commentarius de Vita & gestis S. Simeonis Stylitæ*.

II. *Epistola Cosmæ Presbyteri ad S. Simeonem Stylitam*; cujus Acta scripserat. [illegible] fol. 77. Initium. [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 237. & Par. II. Actor. Martyrum Orient. & Occident. pag. 394.

Adnotatio Librarii, f. 79. [illegible]

Explicit Epistola, a Cosma Presbytero ac reliquis ejusdem oppidanis, missa ad Mandram Sancti Beati Simeonis. Gloria Patri, &c. *Absolutus est autem Liber iste de præclare gestis Beati Mar Simeonis mense Nisan* (Aprili) *die* 17. *Feria* 4. *Anno Antiochenorum* 521. [Christi 471.] *sub præstantissimo, electo, operumque bonorum studioso Mar Simeone Presbytero, & sub Mar Cyro ejusdem Archidiacono*. Cetera prodiere Tom. 2. Bibl. Orient. p. 235. & Par. II. Act. Martyr. Orient. & Occident. pag. 397. & seqq.

III. *Acta Martyrum Orientalium*: & primum quidem *Martyrium S. Simeonis Episcopi Seleuciæ & Ctesiphontis, sociorumque ejus*. [illegible] fol. 80. Initium. [illegible]

Servitutis itaque populi nostri principium; unde videlicet exortæ fuerint calamitates ad nostram correptionem emendationemque divinitus immissæ, exponere literisque mandare adgredior, &c. Hæc est Præfatio Sancti Maruthæ Tagritensis Episcopi, qui eadem Martyrum Acta collegit: idque constat, ex titulo hisce ipsis Actis

Actis præfixo in altero Codice, cujus mox mentio fiet: ibi enim fol. 18. a t. titulus hic præfigitur. [Syriac] *Explicit Sermo de gloria, rebusque præclare gestis Martyrum omnium, qui in regione Orientis claruere. Sermo secundus, de iisdem ipsis Martyribus, deque diversis eorum cruciatibus, passionibus, ac cædibus.* Mox incipit. [Syriac] Uti supra recitatum est. Porro Martyrum horum Orientalium passio summatim a nobis exposita fuit Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 185. Integra vero historia Syriace & Latine prodiit Par. 1. Actor. Martyr. Oriental. a pag. 10. ubi S. Simeonis Episcopi Seleuciæ & Ctesiphontis, Sociorumque ejus Martyrium describitur. Quod vero ibidem a p. 45. Syriace & Latine editum est, *Certamen plurimorum Martyrum, & Azadis Regis Eunuchi*; in nostro Codice a fol. 90. sub uno eodemque, ac Martyrium S. Simeonis Sociorumque, titulo comprehenditur: incipitque sic: [Syriac] *Anno trigesimo secundo Saporis Regis, hoc eodem die immanissimum promulgatum est edictum, immitis exserta romphæa.* Adnotatio Librarii, fol. 92. [Syriac] *Explicit Martyrium S. Simeonis Episcopi, & cædes magna Sanctorum Dei Martyrum, quæ facta est in regione Huzitarum.*

IV. *Martyrium Tharbæ, & Sororis ejus, & Ancillæ ipsius.* [Syriac] fol. 92. a terg. Initium. [Syriac] *Accidit importune, ut Regina per idem temporis morbo corriperetur.* Vide Acta Martyr. Orient. Par. 1. a pag. 54.

V. *Martyrium centum undecim Virorum, & novem Mulierum.* [Syriac] fol. 94. a terg. Initium. [Syriac] *Annus agebatur Persequutionis nostræ quintus, quum jussu Regis per eos dies Seleuciæ commorantis, tum ex variis locis, tum etiam ex ipsis hisce urbibus* (Seleuciæ nempe) & Ctesiphontis) *centum viginti Christiani, in quibus novem Virgines Deo sacræ, reliqui Sacerdotes, Diaconi, & diversorum Ordinum Clerici*, &c. Vide Acta Martyr. Orient. Par 1. a pag. 105. Ubi titulus quidem Syriacus ita habet, uti in nostro Codice. [Syriac] *Martyrium* CXI. *Virorum, &* IX. *Mulierum*: verum Latine sic: *Acta SS. Martyrum* CXX. *inter quos* IX. *Virgines Deo sacræ: reliqui, Sacerdotes, Diaconi, & diversorum Ordinum Clerici.* Et jure quidem meritoque: nam in eodem nostro Codice, ubi in titulo CXI. *Viri* dicuntur, in textu disertim CXX. enumerantur, his verbis: [Syriac] *Quorum numerus erat centum viginti.*

VI. *Martyrium Barbasceemini Episcopi, & sexdecim Sociorum.* [Syriac] fol. 96. a terg. Initium. [Syriac] *Inierat annus Persequutionis nostræ sextus, quum Barbasceemini Seleuciæ & Ctesiphontis Episcopi nomen ad Regem delatum est.* Vide Acta Martyr. Orient. Par. 1. a pag. 111.

VII. *Martyrium Milis Episcopi, Abrosimi Presbyteri, & Sinæ Diaconi, initio Persequutionis nostræ.* [Syriac] fol. 99. Initium. [Syriac]

[illegible] *Quamquam nihil mibi molestius accidere possit, quam de iis, qui virtute plurimum præstant, eximie omnia non dicere, nihilque magis ægre feram*, &c. Vide Acta Mart. Orient. Par. 1. p. 66. In nostro Codice desideratur unum folium, id est, finis Martyrii S. Milis, & initium Martyrii sequentis: quod tamen folium suppleri potest ex Cod. CLXI. proxime sequenti fol. 64.

VIII. *Martyrium Barsabiæ Cœnobiarchæ, & decem ejus sociorum, nec non cujusdam Magi*. [illegible] fol. 103. In Cod. nostro deest initium. In Codice vero CLXI. sic habet: [illegible] *Eodem ferme tempore, quo Beatus Miles Martyrii laurea redimitus est, Cœnobiarcha quidam*, &c. Vide Acta Martyr. Orient. Par. 1. a pag. 93.

IX. *Martyrium Danielis, & Vardæ*. [illegible] fol. 103. Initium. [illegible] *Exacto post Beati Milis Martyrium biennio*. Vide Acta Martyrum Orientalium Par. 1. pag. 103.

X. *Martyrium Bademi Cœnobiarchæ*. [illegible] fol. 103. a t. Initium. [illegible] *Per idem fere tempus captus jussu Regis, atque in vincula conjectus est Bademus Cœnobiarcha*. Vide Acta Mart. Orient. Par. 1. pag. 165.

XI. *Martyrium Narsetis Episcopi, & Josephi ejusdem discipuli, ex Urbe Sciabarcadasa Provinciæ Garmæorum*. [illegible] fol. 104. a terg. Initium. [illegible] *Anno Persequutionis nostræ quarto, comprehensi sunt, Narses urbis Sciabarcadasæ Episcopus, & Josephus ejusdem discipulus*. Vide Acta Mart. Orient. Par. 1. pag. 97.

XII. *Martyrium Jacobi Presbyteri, & Mariæ sacræ Deo Virginis*. [illegible] fol. 106. a terg. Initium. [illegible] *Anno Persequutionis nostræ septimo comprehensus est Jacobus Presbyter*. Vide Acta Mart. Orient. Par. 1. pag. 122.

XIII. *Martyrium Theclæ, & quatuor sociarum Virginum Deo sacrarum*. [illegible] fol. 106. a tergo. Initium. [illegible] *Iisdem ferme temporibus, Narseti Tamsapori impius quidam Paulus*. Vide Acta Mart. Orient. Par. 1. pag. 123.

XIV. *Martyrium Barbadbesciabæ Diaconi*. [illegible] fol. 109. Initium. [illegible] *Anno quintodecimo Persequutionis nostræ comprehensus est Barbadbesciaba in urbe Arbela Diaconus*. Vide Acta Mart. Orient. Par. 1. pag. 129.

XV. *Martyrium Acepsimæ Episcopi, Josephi Presbyteri, & Aitilahæ Diaconi*. [illegible] fol. 109. a terg. Initium. [illegible] *Ecce vero jam ad immensum pelagus transfretandum me instruo*, &c. Vide Acta Martyr. Orient. Par. 1. pag. 171.

Adnotatio Librarii, fol. 126. [illegible] *Expliciunt Acta Martyrum, qui in terra Orientis Martyrium subierunt diebus Saporis Regis Orientis*.

XVI. *Martyrium Theoduli, & Agathopodis: die 4. mensis Nisan* (Aprilis) *Thessalonicæ*. [illegible]

fol. 126. Initium. [Syriac text] Hinc incipiunt Acta Martyrum Occidentalium.

XVII. *Martyrium Theodori, & Didymi, die 4. mensis Elul* [Septembris] *Alexandriæ*. [Syriac text] fol. 135. Initium. [Syriac text]

XVIII. *Martyrium Sancti Babylæ Episcopi Antiochiæ: die 24. mensis Canun posterioris* (Januarii) [Syriac text] fol. 138. a terg. Initium. [Syriac text]

XIX. *Martyrium Quadraginta Martyrum*. [Syriac text] fol. 143. a tergo. Initium. [Syriac text]

XX. *Martyrium Theodotæ meretricis*. [Syriac text] fol. 145. Initium. [Syriac text] Vide Acta Mart. Orient. & Occidental. Par. II. a p. 221. ubi hoc Martyrium Syriace & Latine prodiit, cum Adnotationibus.

XXI. *Martyrium Philemonis, Choraulæ, & Apollonii Lectoris, Sanctorum Martyrum: nec non unius Præfecti, & quatuor Protectorum: in urbe Alexandria, sub Diocletiano*. [Syriac text] fol. 146. a terg. Initium. [Syriac text]

XXII. *Martyrium Luciani, Thyrsi, & Callinici*. [Syriac text] fol. 153. Initium. [Syriac text]

XXIII. *Martyrium Agnetis Virginis, die 21. Januarii, in urbe Roma*. [Syriac text] fol. 170. a terg. Initium. [Syriac text] Prodiit Syriace & Latine in Actis Martyrum Occidentalium Par. II. pag. 159.

XXIV. *Martyrium Theodotæ, & filiorum ejus, in urbe Nicæa, die secunda mensis Elul* (Septembris) [Syriac text] fol. 173. Initium. [Syriac text]

XXV. *Martyrium Victorini, Victoris, Nicephori, & Papii, die 28. mensis Scebat* (Februarii.) [Syriac text] fol. 175. Initium. [Syriac text] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 60. ubi hocce Martyrium Syriace & Latine prodiit.

XXVI. *Martyrium Luciani, & Marciani, die 26. mensis Tesri posterioris*. (Novembris.) [Syriac text] f. 177. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. p. 49.

XXVII. *Martyrium primum Procopii, Anno primo Persequutionis, quæ diebus nostris excitata est*. [Syriac text] fol. 179. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 169.

XXVIII.

XXVIII. *Martyrium Alphaei, Zacchaei, & Romani, Anno primo Persequutionis, quae diebus nostris excitata est, die 17. mensis Tesri posterioris* [Novembris] [illegible] fol. 180. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 177.

XXIX. *Martyrium Timothei in urbe Gaza: anno secundo Persequutionis, quae diebus nostris excitata est, die 21. mensis Jar* [Maii] [illegible] fol. 182. a terg. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 184.

XXX. *Martyrium Apphiani, die 2. mensis Nisan* (Aprilis) *in urbe Caesarea.* [illegible] fol. 183. a tergo. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 189.

XXXI. *Martyrium Aedesii, fratris Sancti Apphiani.* [illegible] fol. 185. a terg. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 195.

XXXII. *Martyrium Agapii: anno quarto Persequutionis, quae diebus nostris excitata est: die 20. Tesri posterioris* (Novembris.) [illegible] fol. 187. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 198.

XXXIII. *Martyrium trium Virginum, Pistis, Elpis, & Agapes*: id est, Fidei, Spei, & Charitatis, *earumque matris Sophiae, in urbe Roma.* [illegible] fol. 188. Initium. [illegible]

XXXIV. *Martyrium septem Martyrum, qui in urbe Samosata coronati sunt, diebus Maximiani Imperatoris ethnici.* [illegible] fol. 194. a terg. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. II. pag. 124.

XXXV. *Martyrium Phocae, qui passus est in Sinope urbe: die 13. Tesri prioris* [Octobris] [illegible] fol. 205. Initium. [illegible]

XXXVI. *Martyrium Eleutherii Episcopi, matrisque ejus Anthiae, & Carpi Praesidis, qui passi sunt Romae coram Hadriano Imperatore, die 26. mensis Adar* (Martii.) [illegible] fol. 211. Initium. [illegible]

XXXVII. *Martyrium Sancti Mamae* (Mamantis) *in urbe Caesarea.* [illegible] fol. 215. a terg. Initium. [illegible] Desideratur finis.

XXXVIII. *Martyrium Sanctæ Agnetis.* [illegible] f. 220. Idem omnino, ac supra a pag. 170. a tergo, sed alia manu exaratum Martyrium. Desunt autem priores 32. lineæ: incipitque ab iis verbis. [illegible]

XXXIX. *Martyrium Ædesii.* [illegible] fol. 222. Initium. [illegible] Idem, ac supra fol. 186. a terg.

XL. *Martyrium Theodosiæ sacræ Deo Virginis, anno quinto Persequutionis, quæ diebus nostris excitata est.* [illegible] fol. 222. a terg. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. 1. pag. 204.

XLI. *Martyrium Petri, seu Abselami, Anno septimo Persequutionis nostræ, mense Canun posteriore* (Januario) *in urbe Cæsarea.* [illegible] fol. 223. a tergo. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Occidental. Par. 2. pag. 208.

XLII. *Martyrium Phocæ, qui passus est in urbe Sinope, die 13. mensis Octobris.* [illegible] fol. 224. a terg. Initium. [illegible] Idem, ac supra fol. 205. Adnotatio Librarii, fol. 231. a terg. [illegible] *Explicit Martyrium Phocæ Episcopi.*

XLIII. *Martyrium Ignatii Episcopi, imperante Trajano, in urbe Roma.* [illegible] fol. 231. a terg. Initium. [illegible] Deest finis.

XLIV. *Martyrium Crescentis.* [illegible] fol. 236. Deest initium. Incipit ab his verbis. [illegible]

XLV. *Martyrium Dioscori, die 4. Januarii.* [illegible] fol. 238. a terg. Initium. [illegible] Desideratur finis.

Is Codex conflatus est ex tribus Voluminibus membraneis: quorum primum, complectens Vitam S. Simeonis Stylitæ, exaratum dicitur, anno Christi 474. Alterum Volumen continet Acta Martyrum Orientalium & Occidentalium, a fol. 80. usque ad fol. 219. Tertium Volumen exhibet alia Sanctorum Martyrum Acta, uti supra sunt recensita, a fol. 220. usque ad finem. Quantum autem ex characteris forma conjici potest, hæc duo posteriora Volumina seculo decimo exarata videntur.

C L X I.

Codex in 4. membraneus pervetustus, foliis 216. constans, inter Syriacos Codices a nobis e Scetensi Monasterio in Bibliothecam Vaticanam illatos, olim Secundus: quo continentur.

I. S. MARUTHÆ EPISCOPI TAGRITENSIS, *Sermo de laudibus Martyrum Orien-*

[illegible] *Orientalium*. [illegible] fol. 1. Desunt priora octo folia. Incipit. [illegible] Adnotatio, fol. 18. a terg. [illegible] *Explicit Sermo habitus de gloria & triumpho Martyrum omnium, qui in regione Orientis claruerunt*.

II. *Sermo secundus de iisdem Martyribus, deque diversis eorum cruciatibus, passionibus, & cædibus*. [illegible] fol. 18. a terg. Initium. [illegible] Est Prologus S. Maruthæ in Acta Martyrum Orientalium, qui habetur & in Cod. CLX. proxime antecedenti fol. 80. prodiitque in Actis eorumdem Martyrum Par. I. pag. 10.

III. *Martyrium S. Simeonis Episcopi Seleuciæ & Ctesiphontis, & sociorum Martyrum*. [illegible] fol. 20. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Orient. Par. I. & Cod. CLX. fol. 81.

VI. *Martyrium Sergii & Bacchi, Sanctorum Martyrum*. [illegible] fol. 44. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 55. [illegible] *Explicit Martyrium SS. Sergii & Bacchi*.

V. *Martyrium Sciabadostis Episcopi, sociorumque centum ac viginti octo Martyrum*. [illegible] f. 55. Initium. [illegible] Vide Acta Martyrum Orientalium Par. I. a pag. 88.

VI. *Martyrium Tharbæ, & sororis ejus, & ancillæ ipsius*. [illegible] fol 56. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 92. a terg. & Acta Martyr. Orientalium Par. I. a pag. 54.

VII. *Martyrium Centum undecim Virorum, & novem Mulierum*, fol. 57. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 94. a terg. & Acta Martyrum Orientalium Par. I. a pag. 105.

VIII. *Martyrium Barbascemini Episcopi, & sexdecim Sociorum*, fol. 58. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 96. a terg. & Acta Martyrum Orientalium Par. I. pag. 111.

IX. *Martyrium Martyrum, qui variis in locis a Præfectis interemti sunt, præter eos, qui in Regis Aula occubuere*. [illegible] fol. 60. Initium. [illegible] Vide Acta Martyrum Orientalium Par. I. pag. 118.

X. *Martyrium Sancti Milis Episcopi, Abraham Presbyteri, & Sinæ Diaconi, initio Persequutionis nostræ*, fol. 61. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 99. & Acta Martyrum Orientalium Par. I. p. 66.

XI. *Martyrium Barsabiæ Cœnobiarchæ, & decem ejus sociorum, necnon cujusdam Magi*, fol. 64. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 103. & Acta Martyrum Orientalium Par. I. pag. 93.

XII.

XII. *Martyrium Danielis, & Varde*, f. 65. Init. [illegible] Vide Cod. CLX. f. 103. & Acta Mart. Orient. Par. 1. pag. 103.

XIII. *Martyrium Abde, & Ebedjesu Episcoporum: Abdallahe, Simeonis, Abrahami, Abe, Ajabelis, Josephi, Ani, Ebedjesu, Abdallahe, Johannis, Ebedjesu, Maris, Barbadbesciabe, Rozichei, Abdallahe, & Ebedjesu, sexdecim Presbyterorum: necnon Eliabi, Ebedjesu, Ani, Marjabi, Maris, Abdie, Barbadbesciabe, Simeonis, & Maris, Diaconorum: Pape, Evolesi, Ebedjesu, Phachida, Samuelis, & Ebedjesu, Monachorum: Marie, Tate, Eme, Adrane, Mima, Marie, & Marache, Virginum Deo sacrarum: Anno Persequutionis nostre trigesimo sexto.* [illegible] fol. 59. a tergo. Initium. [illegible] Vide Acta Martyrum Orientalium Par. 1. pag. 144.

XIV. *Martyrium Bademi Cœnobiarche.* [illegible] fol. 70. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 103. a terg. Acta Martyrum Orientalium Par. 1. pag. 165.

XV. *Martyrium Captivorum.* [illegible] fol. 71. Initium. [illegible] Vide Acta Martyrum Orientalium Par. 1. pag. 134. Deest finis hujus Martyrii, nimirum ante fol. 73. iis verbis. [illegible]

XVI. *Martyrium Acepsimæ Episcopi, Josephi Presbyteri, & Aitilahe Diaconi.* [illegible] Deest initium in hoc Codice, incipit autem fol. 73: ab iis verbis. [illegible] Suppleri tamen potest ex Cod. CLX. fol. 109. a tergo: ex quo Codice integra Acta habentur Syriace & Latine Par. 1. Act. Martyrum Orientalium a pag. 171.

XVII. *Martyrium SS. Martyrum Zebinæ, Lazari, Maruthæ, Narsetis, Eliæ, Mabaris, Habibi, Sabe, Brichjesu, Jone, Sembaite: diebus Saporis Regis Persarum.* [illegible] fol. 82. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Orient. Par. 1. pag. 215.

XVIII. *Martyrium Saporis Episcopi Beth-Nicatoris, & Isaaci Episcopi Carchæ Beth-Seleuciæ, & Maanis, Abrahami, & Simeonis, qui sub Sapore Persarum Rege Martyrium subiere; nunc autem in Edessa urbe Corpora eorum jacent in novo Martyrio intra urbem.* [illegible] fol. 84. a terg. Init. [illegible] Vide Acta Martyr. Orient. Par. 1. pag. 226.

XIX.

XIX. *Martyrium Beati, Sancti, atque inclyti Maharsaporis, qui in teuebricoso lacu coronatus est.* [illegible] f. 85. a terg. Initium. [illegible] Vide Acta Martyrum Orientalium Par. I. pag. 234.

XX. *Martyrium Beati Mar Jacobi Intercisi ex Beth-Lapet urbe Huzitarum.* [illegible] fol. 86. a terg. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Oriental. Par. I. pag. 242. Adnotatio, fol. 91. [illegible] *Expliciunt Martyria Sanctorum Martyrum, qui in regione Orientis coronati sunt.*

XXI. *Martyrium Sancti Pantaleonis, qui in urbe Nicomedia sub Maximiano impio Imperatore Martyrium subiit.* [illegible] fol. 91. Initium. [illegible]

XXII. *Martyrium Sancti Christophori, ejusque sociorum.* [illegible] fol. 99. a terg. Initium. [illegible]

XXIII. *Martyrium Beati Paphnutii, ejusque sociorum.* [illegible] fol. 106. a terg. Initium. [illegible]

XXIV. *Martyrium Philemonis, Choraulæ, Apollonii Lectoris, & Præfecti, & quatuor Protectorum, Alexandriæ, sub Diocletiano.* [illegible] fol. 113. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 146. a terg. & nota, quod Librarius heic pro [illegible] *Antinoo* urbe, perperam scripsit. [illegible] *Antiochia urbe.*

XXV. *Martyrium Stratonicæ & Seleuci, qui Martyrium passi sunt Cyzici sub Maximiano.* [illegible] fol. 117. Initium. [illegible] Vide Acta Martyr. Orientalium & Occidentalium Par. II. pag. 68.

XXVI. *Martyrium Sanctæ Febroniæ, sub Diocletiano Imperatore.* [illegible] fol. 133. a terg. Initium. [illegible]

XXVIII. *Martyrium Beatæ Theonillæ.* [illegible] fol. 143. a t. Initium. [illegible]

XXVIII. *Martyrium Theodotæ meretricis.* [illegible] fol. 145. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. CLX. fol. 145. & Acta Martyrum Orientalium

talium & Occidentalium Par. II. pag. 221,

XXIX. *Martyrium Sanctæ Julittæ, inclytæ Christi ancillæ.* [Syriac text] fol. 146. a terg. Initium. [Syriac text]

XXX. *Martyrium Sancti Gordii.* [Syriac text] fol. 149. Initium. [Syriac text]

XXXI. *Martyrium Quadraginta Martyrum.* [Syriac text] f. 155. a terg. Initium. [Syriac text]

XXXII. *Martyrium Mimi, qui in theatro passus est tempore persequutionis.* [Syriac text] fol. 161. Initium. [Syriac text]

XXXIII. *Martyrium SS. Leucii, Thyrsi, & Callinici.* [Syriac text] fol. 165. a terg. Init. [Syriac text] Vide Cod. CLX. fol. 153.

XXXIV. *Martyrium S. Georgii, Antonini, & Alexandræ Imperatricis; sub Dadiano.* [Syriac text] fol. 176. Initium. [Syriac text]

XXXV. *Martyrium Sancti Cyriaci Martyris, & Julittæ ejus matris, qui passi sunt sub Hadriano Imperatore.* [Syriac text] fol. 181. Initium. [Syriac text]

XXXVI. *Historia Sancti Jesusabrani Confessoris & Monachi inclyti: scripta a Beato Mar Jesujabo Adiabeno Catholico Patriarcha Orientis.* [Syriac text] fol. 190. Init. [Syriac text]

Jesujabus, hujus Vitæ author, Nestorianorum Patriarcha fuit ab anno Chr. 650. ad ann. 660. cujus Scripta recensita sunt a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. a pag 113. ad pag. 143. nec non p. 285. & 633. ubi hanc Jesusabrani Vitam memoravimus. Notandum tamen est, quod, etsi Jesusabranus a Jesujabo dicatur ex Magorum secta ad Christi fidem conversus, & propter eandem fidem, in vincula per annos quindecim conjectus, ac demum in crucem actus fuisse; idem tamen fertur, Nestorianam hæresim coluisse, fol. 213.

CLXII.

COdex in fol. membraneus pervetustus, foliis constans 174. Syriacis stronghylis literis exaratus, inter Syriacos Codd. a nobis ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Tertius decimus: quo continetur.

DIONYSII TELMAHARENSIS, Syrorum Jacobitarum Patriarchæ, ab anno Chr. 818. ad annum 845. quemadmodum observatum a nobis est Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 344. & 348. *Chronicon Syriacum*, ab Orbe condito, ad annum Græcor. 1086. Christi 775. cujus Epitomen vide Tom. 2. cit. a pag. 100.

Præfa-

Præfatio incipit fol. 2. ܐܓܪܬܐ ܕܥܡ ܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒ̈ܢܐ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܘܬ ܐܒܗ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ [illegible] *Epiftola unacum Scholio ejufdem Libri , ad venerabiles Patres fuos fpirituales, Georgium Chorepifcopum Amidæ , Eutelium Cœnobiarcham , Lazarum Periodeutam , & venerabilem Anaftafium , unacum univerfa Fraternitate . Comprehenduntur* (inquit Dionyfius) *in hoc Libro , ab Orbe condito ad id ufque tempus , quo hæc fcripta funt , nimirum , ufque ad Annum Alexandri Macedonis* 1087. *quo Mobdius Abdallæ filius Syris , Ægyptiis , Armenis , Adherbiganis , Perfis omnibus , Sindis , Chufanitis , & Arabibus imperat ; Græcis vero Leo Conftantini filius; Romanis autem Pipinus: comprehenduntur, inquam, anni fex mille.* Dividitur autem hoc Chronicon in quatuor Partes . Prima ab Orbe condito ad Conftantini Magni tempora decurrit , in qua Eufebii Pamphili Chronicon Dionyfius fere exfcribit . Altera a Conftantino ad Theodofium juniorem , Socrate duce . Tertia a Theodofio ad Juftinianum ; ubi Dionyfius Chronicon Johannis Afiæ Monophyfitarum Epifcopi verbatim exprimit . Quarta a Juftiniano ad fuam ufque ætatem . Inferit denique hiftoriæ fuæ Dionyfius I. *Chronicon Jofue Stylitæ* , de bello Perfico fub Cavade Rege & Anaftafio Imperatore , cujus fyllogen exhibuimus Tom. I. Bibl. Orient. a pag. 260. II. *Epiftolam Simeonis Betharfamenfis* , de Martyribus Homeritis , quam edidimus Tom. I. cit. a pag. 359.

Is Codex , initio & fine mutilus , ante annum Græcorum 1243. Chr. 932. exaratus : eft enim unus ex iis Codicibus , quos Mofes Nifibenus Cœnobiarcha e Mefopotamia in Scetenfe S. Mariæ Syrorum Monafterium intulit .

CLXIII.

CODEX in fol. membraneus pervetuftus , foliis 6. conftans , Syriacis literis ftronghylis exaratus , inter Syriacos Codices a nobis in Vaticanam Bibliothecam inlatos , olim Duodecimus : quo continetur .

Chronicon Edessenum , ex Archivo Ecclefiæ Edeffenæ defumtum , & a Chrifto nato ad annum ejufdem cxxv. deductum . Titulus . ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ ܕܥܒܕ̈ܐ *Compendiaria rerum geftarum hiftoria* , f. I. Init. ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥ [illegible] Prodiit Syriace & Latine Tom. I. Bibl. Orient. a pag. 388.

CLXIV.

CODEX in 4. bombycinus , foliis conftans 108. Syriacis Chaldæorum , five Neftorianorum literis exaratus , inter Orientales Codd. ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos , olim Decimus feptimus : quo continentur .

I. Chronicon , e facris Literis defumtum , fabulis tamen refperfum , ab Orbe condito ufque ad Chrifti Domini Paffionem , Mortem , Refurrectionem , Afcenfionem in cælum , & Pentecoften ; cui titulus , ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ Spelunca Thesaurorum . In Partes VI. divifum , quarum unaquæque res geftas per mille annos complectitur . Nimirum .

Pars I. Millenarium primum , ob Orbe condito ad Jared , incipit fol. I. [illegible]

[illegible] Desinit fol. 13. a terg. in hanc Epigraphen. ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܝܪܕ *Explicit primum Millenarium ab Adam ad Jared.*

Pars II. Millenarium II. a Jared ad Diluvium, incipit fol. 18. [illegible] Desinit fol. 18. in hæc verba. [illegible] *Explicit Millenarium secundum ab Jared ad Diluvium.*

Pars. III. Millenarium III. a Diluvio ad Reu, incipit f. 18. [illegible] Desinit fol. 30. a tergo. [illegible] *Explicit Millenarium* III. *diebus Reu.*

Pars IV. Millenarium IV. a Reu ad Ahod judicem, incipit fol. 30. a terg. [illegible] Desinit fol. 42. a tergo. [illegible] *Explicit Millenarium* IV. *anno* XX. *Abod.*

Pars V. Millenarium V. ab Ahod judice ad Cyrum Regem, incipit f. 42. a terg. [illegible] Desinit fol. 45. a terg. [illegible] *Explicit Millenarium* V. *anno secundo Cyri Regis.*

Pars VI. Millenarium VI. a Cyro ad Christum Dominum, incipit fol. 45. a tergo. [illegible] Desinit fol. 63. [illegible] *Explicit Millenarium* VI. *Et dispertitæ iis sunt linguæ, ut unusquisque abiret & doceret*, &c. Ubi ex Apocryphis libris recenset Patrum omnium, ex quibus originem traxit Christus Dominus secundum carnem, uxores, ab Adam usque ad Josephum & Joachimum, qui in hoc Codice *Jonachir* dicitur. Adnotatio, fol. 63. [illegible] *Explicit Sermo in illud: In principio, hoc est, de Spelunca Thesaurorum.* Qui quidem fabulosus libellus, versa pagina, ad S. Ephræmum perperam refertur, his verbis. [illegible] *Nobis quoque testimonium perhibet Sanctus Ephræm in libro Speluncæ Thesaurorum.*

2. *Tractatus de Fermento Panis Eucharistici, & Aquæ Baptismi.* Quod Fermentum Syri Nestoriani nugantur, acceptum fuisse ab Apostolis, perque manus traditum, usque ad ipsos Nestorianos pervenisse. Titulus æque fabulosus. [illegible] *Simonis Cephæ Quæsita de Sacramentis Divinis, & de Baptismo: undenam proveniant?* fol. 63. a tergo. Vide observata a nobis de commentitio hujusmodi Nestorianorum Fermento, Tom. 4. Bibl. Orient. pag. 260. 279. 295.

3. *Esdræ Scribæ* Apocryphum Vaticinium de Regno Ismaelitarum. [illegible] fol. 69. a tergo.

4. *Adæ* Apocryphum Testamentum: cui titulus fol. 73. a tergo. [illegible] *Chronicon*, & fol. 75. [illegible] *Testamentum patris nostri Adæ.*

5. *Testimonia Prophetarum de Christo:* [illegible] fol. 77.

Adnotatio Librarii, f. 107. [illegible]

[illegible] ,, Explicit ope Domini Dei nostri Liber hic ,, Speluncæ Thesaurorum, & Quæsitorum Esdræ Scribæ, & Chronici, die 14. ,, mensis Scebat (*Februarii*) anno Græcorum 2013. (*Chr.* 1702.) diebus pa- ,, tris patrum, maximi Pastorum, & principis Pontificum, Petri temporum ,, nostrorum, & Pauli seculi nostri, & Timothei dierum nostrorum, Mar ,, Eliæ Catholici Patriarchæ Orientis. Scripsit eumdem Librum Hormisdas, no- ,, mine Diaconus, filius Cyriaci, filii Ascari, fabri ferrarii, ex urbe Mosu- ,, lana, quam Dominus noster protegat muniatque; ,,

C L X V.

Codex in 4. bombycinus, foliis 318. constans, Syriacis Nestorianorum, seu Chaldæorum literis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Tertius decimus: quo continetur.

Thomæ Episcopi margensis, *Historia Monastica Orientis*, id est, Monachorum Cœnobii Bethabensis, in sex Libros divisa. Titulus fol. 1. [illegible] *Historia, utilesque narrationes de Sanctis viris Monachis sacri Cœnobii Bethabensis, authore religioso Mar Thoma Episcopo Margæ*. Et in fine, f. 318. [illegible] *Absolutus est Liber iste, qui adpellatur Liber Præfectorum, sive Archimandritarum: continetque historias, praeclare gesta, utilesque narrationes de Sanctis Viris & Monachis, qui in sacro Bethabensi Cœnobio fuere, cum distinctis Capitibus uniuscujusque Libri, quibus singulæ historiæ indicantur. Author vero Libri est religiosus Dei, & Philosophus spiritualis Mar Thomas Episcopus Margæ: cujus preces, nec non magistri ejus Mar Jacobi, Sanctorumque, quorum præclara facinora descripsit, sint excelsus eunctis fidelibus murus. Absolutus est autem Liber iste, feria sexta hebdomadæ Æstatis, cujus Antiphona incipit: Mansionem deliciis pleaam: Mense Augusto, Anno Græcorum millesimo nongentesimo septuagesimo quarto*: id est, Christi 1663. Porro Thomas Episcopus, hujus Libri author, vivebat Monachus in memorato Jacobi Bethabensi Cœnobio (antequam Episcopatum Margæ obtinuisset) anno Christi 832. quemadmodum hæc ipsius verba Lib. 4. Cap. 40. indicant. [illegible] *Quoniam puer quum essem, ad hoc sacrum Monasterium, Bethabense, Anno Regni Arabum ducentesimo decimo septimo accessi, antequam hæc scriberem, audiebam historias quorumdam a Sanctis referri. Itaque vehementi desiderio incensus, de uniuscujusque gestis Senes ibi commorantes diligenter interrogabam*. Annus Arabum 217. in annum Christi 832. confertur: quo Sabarjesus, alias Ananjesus, Abrahæ decessor, Chaldæis Nestorianis Patriarcha præerat.

Est autêm Marga, cujus Thomas Episçopus fuit, oppidum in regione Mosulana; de quo oppido vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 115. 435. & Tom. 4. pag. 762.

Index Librorum, & Capitum, fol. 1. ܦܘܚܡܐ ܕܪ̈ܫܡܐ ܕܪ̈ܫܐ ܘܕܟܬ̈ܒܘܗܝ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܕܟܠܗܘܢ

Liber I. continet Capita XXXV. ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ fol. 8. a t. *Caput* I. Apologia Authoris, ad eum, a quo rogatus fuerat, ut hanc historiam literis mandaret. ܪܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܡܬܟܬܒܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗܘ ܕܒܥܐ ܡܢܗ ܥܒܕܝܫܘܥ ܕܒܝܬ ܥܒܐ Ebedjesum adloquitur cœnobii Bethabensis Monachum; cujus verba habes Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 464. Quoniam vero ibidem Capita hujus historiæ Monasticæ Syriace & Latine repræsentavimus, idcirco a Syriaco textu describendo heic abstinendum censemus. *Cap.* II. Hujus historiæ caussa, sive occasio, fol. 10. *Cap.* III. Isagoge in eandem historiam, f. 12. a terg. *Cap.* IV. De magistro nostro Mar Abrahamo Magno, Cœnobii in monte Izalensi Præfecto, fol. 14. a terg. *Cap.* V. De Mar Dadjesu, fol. 15. a tergo. *Cap.* VI. De magistro nostro Mar Jacobo in Bethabe, f. 16. *Cap.* VII. De Beato Mar Babæo Magno, fol. 17. *Cap.* VIII. De impuris quibusdam, qui Babæi tempore in eo sacro Cœnobio exorti sunt, ibid. *Cap.* IX. De Sancto magistro nostro Mar Elia, fol. 18. a tergo. *Cap.* X. Quæ Beatus Mar Elias elucescente die egerit, fol. 20. *Cap.* XI. Quæ egerit Mar Babæus, Patresque universi, fol. 21. a terg. *Cap.* XII. De injuria Sancto Mar Jacobo nostro Bethabensi facta, & quod inique condemnatus est, fol. 22. a terg. *Cap.* XIII. Quæ acciderint in eo sacro Cœnobio post Mar Jacobi discessum, f. 23. *Cap.* XIV. De dispersione Sanctorum Patrum in diversas regiones, quæ etsi ex humano affectu contigisse videtur, divino tamen consilio peracta est, fol. 25. a tergo. *Cap.* XV. De magistro nostro Barhadbesciaba, fol. 27. *Cap.* XVI. De iis, qui e magno [*Izalensi*] Cœnobio pulsi fuerant; & quo abierint, quave ratione Deo placuerint, f. 27. a t. *Cap.* XVII. Quod Abbas Jonas Cœnobii magni Monachus eos sequutus est, fol. 28. *Cap.* XVIII. De Salomone Bar-Garaph, ex Cœnobio Barturæ, deque historiis, quas scripsit, fol. 29. *Cap.* XIX. De Beato Marjabo, & virgine quadam Sanctimoniali, fol. 29. a tergo. *Cap.* XXI. De ejus adventu in Cœnobium (*Izalense*.) fol. 31. a terg. *Cap.* XXII. De gaudio, exultatione & lætitia, quibus affecti fuere Monachi, qui illuc ante ipsum venerant, fol 32. *Cap.* XXIII. De tempore, quo magister noster (*Jacobus*) huc venit: & de Chosroe Rege, Hormisdæ filio. (*Anno scilicet Græcorum 906. Christi 595.*) fol. 33. *Cap.* XXIV. De venerabili Bastumago, patre Mar Jesujabi Catholici, fol. 33. a terg. *Cap.* XXV. De Gregorio aromatario, fol. 35. *Cap.* XXVI. De Ecclesiæ perturbatione post obitum Mar Sabarjesu Catholici, fol. 36. Duravit ea perturbatio sub Chosroe Persarum Rege ab anno fere 612. usque ad annum Chr. 628. quo Chosroes a Siroe filio cæsus fuit. Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 416. & Tom. 3. pag. 90. *Cap.* XXVII De Mar Babæo, deque ministerio Ecclesiastico ab eodem suscepto, fol. 36. a tergo. *Cap.* XXVIII. Apologia authoris: cur nempe, Babæi potius, quam aliorum opera Episcopi Chaldæi usi fuerint, ut is scilicet Vicaria potestate vacuam Sedem Patriarchalem regeret, quandiu Chosroes in vivis fuit, fol. 37. *Cap.* XXIX. De adventu Mar Babæi in hoc [*Bethabense*] Cœnobium, deque miraculo, quod coram ipso in Templo patratum est, fol. 38. a tergo. *Cap.* XXX. De religiosis viris, magistri nostri Jacobi in hoc Cœnobio discipulis, fol. 40. a tergo. *Cap.* XXXI. De Abbate Johanne seniore, fol. 41. *Cap.* XXXII. De magistris

giſtris noſtris Joſepho & Abrahamo ejus fratre, fol. 42. *Cap.* XXXIII. De magiſtro noſtro Sergio, qui Subverſor potentium adpellatur, fol. 43. *Cap.* XXXIV. De Sahaduna, deque Libris ab ipſo compoſitis, fol. 44. *Cap.* XXXV. De cæde Choſroæ Perſarum Regis, fol. 44. a tergo.

Liber II. continet Capita XLIV. *Caput.* I. De Abbate Paulo, f. 46. *Cap.* II. De magiſtro noſtro Jacobo Nuhadrenſi, fol. 47. *Cap.* III. De magiſtro noſtro Aphnimarano, fol. 48. a terg. *Cap.* IV. De profectione Mar Jeſujabi Gadalenſis, ejuſque ſociorum Epiſcoporum, ad ditionem Romanorum, fol. 49. *Cap.* V. De arca oſſium Apoſtolorum, quam Mar Jeſujabus ex urbe Antiochia ſecum adtulit, & in hoc Bethabenſi Cœnobio repoſuit, fol. 50. *Cap.* VI. Quomodo Sahadunas ab Orthodoxa fide excidit, fol. 51. Ita Neſtorianus ſcriptor hæreſim ſuam, quam Sahadunas ejuravit, Orthodoxam fidem adpellat. *Cap.* VII. De Mar Jeſujabo Adjabeno Catholico, deque Schola, quam in hoc Cœnobio fundare decreverat, fol. 52. *Cap.* VIII. De magiſtro noſtro Kamjeſu Cœnobii Præfecto, qui Mar Jeſujabi conatibus reſtitit, fol. 52. a terg. *Cap.* IX. Quod magiſter noſter Kamjeſus unacum Fratribus in Herpham Saphſaphæ pagum migravit, fol. 54. *Cap.* X. De ſomnio, quod vidit Mar Jeſujabus ea nocte, qua Fratres magiſtrum noſtrum (*arcam Jacobi*) ſuffurati, Cœnobio exceſſere, fol. 54. a terg. *Cap.* XI. De magiſtro noſtro Ananjeſu Doctore, qui Librum Paradiſi ordinavit, fol. 55. a terg. *Cap.* XII. De Beato Mar Georgio Catholico, fol. 57. *Cap.* XIII. De humilitate & manſuetudine Georgii Catholici, fol. 59. *Cap.* XIV. De Georgio altero Boſræ Epiſcopo, qui & ipſe adverſus Catholicum defecerat, fol. 61. *Cap.* XV. De ordinatione Libri, qui Paradiſus adpellatur, fol. 62. *Cap.* XVI. De obitu ejuſdem Georgii Catholici, fol. 63. *Cap.* XVII. De magiſtro noſtro Sabarjeſu, qui Roſtamus adpellatur, fol. 63. a terg. *Cap.* XVIII. De magiſtro noſtro Gabriele, qui Taurata adpellatur, fol. 64. a terg. *Cap.* XIX. De Mar Abrahamo præfecto Cœnobii magiſtri noſtri Zachajeſu, fol. 66. *Cap.* XX. De aliis Præſulibus, qui huic Cœnobio præfuere: Georgio nempe, Sama, Nathanaele, Saliba, & Gabriele Sephruna, fol. 67. *Cap.* XXI. De Abbate Simeone Sanuta, fol. 67. a terg. *Cap.* XXII. De profectione ejuſdem magiſtri noſtri Simeonis ad Georgium Catholicum, f. 68. *Cap.* XXIII. De Mar Johanne Dilumita, fol. 69. *Cap.* XXIV. De fame, quæ diebus eorum, hanc regionem invaſit: deque Johannis, ejuſque magiſtri profectione in Nirbam Beth-gazæ, fol. 71. a terg. *Cap.* XXV. Quomodo Johannes a barbaris in captivitatem abductus eſt, fol. 72. *Cap.* XXVI. De magiſtro noſtro Joſepho præfecto Cœnobii in Bethabe, fol. 73. *Cap.* XXVII. De Salibazacha Catholico, ejuſque in hoc Cœnobium adventu, fol. 73. *Cap.* XXVIII. De profectione magiſtri noſtri Joſephi in Cœnobium Baritæ, fol. 74. a terg. *Cap.* XXIX. De Ajaſo Sibanita, qui voluit magiſtrum noſtrum Joſephum interficere: & quomodo hic fuga ſibi conſuluit, fol. 74. a terg. *Cap.* XXX. De Mar Johanne Epiſcopo Metropolita Adjabeno, fol. 75. a terg. *Cap.* XXXI. De Mar Dindoe Epiſcopo Maaltæ, fol. 77. a terg. *Cap.* XXXII. De Mar Jeſuzacha Epiſcopo Solocæ, f. 78. *Cap.* XXXIII. De Gabriele Metropolita Bethſeleuciæ, qui Racada dicitur, f. 81. *Cap.* XXXIV. De Beato Mar Acha, Arbelæ Metropolita, fol. 83. *Cap.* XXXV. De electione Beati Mar Achæ in Præfectum hujus ſacri Cœnobii, fol. 87. *Cap.* XXXVI. De electione ejuſdem Mar Achæ Cœnobii præfecti, in Metropolitanum Adjabenum, fol. 88. *Cap.* XXXVII. De Jeſujabo Cœnobii præfecto, fol. 89. *Cap.* XXXVIII. De ſigno, quod Mar Acha patravit: ibid. *Cap.* XXXIX. De revelatio-

latione & præſcientia, quam habuit Mar Acha de ſuo exitu, & quomodo dies clauſurus eſſet, fol. 90. a terg. *Cap.* XL. De Abbate Anania, qui olera comedebat, & cum feris paſcebat: in hoc autem Cœnobio temporibus Mar Achæ fuit, fol. 92. a terg. *Cap.* XLI. De Beato Maranzacha, & de Epiſcopo, qui Camelos paſcebat, fol. 96. a terg. *Cap.* XLII. De Beato Mar Sergio Epiſcopo Honitæ, fol. 100. a terg. *Cap.* XLIII. De Hughiro nobili viro, deque Cœnobio, quod exſtruxit, fol. 101. *Cap.* XLIV. De obitu Beati Mar Achæ Metropolitæ, fol. 102.

Liber III. continet hiſtoriam Babæi Doctoris, & Maranamæ Metropolitæ. *Præfatio*, ad Haſanum filium Sabarjeſu Toparchæ Adjabenæ & Aſſyriæ, qui authorem rogaverat, ut res geſtas Babæi, & Maranamæ deſcriberet, fol. 102. a tergo. *Caput* I. De Beato magiſtro noſtro Babæo Doctore, fol. 104. a terg. *Cap.* II. De Scholis, quas idem magiſter noſter Babæus fundavit, deque earum nominibus, fol. 106. *Cap.* III. De lucubrationibus, quas magiſter noſter Babæus ſcripſit, deque ejus obitu, fol. 107. Scripta hujus Babæi recenſet Thomas Margenſis, fol. 107. his verbis. [Syriac text] *Scripſit Interpretationes* XXII. *ordine Alphabetico diſpoſitas, quas pueri in feſto Hoſannarum canunt. Cantus inſuper in commemoratione Defunctorum, quos Paracleticos vocant, & Benedictiones* (in fine Liturgiæ recitandas) *item ordine Alphabetico. Necnon plures Epiſtolas ad diverſos: & Benedictiones prolixas de Sponſis & Sponſabus. Quoniam vero in commemoratione Sancti Jacobi conſueverat Cœnobium Bethabenſe adire, de eodem Jacobo compoſuit Cantus myſticos* XXII. *juxta ordinem Alphabeti. Fecit etiam duodecim Antiphonas in illum Cantum, cujus initium, Dies mei ecce evolarunt; & illum: qui incipit: En mortuis; de Neſtorio quoque Cantum inſtituit, cujus principium, Semita Juſti. Alia demum ſcripſit opuſcula, quæ in Cœnobio Bethabenſi ſervantur.* Adnotatio Librarii, fol. 109. [Syriac text] *Explicit Hiſtoria Rabban* (magiſtri noſtri) *Babæi Doctoris Gabilthenſis, fulgentiſſimi.* Eſt autem Gabiltha Babæi patria, oppidum in regione Tirhanæ: ut idem Thomas aſſerit fol. 104. a tergo.

Item Hiſtoria Mar Maranamæ Metropolitæ. [Syriac text] f. 109. *Cap.* I. *Prologus* authoris, ibid. *Cap.* II. Unde genus duxit Maranames, & quomodo divinam doctrinam hauſit, & a quo? fol. 109. a terg. *Caput* III. De Epiſcopatu Solocenſi, quem Maranames ſuſcepit, deque patratis ibi [ut fertur] ab ipſo miraculis, fol. 110. a t. *Cap.* IV. Quomodo ordinatus eſt Maranames Metropolita Adjabenus, deque primo, ut dicitur, miraculo, quod ibi patravit, fol. 114. (Cave Lector, ne dum audis miracula a Neſtorianis præſulibus facta, fidem adhibeas: quod ſemel te monitum volumus.) *Cap.* V. Quæ loca Sedi Adjabenicæ vendicavit ex aliis Provinciæ Sedibus, & quæ eorum loco ceſſit, fol. 115. a tergo. *Cap.* VI. De revelatione, quam, ut perhibet, per Angelum Domini habuit, fore ut ſemen pravum, corruptioniſque filios in regione Margenſi ipſe perderet, fol. 116. a terg.

a terg. *Cap.* VII. Quomodo relicto Episcopio fugam adripuit, deque Angelica operatione, qua redire compulsus fuit, fol. 118. *Cap.* VIII. De profectione Maranamæ in regionem Margæ, deque patratis ibi miraculis, f. 119. *Cap.* IX. De fame, quæ temporibus Maranamæ accidit, fol. 125. *Cap.* X. De postrema, in quam Maranames incidit, ægritudine: deque ejus ex hac temporaria ad æternam vitam transitu, fol. 126. Adnotatio Librarii, fol. 128. [illegible] *Explicit historia de rebus gestis religiosi sanctique Maranamæ Episcopi Metropolitani Adjabeni.*

Carmen, metro dodecasyllabo, de eodem Maraname Episcopo Metropolita Adjabeno, compositum a *Thoma Episcopo Margensi*. [illegible] f. 128. Initium. [illegible] Adnotatio Librari, fol. 140. [illegible] *Explicit ope Domini nostri Carmen de Sancto & Beato Mar Maraname Episcopo Metropolita, compositum scriptumque jussu sapientis ac nobilis viri Domini Hasani, fidelis Orthodoxi*. De hoc Maraname Adjabenico Metropolita vide observata a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 158. & seqq. ubi dicitur, anno Chr. 778. paucis postquam Timotheus creatus est Patriarcha, diebus obiisse, eique successisse Jesujabus.

Liber IV. continet Capita XXV. *Caput* I. Isagoge in eundem Librum, fol. 140. *cap.* II. De magistro nostro Jesujabo Cœnobii præfecto, undenam ortum duxerit, quibusve parentibus natus, & quomodo educatus fuerit, fol. 141. Hic (inquit) Jesujabi Patriarchæ affinis erat, natus in Tela Birthæ ditionis Margensis, Monasticam vitam amplexus in Cœnobio Bethabensi sub Johanne Cœnobiarcha. Postquam autem Acha ejusdem Cœnobii post Johannem præfectus, ad Metropolim Adjabenicam evectus fuisset, Jesujabus ejus locum occupavit, diuque ejus Cœnobii regimen tenuit, donec ab eodem Acha Episcopus Ninives defuncto Abrahæ substitutus fuit. *Cap.* III. De Timotheo Episcopo Beth-Bagas, fol. 142. Timotheus a patruo Georgio Bethbagasensi Episcopo adhuc puer ad Scholam Abrahæ, qui in Basosa Saphsaphæ pago ludimagistrum agebat, missus, peractoque studiorum curriculo ad patruum regressus; consentiente Maraname Adjabenico Metropolita, resignatam sibi a patruo Sedem obtinuit. *Cap.* IV. Quomodo Timotheus Patriarchatum fraudulenter obtinuit, Jesujabo in locum Maranamæ defuncti Adjabenico Metropolita creato. fol. 143. *Cap.* V. De Rostamo Honitæ Episcopo, fol. 144. *Cap.* VI. De adventu Jesujabi in Adjabenen, fol. 145. *Cap.* VII. De judicio Dei, quod Rostamum confestim involvit, & quomodo confusi fuerunt, qui ipsum ordinandum curaverant, fol. 146. *Cap.* VIII. De Pœnitentia Adjabenorum, & quod Jesujabum rogarunt, ut Sedem suam repeteret, fol. 146. a tergo. *Cap.* IX. Qua ratione motus Jesujabus, cogitavit Ecclesiam a Jesujabo Catholico male exstructam demoliri, ejusque loco alteram solidiori opere ædificare, Monachis contra suadentibus, ne id operis adgrederetur, fol. 148. *Cap.* X. Quomodo Deus universorum Dominus nonnullos excitavit, ut Jesujabum in hoc magno opere adjuvarent, fol. 151. *Cap.* XI. De pecunia, quam invenit Jesudadus hujus Cœnobii Senex. Hic Jesudadus dicitur magister Georgii Catholici, qui fuit magister Abrahæ Patriarchæ, sub quo author vivebat, fol. 152. *Cap.* XII. De altero

tero thesauro; deposito nempe, quodam ibidem a religiosis feminis peregrinationem Hierosolymitanam suscepturis relicto, & in fabricam Ecclesiæ converso, fol. 153. a terg. *Cap.* XIII. De surdo quodam, qui (ut Elisæus Senex authori narravit) quum quippiam ei cœnobio adtulisset, cruce Jacobi Bethabensis in aquam immissa, & hausta aqua, curatus dicitur, fol. 156. *Cap.* XIV. Quomodo Ecclesiæ exstructio ad finem perducta est: & de obitu Jesujabi Metropolitæ, fol. 157. Quum Ecclesiæ structuram Jesujabus perfecisset, illamque unacum Martyrio, quo Jacobi, Jesujabi Catholici, aliorumque Patrum ossa transtulerat, dedicasset, feria 6. post Dominicam novam decessit, in tumulo decessorum Adjabenæ Metropolitarum, hoc est, in templo Sancti Cardagi conditus. *Cap.* XV. Historia Cyriaci Gabilthensis, præfecti Cœnobii in Bethabe, & Baladæ urbis Episcopi. Pro logus, f. 157. a terg. *Cap.* XVI. De genere Cyriaci, deque ejus in hoc Cœnobium adventu. In Gabiltha (inquit) regionis Tirhamæ pago natus, apud Ecclesiam ejusdem loci a Rabban Guria Doctore, Babæi Nisibeni discipulo, literis imbutus, in Cœnobio Bethabensi sub Acha Archimandrita Monachum egit: vitæque Cœnobiticæ peracto experimento, in cellam solitarius secessit. Id quod author ex relatione Ananjesu ejusdem loci Cœnobiarchæ hausisse se, scribit fol. 158. *Cap.* XVII. Quod Cyriacus Cœnobii Bethabensis Abbas fuit electus, postquam Jesujabus ab Acha Metropolita Adjabenico ad Episcopatum Ninives promotus est, fol. 161. *Cap.* XVIII. & XIX. Miracula quædam in Cœnobio Bethabensi sub Cyriaco Archimandrita patrata: quæ Thomas hujus historiæ author sibi fuisse narrata ait, a Monachis Bathabensibus, Jesujabo Aricha, Thomana, Ananjesu, & Salomone: a fol. 162. ad fol. 172. *Cap.* XX. Visio, quam in Commemoratione Jacobi Bethabensis vidisse dicitur Cyriacus Archimandrita, fol. 173. Quod nempe florentissimum quondam illud Cœnobium, eo infelicitatis esset deventurum, ut ob summam Monachorum ejus loci inscitiam, Abbas cogeretur externum præceptorem conducere, qui miseros illos Cœnobitas primis grammaticæ elementis imbueret, & ad Psalmorum cantum exerceret: & quod ex ejusdem Cœnobii Monachis, quadraginta duo essent ad Episcopales infulas promovendi. Verba Thomæ Margensis Syriace & Latine habes Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 488. *Cap.* XXI. De ingressu Amrani Mohammadi filii in hanc regionem: & quomodo quum perplures fundos interfectis dominis occupasset, Cyriacum etiam Cœnobii Bethabensis Abbatem e medio tollere cogitabat, ut Cœnobium sibi arrogaret, fol. 176. *Cap.* XXII. Quod Amranus Arabes quinque misit, ut insidias Cyriaco Abbati tenderent, eumque interficerent, f. 178. a t. *Cap.* XXIII. Quod altera visione monitus, cognovit, fore ut Episcopatum brevi esset adepturus, deinde ex hac vita decessurus, f. 180. a terg. Pro quinquaginta annis, quibus Cyriacus Monachum egerat, totidem diebus Episcopum se futurum didicit. *Cap.* XXIV. Ad Timotheum itaque Patriarcham adductus, ab eodem Episcopus Baladæ ordinatus est: inde navigio exceptus, per castrum *Ebræum*. ܚܣܢܐ ܥܒܪܝܐ & Mosulanam urbem, Baladam feria sexta ante Pentecosten intravit, fol. 82. *Cap.* XXV. De Cyriaci obitu in urbe Balada, fol. 183.

Liber V. complectitur Capita XVII. *Caput* I. De Rabban Subchaljesu, Prologus, fol. 186. *Cap.* II. De genere Subchaljesu, deque ejus adventu ad hoc Berhabense Cœnobium, fol. 189. a terg. Ismaelitis parentibus ortus, castrum Ebræum patriam habuit, ubi & literas Arabicas didicit: iis vero mortuis,

tuis, paterna hæreditate ipsum inter & sororem divisa, ad Monasterium Bethabense perrexit, cui & villam suam legavit. *Cap.* III. De pœna huic Cœnobio a Deo inflicta, ob expulsionem Subchaljesu, fol. 192. *Cap.* IV. Quod Subchaljesus a Timotheo Patriarcha ordinatus est Episcopus Metropolita Ghelanitarum & Dilumitarum juxta mare Caspium: ubi, quum Syriace, Arabice, & Persice doctus esset, dicitur plurimos ad Christianam fidem adduxisse, fol. 193. a terg. *Cap.* V. De inlata eidem Subchaljesu Metropolitæ a barbaris cæde, fol. 196. *Cap.* VI. De Jaballaha, ejusque fratre Cardago: qui Monasticam vitam in Cœnobio Bethabensi coluere, deinde post Subchaljesu cædem, a Timotheo Patriarcha ad Episcopatum vocati sunt, fol. 197. *Cap.* VII. Quod Cardagus Ghelanitarum, Jaballaha Dilumitarum Metropolitæ sunt ordinati a Timotheo Patriarcha, fol. 199. Ab illis (inquit Thomas) ordinati sunt diversarum regionum Episcopi, Thomas, Zacchæus, Sem, Ephræm, Simeon, Ananias, & David. *Cap.* VIII. De Elia, ex Bethabensi cœnobita, Episcopo Mucan, fol. 203. a terg. *Cap.* IX. De precandi Eliæ modis, qui non totum Psalterium, sed partem dietim persolvebat, quum reliqui Monachi bis Psalterium dietim recitarent, fol. 205. a terg. *Cap.* X. quod Elias electus fuit Episcopus civitatis Mucan, Dilumitis finitimæ, fol. 209. a t. *Cap.* XI. De adventu Eliæ Episcopi in Mucan; deque ejus prædicatione, & obitu, fol. 212. *Cap.* XII. Historia Narsetis Episcopi Senæ. Prologus, fol. 221. *Cap.* XIII. De genere Narsetis, deque ejus in Cœnobium Bethabense adventu, fol. 223. a t. *Cap.* XIV. Quomodo Narses electus est a Timotheo Patriarcha Episcopus Senæ, seu Cardaliabedæ, fol. 231. *Cap.* XV. De Narsetis contemplatione, fol. 233. a terg. *Cap.* XVI. De Narsetis gestis, & obitu, fol. 238. *Cap.* XVII. De Josepho Abbate, quem ait Thomas, eodem anno decessisse, quo ipse in Cœnobium Bethabense ingressus fuit, fol. 247.

Adnotatio Thomæ Margensis, f. 252. a t. ܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܗܘܘ ܒܕܝܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܬ ܥܒܐ. ܫܒܘܩ ܠܝ ܡܛܠ ܡܪܝ ܐܒܐ ܠܥܒܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܩܪܝܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܢܬܠܘܢ ܥܠܝ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܐܝܟ ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܒܨܒܘܬܐ ܕܡܡܠܠܐ ܘܒܨܒܘܬܐ ܕܫܪܒܐ ܟܬܒܬ *Expliciunt historiæ virorum Sanctorum, qui in sacro Bathabensi Cœnobio vixere. Ignosce mihi, quæso te, Domine Ebedjesu, & rogo quotquot in hoc volumen inciderint, ne vitio mihi vertant, quod hanc Historiam ornato stylo nequaquam scripserim*, &c.

Liber VI. Historia Cypriani, & Gabrielis, Abbatum Cœnobii Birthæ in regione Margensi, eodem Thoma authore. ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܘܦܪܝܢܘܣ ܘܓܒܪܐܝܠ ܕܒܢܘ ܠܕܝܪܐ ܕܒܝܪܬܐ ܕܒܡܪܓܐ ܘܕܒܢܘܗܝ ܕܩܘܦܪܝܢܘܣ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡܝܐ ܠܘܬ ܥܒܕܝܫܘܥ ܐܚܘܢ fol. 252. a tergo.

Pars I. Historia Cypriani, Capitibus septem absoluta. *Cap.* I. Prologus, fol. 253. Heic enumerat Thomas Monasteria a diversis olim condita in ditione Margensi, ac præsertim ab illis sanctis Episcopis, qui persequutionem Arianorum sub Valente passi, illuc convolarunt, ibique eremiticam vitam coluerunt. Verba Thomæ habes Tom. 3. Bibl. Orient. p. 495. *Cap.* II. De genere Cypriani, deque in schola studio, & profectione in Hierusalem, atque inde in Ægyptum, ad visenda S. Antonii, Pachomii, Macarii, aliorumque Patrum Monasteria, fol. 259. a tergo. *Cap.* III. De profectione Cypriani ex deserto Ægypti in insulam Javan, fol. 262. *Cap.* IV. De adventu Cypriani in regionem Margæ, & quomodo ibi agnitus, rogatus fuit, ut Cœnobium ibidem conderet, fol. 265. *Cap.* V. Quod Cyprianus Cœnobium Birthæ ædificavit, col-

lectisque quinquaginta Monachis præfuit. fol. 269. *Cap.* VI. Gesta Cypriani in Monasterio Birthæ, fol. 271. *Cap.* VII. De obitu Cypriani, fol. 281, Expleto vigesimo, ex quo Monasterium in Birtha condiderat, anno, ibidem decessit, sepultusque fuit. Adnotatio, f. 286. [illegible] *Explicit Historia Cypriani Presbyteri & Monachi, fundatoris sacri Cœnobii in suburbio Birthæ.*

Pars II. Historia Gabrielis Abbatis Cœnobii ejusdem Cypriani. [illegible] Ejus Capita undecim. *Caput* I. Prologus, fol. 286. *Cap.* II. De genere Gabrielis, ejusque fratris Pauli, fol. 287. a t. *Cap.* III. Quod Gabriel & Paulus Monasticam vitam amplexi sunt in Cœnobio Rabban Cypriani, fol. 289. a tergo. *Cap.* IV. Quod Gabriel expleto vitæ Cœnobiticæ triennio, Anachoreticæ studio, in regionem Cardoam abiit, deinde in Cœnobium Cypriani rediit. fol. 291. *Cap.* V. De Beato Johanne Episcopo, qui unacum sex aliis, declinandæ Arianorum persequutionis caussa, sub Valente Imperatore, in locum, quem Nirbam Barzi vocant, veniens, Cœnobium exstruxit, vicinosque Kuphæ pagi incolas ex Magorum secta ad Christi fidem adduxit, f. 293. *Cap.* VI. De adventu Gabrielis ad Cœnobium Nirbæ Barzi, cui & præfectus fuit: deque obitu Pauli ejusdem fratris, fol. 296. *Cap.* VII. Quod Gabriel Cœnobio Cypriani, post Pauli fratris obitum, præfectus fuit, fol. 299. *Cap.* VIII. De Monachis religiosisque viris, qui Gabrielis tempore in diversis locis habitabant, f. 304. a tergo. Eorum nomina vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 500. *Cap.* IX. Vaticinia Gabrielis, fol. 310. *Cap.* X. Res gestæ Gabrielis, f. 313. a terg. *Cap.* XI, De obitu Rabban Gabrielis, f. 326. a terg. Adnotatio, f. 330. [illegible] *Explicit Historia de rebus gestis Rabban Gabrielis Presbyteri & Monachi veri.*

Is Codex exaratus est, uti dicitur fol. 330. a tergo: [illegible] *Feria sexta hebdomadæ Æstatis post Dominicam, cujus Antiphona incipit: Mansionem deliciis plenam: Mense benedicto Ab,* Augusto, *Anno Græcorum* 1974. Christi 1663.

CLXVI.

Codex in 4. bombycinus, Syriacis partim antiquis, partim recentibus literis exaratus, constans foliis 421. inter Codd. Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Vigesimus quartus: quo continetur.

Gregorii Barebræi Abulpharagii, Maphriani, seu Primatis Orientis Syrorum Jacobitarum, *Chronicon Syriacum*, ob Orbe condito usque ad annum Græcorum 1600. Christi 1289. Dividitur in tres Partes: quarum *Pars* I. continet Chronicon Patrum, & Regum, ab Adam ad Regnum Chaldæorum sub Nabuchodonosor: a Chaldæis ad Medos & Persas, ab his ad Alexandrum Magnum, & Ptolemæos Reges Ægypti: mox de Imperatoribus Romanis, ab Augusto ad Heraclium: demum a Mahomete, Arabumque Imperio usque ad Regnum Tartarorum, id est, usque ad annum Græc. 1600. Chr. 1289. Titulus. [illegible]

[illegible] *Opem Patris & Filii & Spiritus Sancti invocantes, scribere adgredimur Librum Chronographiæ, compositum a Mar Gregorio Maphriano*, id est, Primate, *Orientis & Occidentis, qui & dicitur Abulpharagius, filius Aaronis Medici, ex urbe Melitinensi, cognomento autem adpellatur Barebræus*, f. 1. Prologus incipit. [illegible] *Deus adjuva humilitatem meam. Benedictus es Domine dominator universorum. Principium & Finis. Tu es primus, tu es novissimus.* Caussa & methodus Chronici hujus, sive Chronographiæ in Prologo exponitur a nobis Tom. 2. p. 312. recitatis hisce ipsius verbis.: *Quum ab annis octoginta nemini argumentum hujusmodi in mentem venerit, vel ab ullo nostrorum* (Syrorum nempe Jacobitarum) *tractatum fuerit, hoc est, a beati Mar Michaelis Patriarchæ ætate, qui Chronographiam illam magnam in tres Partes divisam compilavit, colligens Chronica antiqua, quæ peritura essent & oblivioni tradenda; Eusebii, inquam, Cæsareensis, Socratis Scholastici, Zachariæ Rhetoris, Johannis Asiæ, & Dionysii Telmaharensis, eaque in unum volumen redigens: operæ pretium facturos nos existimavimus, ne in populo nostro, insignium gestorum monumenta tum Civilia, tum Ecclesiastica, quæ & nostra & Patrum nostrorum memoria contigere, omnino exciderent, neque post multorum temporum lapsum requisita desiderarentur. Quum igitur aliquando ad Archivum Maragæ urbis provinciæ Adorbiganæ, oblata ex temporum vicissitudinibus occasione, perductus fuissem, & pluribus Codicibus Syriacis, Saracenicis, atque Persicis ibi exstantibus, narrationes memoratu dignas exiguo hoc opere collegi: tum etiam civilis mundi status historiam a Patriarchis, ducto ab Adam initio, relegi: exinde Duces, Regesque Ebræorum ex ordine recensui: nec non Chaldæorum, Medorum, Persarum, Græcorum ethnicorum, postmodum Græcorum itidem Christianorum; deinde Arabum, demum Hunnorum hac nostra ætate regnantium. Et hæc quidem priori hujus Chronographiæ Parte digessi. In altera vero Ecclesiasticam historiam adgressus sum, ab Aarone summo Sacerdote primo usque ad eos, qui hoc tempore præsunt, deductam, quam duobus Tractatibus complevi: quorum priori, Pontificum Occidentalium seriem complexus sum: in posteriori, nostrorum Orientalium historiam adjeci.*

In fine primæ Partis, fol. 243. hæc Adnotatio legitur. [illegible] *Liber iste pertinet ad Diaconum Levi, filium Saadi fel. record. e Zarghel pago benedicto. Quisquis legerit, oret pro eo: & unusquisque juxta suam orationem, recipiet. Anno Græcorum 1685. Christi 1374.*

Altera Adnotatio versa pagina folii 243. [illegible] *Hic præclarus & admirandus Chronographiæ Liber, compositus a Gregorio Maragæ Maphriano, pertinet ad Ephræmum Diaconum, Malchi filium de Beth-Cusina pago juxta Haam Turabdini castrum sito. Diebus Mar Ignatii Patriarchæ, & religiosi Episcopi nostri Cyrilli Antistitis ejusdem castri Hææ. Quisquis in hoc libro legerit, oret pro Susanna Maronis filia, quæ eundem librum emit. Orate & pro emente & pro vendente.* Ignatius, qui & Ismael, &

Magedus, post Ignatii Bar-Uahibi obitum, ab Episcopis, Barsuma Salachæ, Johanne Cartaminæ, Philoxeno Seertæ, Cyrillo Haæ, anno Græcor. 1643. Chr. 1332. Patriarcha Syrorum Jacobitarum ordinatus est. Vide Tom. 2. Biblioth. Orient. pag. 382. Subjungitur alia Adnotatio Arabica. [illegible] *Evolvit hunc librum benedictum humillimus servorum Christi Hasanus Masudi filius, filii Josephi Presbyteri, nomine tenus Diaconus, idemque puerorum ludimagister apud Ecclesiam Sancti Zachæ, Anno Græcor.* 1668. Christi 1357.

Pars Secunda Chronographiæ Gregorii Abulpharagii Barebræi. Titulus, fol. 244. a tergo. [illegible] *Item ope Dei scribimus librum Ecclesiasticæ historiæ, id est, Partem secundam Chronographiæ, compositam a sancto Patre nostro beato Mar Gregorio, qui & Abulpharagius filius Aaronis medici Melitinensis, Maphriano Orientis, de summo Patriarcharum Sacerdotio.* Præfatio. [illegible] *Quum de rebus civilibus historiam ex diversis scriptis, senumque traditionibus, pro viribus ad meam usque ætatem perduxissem: hinc ad Ecclesiasticam historiam in hac secunda Parte enarrandam Dei ope, accedo.* Opus bifariam subdividitur; & prior quidem Pars inscribitur: [illegible] *De summo Sacerdotio veteris Testamenti*: ab Aarone videlicet, primo Ebræorum Pontifice usque ad Hananum Caiphæ socerum, nempe usque ad passionem Christi Domini: qua in Parte ait, se sequi celebriores scriptores *Andronicum & Abbatem Jacobum Edessenum*: [illegible] a fol. 244. ad fol. 247. a tergo. Altera vero Pars a fol. 247. a tergo. ad fol. 350. [illegible] *De Pontificatu Testamenti novi*: ubi præjacta de Pontificatu Petri Apostolorum Principis, ac Sedibus Patriarchalibus ab ipso fundatis Præfatione, series resque gestæ Patriarcharum Antiochiæ adcurate describuntur, ab Evodio primo post Petrum Antiochiæ Patriarcha, usque ad Ephræmum Amidensem, qui eo tempore Ecclesiam Antiochenam rexit, quo Severus ob hæresim, Justino imperante, Sede pulsus, Ægyptum & Syriam erroribus Monophysitarum inficiebat. Post Severi itaque obitum sequitur exacta Patriarcharum Syrorum Jacobitarum historia, a Sergio, qui primus ei genti præfuit, usque ad Nemrod, cognomento Philoxenum, qui decessit anno Græcorum 1596. Christi 1285. Hinc ab Anonymo continuatur eadem historia usque ad Noë Libaniotam, qui anno Græcorum 1804. Christi 1493. Jacobitarum Patriarcha ordinatus fuit. Hujusce Historiæ epitomen exhibuimus Tom. 2. Bibl. Orient. a pag. 321. ad pag. 387.

Pars Tertia Chronographiæ Gregorii Abulpharagii Barebræi. Titulus, fol. 353. [illegible] *Ope & auxilio Dei scribimus Partem secundam Historiæ Ecclesiasticæ* (hoc est, Partem tertiam Chronographiæ) *de rebus in Oriente gestis*, *authore*

thore Beato Mar Gregorio inclyto Maphriano, Orientis & Occidentis lumine, qui & Abulpharagius filius Aaronis excellentissimi Medici ex urbe Melitinensi, idemque Barebræus adpellatur. Initium. [illegible] *Absoluto, ficuti promisimus, primo hujus secundæ Partis Chronographiæ* (quæ est de Patriarchis Antiochenis) *Libro, secundum similiter adgredior,* (de Primatibus scilicet Orientis) *ducto ab Apostolis initio.* Est nempe, Chronicon Primatum, Patriarcharum, & Maphrianorum Orientis, tum Chaldæorum Orthodoxorum, tum hæreticorum Nestorianorum, & Jacobitarum; a Thoma Apostolo ejusque discipulis Adæo, & Aghæo, usque ad Jaballaham, qui anno Græcorum 1593. Christi 1282. Nestorianis Patriarcha præerat: & a Marutha, primo Jacobitarum Orientis Maphriano, seu Primate, qui anno Græcorum 939. Christi 628. ordinatus dicitur, usque ad annum Græcorum 1597. Christi 1286. quo Gregorius ipse Barebræus Abulpharagius eam dignitatem apud suos Jacobitas gerebat. Continuatur eadem Maphrianorum Jacobitarum historia ab Anonymo, ab anno Græcorum 1597. Christi 1286. usque ad annum Græcorum 1807. Christi 1496. quo Stephanus Maphrianus a Noe Jacobitarum Patriarcha constitutus fuit. Hanc etiam Nestorianorum Jacobitarumque Primatum, seu Patriarcharum seriem exhibuimus Tom, 2. Bibl. Orient. a pag. 387. usque ad p. 463.

C L X V I I.

Codex in fol. bombycinus, constans foliis 181. Syriacis literis exaratus, inter Codd. Orientales, Vaticanæ Bibliothecæ a S. Congregatione de Propaganda Fide additos, olim Decimus quartus: quo continentur.

I. Gregorii Abulpharagii Barebræi, Syrorum Jacobitarum Maphriani, seu Primatis, *Chronographia*, ab Orbe condito usque ad suam ætatem, hoc est, usque ad annum Græcorum 1600. Chr. 1289. Titulus, f. 1. [illegible] *Opem Sanctæ Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, unius veri Dei, invocantes, incipimus scribere Librum Chronographiæ, compositum a Mar Gregorio Maphriano Orientis & Occidentis, qui & Abulpharagius dicitur, filius Aaronis Medici ex urbe Melitinensi, idemque Barebræus adpellatur.* Præfatio. [illegible] Vide Codicem CLXVI. proxime antecedentem, a fol. 1. ad fol. 243. Est enim hæc prima Pars Chronographiæ Syriacæ Gregorii Abulpharagii Barebræi, in qua, ut idem inquit in Præfatione: *Quum igitur aliquando ad Archivum Maragæ urbis provinciæ Adorbiganæ, oblata ex temporum vicissitudinibus occasione, perductus fuissem, ex pluribus Codicibus Syriacis, Saracenicis atque Persicis ibi exstantibus, narrationes memoratu dignas, exiguo hoc opere collegi: tum etiam civilis mundi statum historiam a Patriarchis, ducto ab Adam initio, relegi: exinde Duces, Regesque Ebræorum ex ordine recensui: nec non Chaldæorum, Medorum, Persarum ethnicorum, Romanorum, Græcorum Christianorum: deinde Arabum, demum Hunnorum in hac nostra ætate regnantium. Et hæc quidem in priori hujus Chronographiæ Parte digessi.* Confer cum hac Syriaca Chronographia ejus-

ejusdem Abulpharagii *Arabicum Chronicon*, cui titulus: *Historia Dynastiarum*: Arabice & Latine editum Oxonii 1663. Eduardo Pocokio interprete; & videbis, longe plura Syriace ab authore, de rebus præsertim Ecclesiasticis, tradita literis fuisse, quam Arabice in Historia Dynastiarum.

II. *Continuatio ejusdem Chronographiæ Syriacæ*, Anonymo authore, ab anno Græcorum 1600. ad annum 1609. id est, ab anno Christi 1289. ad annum 1298. Initium, fol. 162. [illegible] Adnotatio librarii ad oram, ibid. [illegible] *Hucusque Barebræus scripsit. Hinc vero deinceps alter Anonymus: qui fortasse est Barsuma, ipsius Barebræi Abulpharagii frater*. Hæc conjectura confirmatur ex Codice CLXVI. proxime antecedenti, in quo post absolutam a Barebræo Maphrianorum, seu Primatum Orientis historiam, subjungitur fol. 408. de ejusdem Barebræi rebus gestis atque obitu Narratio, authore Barsuma, in hæc verba: [illegible] *Quæ sequuntur, Barsuma Scriptoris frater adjecit, ad ejus mortem spectantia, quando videlicet, & ubi, & quomodo ea contigerit*. Quæ sunt a nobis edita Syriace & Latine Tom. 2. Bibl. Orient. a p. 264.

III. *Historia Hathemi Regis Ciliciæ*. [illegible] fol. 171. a terg. Initium. [illegible] *Haitonus* Armenorum in Cilicia Rex designatur, his verbis: quomodo scilicet, perrexit ad Imperatorem Mogulensium, seu Tartarorum, a quo benigne exceptus, & Rex Ciliciæ constitutus fuit anno Græc. 1607. Chr. 1296.

IV. *Narratio de Amidæ expugnatione*. [illegible] fol. 172. Initium. [illegible] *Anno Græcorum* 1628. Christi 1317. *die* 20. *mensis Haziran*, Junii, *feria secunda, ad auroram, Aladinus Amidam urbem expugnavit*.

V. *Continuatio Chronographiæ Syriacæ*, ab anno Græcor. 1705. Chr. 1394. usque ad annum Græcorum 1804. Christi 1493. Et primum quidem de Hunnorum, hoc est, Tartarorum, seu Mogulensium in Mesopotamiam irruptione sub Timurlencho. [illegible] Initium. [illegible] *Anno Græcorum* 1705. *Arabum* 796. *innumerabilis populus Hunnorum, Persarum, & Mogulensium erupit*, fol. 173. II. De desolatione, quæ facta est in Turabdin, per Timurlenchum, qui Tamerlanes vulgo adpellatur; [illegible] Initium. [illegible] *Anno Græcorum* 1706. *postquam Timur-Chan Gauzæus omnes regiones igne ferroque excidisset, atque Amidam expugnasset*, fol. 174. a t. III. Reliqua a Tartaris, Turcis, & Curdis gesta in Assyria, Mesopotamia & Cilicia, ab anno Græc. 1705. ad ann. 1804. Initium. [illegible] *Anno Græcorum* 1705. Chr. 1394. *advenit maledictus Timur-Chan, vastavitque regiones occidentales Ciliciæ, id est, Sis, & regiones Mesopotamiæ*, &c. f. 175. a tergo.

Codex

CLXVIII.

Codex in fol. bombycinus, foliis constans 340. Syriacis literis exaratus; inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Vigesimus sextus; quo continetur.

Gregorii Barebræi Abulpharagii, Syri Jacobitæ, Primatis Orientis, Liber Theologicus, inscriptus, *Candelabrum Sanctuarii, de Fundamentis Ecclesiasticis*, [illegible] Præmittitur charactere recentiore Index totius Operis a fol. 1. ad fol. 9. Præfatio Authoris incipit, f. 10. [illegible] Ubi invocato Divino Numine, rationem totius operis reddit, methodumque exponit. Opus autem in *Duodecim*, ut vocat, *Fundamenta* dividit, & unumquodque Fundamentum in, [illegible] *Sectiones*, quæ iterum in varios [illegible] *Scopos* abeunt.

Fundamentum primum, de scientia simpliciter. [illegible] fol. 10. Continet Sectiones 3.

Fundamentum secundum, de natura universi. [illegible] fol. 20. Præfatio [illegible] ibid. Sectiones tres. Ubi agit de conditu mundi, & de opere sex dierum.

Fundamentum tertium, de Theologia, hoc est, de Deo uno & trino. [illegible] fol. 68. Sectiones 10.

Fundamentum quartum, de Incarnatione Dei Verbi. [illegible] fol. 111. Sectiones 6.

Fundamentum quintum, de substantiis cælestibus, hoc est, Angelis. [illegible] fol. 166. Sectiones 5.

Fundamentum sextum, de Sacerdotio terrestri. [illegible] fol. 87. a terg. Sectiones 2.

Fundamentum septimum, de malis spiritibus, hoc est, Dæmoniis. [illegible] fol. 200. Sectiones 2.

Fundamentum octavum, de Anima rationali. [illegible] fol. 209. Sectiones 8.

Fundamentum nonum, de libero arbitrio & libertate, qua gaudet natura humana; deque fato, & necessitate, & fine. [illegible] fol. 253. Sectiones 5.

Fundamentum decimum, de resurrectione mortuorum. [illegible] fol. 286. Sectiones 2.

Fundamentum undecimum, de consummatione seculi, & Judicio; deque retributione bonorum & malorum. [illegible] fol. 295. Sectiones 6.

Fundamentum duodecimum, de Paradiso Eden. [illegible] fol. 323. a terg. Sectiones 4.

Vide quæ de hoc Barebræi opere Theologico a nobis sunt adnotata Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 284. ad 297. ubi singulorum Fundamentorum, eorumque Sectionum titulos, initia, atque synopsim exhibuimus. Idem opus an. Chr. 1393.

1393. exaratum, exstat in Bibliotheca Regia Parisiensi, Tom. I. Codicum MSS. Cod. CXXI. pag. 63. Noster autem Codex ad seculi decimi quarti initium videtur haud immerito referendus.

CLXIX.

Codex bomycinus in 8. constans foliis 246. Syriacis literis exaratus, inter Codices Ecchellenses olim Undecimus; quo continetur.

Gregorii Barebraei Abulpharagii, *Maphriani*, seu Primatis *Orientis* Syrorum Jacobitarum; Liber Theologicus, inscriptus, *Liber Radiorum de Fundamentis Ecclesiasticis*. [Syriac text illegible] Est veluti compendium proxime antecedentis libri inscripti, *Candelabrum Sanctuarii de Fundamentis Ecclesiasticis*. Dividitur autem in *decem Partes*, & unaquaeque Pars subdividitur in *Capita*, & unumquoque Caput in *Sectiones*. Praefatio fol. 1. [Syriac text illegible]

Pars prima de opere sex dierum. [Syriac text illegible] fol. 2. Continet Praefationem, & Capita VII. Praefatio incipit, [Syriac text illegible] *Caput*. I. De opere primae diei. [Syriac text illegible] Continet Sectiones VI. Sectio I. de Caelo: *In principio creavit Deus caelum & terram*, fol. 5. a terg. *Cap*. II. De opere secundae diei, continet Sectiones duas. Sectio I. De Firmamento, fol. 19. *Cap*. III. De opere tertiae diei, Sectiones tres. Sectio I. De maribus & lacubus, f. 20. a terg. *Cap*. IV. De opere quartae diei, Sectiones tres. Sectio I. De Stellis, f. 24. a terg. *Cap*. V. De opere quintae diei, Sectiones 4. Sectio I. De piscibus f. 31. *Cap*. VI. De opere sextae diei, Sectiones 2. Sect. I. De feris, animalibus, & homine, fol. 35. *Cap*. VII. De Mundo, Sectiones 3. Sectio I. De principiis rerum hujus Mundi, fol. 38. a tergo.

Pars II. De Theologia, seu de Deo Trino & Uno. [Syriac text illegible] Continet Capita duo, fol. 47. *Cap*. I. De unitate naturae Divinae, Sectiones 7. Sectio I. Quod Deus existit, fol. 47. *Cap*. II. De tribus personis naturae Divinae, Sectiones 3. Sectio I. Demonstratio Trinitatis, fol. 59.

Pars III. De *Incarnatione Dei Verbi*. [Syriac text illegible] fol. 64. a terg. continet Capita III. *Cap*. I. Demonstratio Incarnationis, Sectiones 4. Sectio I. Quod Incarnatio non est impossibilis, fol. 64. a terg. *Cap*. II. De Unione, Sectiones 2. Sectio I. De unione naturali & personali, fol. 75. a terg. *Cap*. III. Quod naturae non sunt commixtae, Sectiones 3. Sectio I. Quod non in naturam corporis conversum est Verbum, fol. 81. a tergo.

Pars IV. De Angelis. [Syriac text illegible] Capita III, *Cap*. I. An sint, & quid sint Angeli, Sectiones 2. f. 86. *Cap*. II. Mutua Angelorum comparatio, Sectiones 3. fol. 89. a tergo. *Cap*. III. Comparatio Angelorum quoad res corporeas, Sectiones 3. fol. 93.

Pars V. De spiritibus malis. [Syriac text illegible] *Capita* II. *Cap*. I. An sint, & quid sint, Sectiones 3. fol. 97. *Cap*. II. De eorum operationibus, Sectiones 3. fol. 101.

Pars VI.

Pars VI. De Anima, ܡܐܡܪܐ ܫܬܝܬܝܐ . ܡܛܠ ܢܦܫܐ Capita v. *Cap.* I. De anima rationis experte, Sectiones 2. fol. 103. a terg. *Cap.* II. De natura animæ rationalis, Sectiones 3. fol. 106. *Cap.* III. De creatione animæ rationalis, Sect. 3. fol. 110. *Cap.* IV. De virtutibus & operationibus animæ rationalis, Sectiones 5. fol. 115. *Cap.* V. De statu animæ rationalis, a corpore separatæ, Sectiones 4. fol. 124.

Pars VII. De Sacerdotio. ܡܐܡܪܐ ܫܒܝܥܝܐ . ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ Capita III. *Cap.* I. Quid sit, & quotuplex Sacerdotium, Sectiones 3. fol. 128. a tergo. *Cap.* II. De perfectione summi Sacerdotii, Sectiones 2. fol. 132. Ubi de ordinationibus Diaconorum, Presbyterorum, & Episcoporum. *Cap.* III. De perfectione Sacerdotii, Sectiones 3. fol. 137. a tergo. Ubi de Baptismo, de Eucharistia, & de exequiis defunctorum.

Pars VIII. De libero arbitrio, & fine. ܡܐܡܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܡܛܠ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܘܥܠ ܫܘܠܡܐ Capita v. *Cap.* I. De fato & necessitate, Sectiones 3. fol. 149. *Cap.* II. De bono & malo, Sectiones 3. fol. 165. a tergo. *Cap.* III. De fide, & operibus, Sectiones 3. fol. 173. *Cap.* IV. De morbis animæ, eorumque remediis, Sectiones 3. fol. 182. Ubi de Sacramento Pœnitentiæ, & Confessione auriculari. *Cap.* V. De retributione bonorum, & malorum, Sectiones 2. fol. 190.

Pars IX. De fine utriusque Mundi, parvi scilicet, & magni: & de initio novi Seculi. ܡܐܡܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܡܛܠ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܙܥܘܪܐ ܘܪܒܐ : ܘܥܠ ܫܘܪܝܐ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ Capita III. *Cap.* I. De consummatione seculi, Sectiones 3. fol. 198. *Cap.* II. De fine mundi, Sectiones 3. fol. 204. a tergo. *Cap.* III. De resurrectione mortuorum, Sectiones 2. fol. 210. a tergo.

Pars X. *De Paradiso.* ܡܐܡܪܐ ܥܣܝܪܝܐ . ܡܛܠ ܦܪܕܝܣܐ Capita II. *Cap.* I. Expositio literalis de Paradiso terrestri, Sectiones 4. fol. 219. *Cap.* II. Expositio parabolica, seu allegorica de Paradiso terrestri, Sectiones 4. fol. 233. a tergo.

Adnotatio Librarii, fol. 245. [illegible] ” Ad gloriam & honorem sanctæ & consubstantialis „ Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, absolutus est liber iste ple- „ nus vita, qui dicitur Radiorum, de confirmatione fundamentorum Eccle- „ siasticorum, opus Theologi, & religiosi Patris nostri Mar Gregorii Maphriani

 „ Orien-

„ Orientis, feria sexta, die vigesima octava mensis Elul (*Septembris*) anno „ Græcorum 1641. [*Christi* 1339.] diebus Mar Ignatii Patriarchæ Sedis Apo- „ stolicæ, quem Deus incolumem servet in capite gregis sui, dignumque ef- „ ficiat, qui voluntati suæ obsecundet, nosque miseros fulciat precibus Dei- „ paræ & Sanctorum omnium. Amen. Hunc vero Librum exaravit, seu po- „ tius corrupit fœdavitque Josue, nomine tenus Monachus, revera ne spe- „ ciem quidem Monachi gerens, qui eodem anno ordinatus fuit ab uni- „ versali Patre nostro Presbyter nomine, quum opera dignitati huic mini- „ me congruant: filius Johannis, filii Sendi fabri lignarii, genere Belidren- „ sis, in regione Hasnæ-Cephæ. Rogat autem singulos fratres, ut veniam „ sibi exposcant, &c. ac nominatim pro magistris meis, qui me & literas & „ monasticum institutum docuere, Rabban scilicet Saliba, & Rabban Josue „ Chironis filius, qui in mea erudienda ignorantia laborarunt: nec non Rabban „ Saliba Lazari Emmanuelis claræ memoriæ filius, & Rabban Johannes Saidi „ piæ memoriæ filius, qui me inter Monachos admisere, & assiduas meæ im- „ becillitatis molestias æquo animo ferunt: nam in eodem Cœnobio inhabita- „ mus, peregrinantes in regione Manangerdæ in Monasterio Deiparæ apud Si- „ dum pagum benedictum. Orate pro Rabban Jacobo, ejusque parentibus, „ qui nobis pro descriptione hujus Codicis aliquid contulit, & pro omnibus, „ qui in eo partem quoquomodo obtinent, Amen. „ Porro *Ignatius* Syrorum Jacobitarum Patriarcha, qui anno Chr. 1339. Josue librarium Presbyterum ordinasse dicitur, idem est ac Johannes, qui & Ismael & Magedus adpellabatur, quique anno Christi 1332. ex Episcopo Mardæ in Patriarcham consecratus, *Ignatii* nomen adsumsit, præfuitque Jacobitis usque ad annum Chr. 1349. quemadmodum adnotavimus Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 382. num. 56.

CLXX.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 99. Syriacis literis exaratus, inter Codices Berœensis olim Nonus: quo continetur.

GREGORII BAREBRÆI ABULPHARAGII, Primatis Orientis, Liber inscriptus, *Horreum Mysteriorum*, seu *Thesaurus Arcanorum*. [illegible] fol. 1. Præfatio. [illegible] Sacram Scripturam commentariis illustrat, a Genesi usque ad Psalmum XXXVI. Videlicet.

I. In Genesim. [illegible] f. 2. Initium. [illegible] ܒܪܫܝܬ [illegible]

II. In Exodum. [illegible] fol. 25. Initium. [illegible]

III. In Leviticum. [illegible] fol. 37. Init. [illegible]

IV. In librum Numerorum. [illegible] fol. 43. Initium. [illegible]

V. In Deuteronomium. [illegible] fol. 51. Initium. [illegible]

VI. Tabula Patrum, ab Adam ad Mosen. [illegible]

[Syriac text] Juxta supputationem LXX. fol. 56. a tergo.

VII. In Librum Josue. [Syriac text] fol. 58. a terg. Init. [Syriac text]

VIII. In Librum Judicum. [Syriac text] fol. 62. Initium. [Syriac text]

IX. In Librum Samuelis, hoc est, primum & secundum Regum. [Syriac text] fol. 67. a terg. Initium. [Syriac text]

X. Tabula Judicum, a Josue ad Saul Regem. [Syriac text] fol. 79

XI. In Librum Psalmorum. [Syriac text] f. 80. Initium. [Syriac text]

Reliqua Barcbræi Commentaria, quæ in hoc Codice non sunt descripta, exstant in Codice nostro, & in Codice Bibliothecæ Collegii Maronitarum de Urbe, nec non in Codice XXVI. Bibliothecæ Mediceæ Palatinæ, nimirum, in ceteros Sacræ Scripturæ tam veteris, quam novi Testamenti Libros: quemadmodum observatum est a nobis Tom. 2. Biblioth. Orient. a pag. 277. ubi synopsim hujusce operis, & quæ in eo notatu digna occurrunt, exhibuimus.

Adnotatio Librarii manu recentiore, fol. 99. [Syriac text] *In Libro Epistolarum Pauli, qui servatur in Ecclesia Deiparæ in Eden, quem exaravit Uebebe, diebus Domini Patriarchæ Petri, & Metropolitæ Abrahami, Anno Græcorum 1808. hoc est, Christi 1497. exstant ibi, sermone dumtaxat Arabico, descriptæ, Epistola secunda Petri, Epistola secunda & tertia Johannis filii Zebedæi, & Epistola Judæ fratris Jacobi, quæ est Catholicarum septima.*

C L X X I.

Codex in 8. bombycinus, constans foliis 219. literis Syriacis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Vigesimus quintus: quo continetur.

Gregorii Barhebræi Abulpharagii, Primatis Orientis, *Liber Ethicorum*: [Syriac text] Ubi de præstantia morum, juxta mentem Patrum Anachoretarum, & Doctorum probatorum. Præmittitur Index eorum, quæ hoc Codice continentur, a fol. 1. ad 4. Deest folium 1. Indicis.

Præfatio incipit fol. 4. [Syriac text] *Quoniam ea, quæ sub nostram comprehensionem cadunt, aut nos scire possumus, exempli gratia, quod unus est Creator*, Totum opus in quatuor Partes dividitur, quæ in varia Capita, &

hæc in plures Sectiones iterum abeunt. Videlicet.

Pars I. De motibus & exercitiis corporis componendis. [illegible] fol. 5. ejus Capita IX. *Cap.* I. De Oratione, de Horis canonicis, & de sacra Liturgia, habet Sectiones 9. f. 5. *Cap.* II. De opere manuum, de lectione librorum, de meditatione, de distributione horarum, de flexione genuum, Sectiones 10. fol. 10. a tergo. *Cap.* III. De vigilia & somno, Sectiones 5. fol. 18. a terg. *Cap.* IV. De Psalmodia, Sectiones 7. fol. 22. a terg. *Cap.* V. De cantibus, Sectiones 9. fol. 27. a t. *Cap.* VI. De numero, & diebus Jejuniorum, Sectiones 7. fol. 35. *Cap.* VII. De silentio, Sectiones 5. fol. 40. *Cap.* VIII. De peregrinatione, Sectiones 5. fol. 45. a terg. *Cap.* IX. De profectione in urbem Hierusalem, Sectiones 5. fol. 50.

Pars II. De regimine corporis circa victum, [illegible] Capita VI. *Caput* I. De cibo & potu, Sectiones 11. f. 55. *Cap.* II. De conjugio, & virginitate, Sectiones 7. fol. 62. a tergo. *Cap.* III. De purificatione corporis, Sectiones 10. fol. 70. *Cap.* IV. De regimine ætatum, & conditionum, hoc est, puerorum, adolescentium, virorum, senum, & secularium, qui in Regio ministerio versantur, Sectiones 4. fol. 78. a terg. *Cap.* V. De opere manuum; ubi & de mercatura, & de emptione & venditione, Sectiones 6. fol. 83. *Cap.* VI. De eleemosynis & decimis, Sectiones 4. fol. 90.

Pars III. De pravis animi affectibus purgandis. [illegible] Capita XII. *Caput* I. De Anima, ejusque potentiis, actibus, & motibus, Sectiones XII. fol. 92. a tergo. *Cap.* II. De exercitiis animæ, & de morum directione, Sectiones 11. fol. 100. a tergo. *Cap.* III. De gula, ejusque remediis, Sectiones 9. fol. 105. a terg. *Cap.* IV. De luxuria, Sectiones 9. fol. 109. a terg. *Cap.* V. De linguæ lapsu, Sectiones 19. fol. 113. *Cap.* VI. De ira, & invidia, Sectiones 5. fol. 119. a tergo. *Cap.* VII. De voluptatibus hujus seculi, Sectiones 4. f. 121. a terg. *Cap.* VIII. De amore pecuniæ, Sectiones 7. fol. 124. a terg. *Cap.* IX. De inani gloria, Sectiones 4. fol. 127. a terg. *Cap.* X. De hypocrisi; Sectiones 8. fol. 129. a t. *Cap.* XI. De ambitione, Sectiones 7. fol. 132. *Cap.* XII. De superbia, Sectiones 4. fol. 135.

Adnotatio Librarii, fol. 136. a terg. [illegible] *Explicit Pars tertia de pravis animi affectibus purgandis, ex libro Ethicorum: Laus Deo, qui opem & auxilium tulit, semper & in æternum: per manus Abrahami Diaconi, filii Hasani figuli, de Haa pago.* Altera recentior Adnotatio, ibid. [illegible] *Evolvit hunc librum peccator Jacobus Diaconus, Anno Græcorum* 1860. hoc est, Christi 1549.

Pars IV. De Anima virtutibus exornanda. [illegible] Capita XVI. *Cap.* I. De Doctrina, Sectiones 8. fol. 137. *Cap.* II. De admonitione & reprehensione, Sectiones 5. fol. 142. *Cap.* III. De fide, Sectiones 9. fol. 147. a terg. *Cap.* IV. De Pœnitentia & confessione, Sectiones 12. fol. 152. a terg. *Cap.* V. De patientia, Sectiones 7. fol. 158. a t. *Cap.* VI. De gratiarum actione, Sectiones 13. fol. 162. a tergo. *Cap.* VII. De spe, Sectiones 4. fol. 169. *Cap.* VIII. De timore Dei, Sectiones 5. fol. 170. a terg. *Cap.* IX. De paupertate, Sectiones 5. fol. 173. *Cap.* X. De rerum contem-

temtu, Sectiones 8. fol. 176. a terg. *Cap.* XI. De fiducia, Sectiones 10. fol. 180. a terg. *Cap.* XII. De amore fratrum, Sectiones 17. f. 185. a t. *Cap.* XIII. De recordatione Dei, & de contemplatione mirabilium ejus: ubi de opere sex dierum, Sectiones 9. fol. 191. *Cap.* XIV. De puritate cogitationum, Sectiones 4. fol. 198. *Cap.* XV. De amore Dei, Sectiones 15. fol. 201. *Cap.* XVI. De recordatione mortis, Sectiones 6. fol. 214. Deest in fine unum folium: quod tamen suppleri potest ex Codice proxime sequenti.

Idem Gregorii Barebræi Abulpharagii opus Syriacum, Inscriptum Liber Ethicorum, cujus analysim Tom. 2. Bibl. Orient. a pag. 303. protulimus, exstat etiam in Bibliotheca Regia Parisiensi, Cod. Syr. CXXXI.

C L X X I I.

Codex in 4. bombycinus, constans foliis 210. Syriacis literis, sed Arabico sermone exaratus, inter Codices Ecchellenses olim Duodecimus: quo continetur.

Gregorii Barebræi Abulpharagii, Primatis Orientis, *Liber Ethicorum*, e Syriaco in Arabicum sermonem conversus: cui titulus: [illegible] *Liber Ethicorum de Anima & Corpore recte componendis, opus Sancti Patris Gregorii Maphriani Orientis, cognomento Barebræi*. Titulus alter f. 1. a t. [illegible] *In nomine Patris & Filii, & Spiritus Sancti, unius Dei, cujus opem invoco, ejusdem auxilio, qui invocantes se adjuvat, scribere adgredimur Librum Ethicorum, id est, Moralium, de moribus recte componendis, juxta mentem Patrum Anachoretarum, & Doctorum probatorum: opus compositum a sancto ac beatissimo Patre Maphriano Mar Gregorio Barebræo: cujus benedictionibus a Deo juvemur. Transtulit autem hunc librum a lingua Syriaca ad Arabicam humillimus & pauperrimus servorum Dei Presbyter Johannes Gorairi filius, Damascenus: idque pro tenuitatis suæ viribus: rogans a Deo veniam, & sui ipsius directionem & utilitatem, nec non omnium eorum, qui sunt eundem librum evoluturi*.

Præfatio. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] *Pars* 1. De motibus corporis componendis. [illegible] fol. 2. Capita IX. *Cap.* 1. Colloquia Patrum de virtute Orationis, Sectiones 9. [illegible] fol. 2. *Cap.* II. De laboribus Asceticis, Sectiones 10. [illegible] f. 9. a terg. *Cap.* III. De vigilia, Sect. 5. [illegible] fol. 19. a terg. *Cap.* IV. De Psalmodia. Sect. 7. [illegible] fol. 24. *Cap.* V. De Cantibus, Sect. 9. [illegible] fol. 29.

[illegible] fol. 29. a terg. *Cap.* VI. De Jejunio, Sect. 7. [illegible] fol. 38. a terg. *Cap.* VII. De silentio, Sect. 5. [illegible] f. 43. a terg. *Cap.* VIII. De Peregrinatione, Sect. 5. [illegible] fol. 48. *Cap.* IX. De professione Hierosolymitana, Sectiones 5. [illegible] fol. 51. a tergo.

Pars II. De regimine corporis circa victum. [illegible] Capita VI. *Cap.* I. De cibo & potu, Sectiones XI. [illegible] fol. 56. a terg. *Cap.* II. De legitimo conjugio, Sect. 7. [illegible] f. 63. *Cap.* III. De purificatione corporis, Sectiones 10. [illegible] fol. 71. a terg. *Cap.* IV. De regimine uniuscujusque ætatis, Sectiones 4. [illegible] fol. 79. a terg. *Cap.* V. De opere manuum, Sect. 6. [illegible] fol. 83. a terg. *Cap.* VI. De eleemosyna, Sectiones 4. [illegible] fol. 89. a tergo.

Pars III. De purgandis pravis animi affectibus. [illegible] Capita XII. *Cap.* I. De Anima ejusque potentiis, & operationibus, Sect. 11. [illegible] f. 92. *Cap.* II. De exercitiis Animæ, morumque directione, Sect. 11. [illegible] fol. 100. *Cap.* III. De gula, ejusque remediis, Sectiones 9. [illegible] fol. 105. *Cap.* IV. De luxuria, ejusque remediis, Sect. 9. [illegible] fol. 109. *Cap.* V. De defectibus linguæ, Sect. 18. [illegible] fol. 112. a terg. *Cap.* VI. De ira, & invidia, Sectiones 6. [illegible] fol. 118. a terg. *Cap.* VII. De voluptatibus hujus seculi, Sect. 4. [illegible] fol. 121. *Cap.* VIII. De amore pecuniæ, Sectiones 7. [illegible] fol. 123. a terg. *Cap.* IX. De inanis gloriæ amore, Sectiones 4. [illegible] fol. 126. *Cap.* X. De hypocrisi, & simulatione, Sectiones 8. [illegible] fol. 128. *Cap.* XI. De ambitione, Sectiones 7. [illegible] fol. 130. a terg. *Cap.* XII. De superbia, Sectiones 4. [illegible] fol. 133.

Pars IV. De Anima virtutibus exornanda. [illegible] Capita XVI. *Cap.* I. De doctrina, Sectiones 8. [illegible] fol. 135. *Cap.* II. De admonitione & reprehensione, Sectiones 5. [illegible] fol. 140. *Cap.* III. De fide, Sectiones 9. [illegible] fol. 144. *Cap.* IV. De pœnitentia, Sectiones 12. [illegible] fol. 148. a terg. *Cap.* V. De patientia, Sectiones 7. [illegible] fol. 154. *Cap.* VI. De gratiarum actione, Sectiones 13. [illegible] fol. 157. a terg. *Cap.* VII. De spe, Sectiones 4. [illegible] fol. 163. *Cap.* VIII. De timore Dei, Sectiones 5. [illegible] fol. 164. a tergo. *Cap.* IX. De paupertate, Sectiones 5. [illegible] fol. 166. a t. *Cap.* X. De rerum contemtu, Sectiones 8. [illegible] f. 169. a tergo. *Cap.* XI. De fiducia, Sectiones 10. [illegible] f. 172.

f. 172. a terg. *Cap.* XII. De amore fratrum, Sectiones 17. [Syriac text] fol. 177. *Cap.* XIII. De recordatione Dei, deque contemplatione ejus mirabilium operum, Sect. 9. [Syriac text] fol. 183. *Cap.* XIV. De puritate cogitationum, Sect. 4. [Syriac text] fol. 190. a terg. *Cap.* XV. De amore Dei, Sectiones 15. [Syriac text] fol. 193. *Cap.* XVI. De recordatione mortis, Sectiones 6. [Syriac text] fol. 206. a tergo.

Adnotatio prima Librarii, fol. 55. [Syriac text] *Explicit Pars prima Libri Ethicorum de animi corporisque affectibus componendis. Qui legerit, quique audierit, rogo Deum, ut ex eo proficiat. Porro hunc Librum e Syriaca lingua in Arabicam pro viribus transtulit, eundemque manu sua exaravit, Johannes Presbyterorum humillimus.*

Adnotatio secunda ejusdem Librarii atque Interpretis, fol. 210. [Syriac text] *Memoria bona fiat Dominæ nostræ, Dei genitricis Mariæ, omniumque Martyrum, & Sanctorum, Amen. Absolutus perfectusque est hic benedictus Liber, divina ope: qui autem illum descripsit omnium hominum vilissimus, virtutibus carens, vitiisque scatens, nomine tenus, non reipsa Presbyter, Johannes Gorairi filius, propter amorem Christi rogat universos, qui in hos characteres inciderint, ut errores ipsius corrigant, eique veniam tribuant: quoniam hunc Librum e Syriaco in Arabicum convertit, Syriacis vocibus presse inhærens, & pro sua tenuitate. Finem autem accepit die Dominica, vigesima mensis Thamuz* (Julii) *in festo zelantis Prophetæ Eliæ, cui pax, Anno Græcorum* 1956. (Christi 1645.) *Hegiræ Arabicæ anno* 1056. *die* 6. *mensis Gemadi posterioris. Laus Deo, & super nos misericordia ejus. Amen.* In Catalogo Codicum manuscriptorum Bibliothecæ Regiæ Tom. I. pag. 63. Cod. CXXXI. De hoc eodem Arabico Gregorii Abulpharagii Ethicorum opere sic adnotatur. *Codex bombycinus, olim Colbertinus, eleganter scriptus, quo continetur Tractatus, cujus titulus, Liber Ethicæ, sive de moribus, secundum Christianæ religionis normam instituendis, auctore Gregorio Abulpharagio. Opus in* IV. *Capita, & singula Capita in varias Sectiones dividuntur, ubi de cupiditatibus debellandis, & virtutis comparandæ ratione. Tractatus iste primum Syriace conscriptus est: hunc deinde in Arabicam linguam convertit Ibn Gorair Damascenus Presbyter, e Jacobitarum secta, quo adhuc superstite, ab uno ex illius discipulis exaratus dicitur, anno Christi* 1636.

Adnotatio tertia, manu Petri Archiepiscopi, fol. 1. [Syriac text]

[illegible] *Hunc Librum reperi ego Metropolita Petrus in urbe Tripoli Africæ, dum ibi captivus essem, anno Christi 1679. eundemque librum dono dedi Presbytero Fausto filio bonæ memoriæ Michaelis Banensis*. Petrus hic, cognomento *Domitius*, ex Alumnis Collegii Maronitarum de Urbe, inter primos, qui post fundatum a Gregorio XIII. Pont. Max: Collegium, ibi humanis divinisque literis imbutus, postquam in Syriam regressus est, Archiepiscopus Cypri ordinatus, dum Romam, jussu Antiocheni sui Patriarchæ, rediret, adolescentulos quosdam secum ducens, ut in memorato Collegio operam literis darent, in pyratas Africanos haud procul ab insula Melita incidit, qui captivum illum unacum adolescentulis Tripoli diu detinuere, donec soluto pretio libertatem consequuti sunt. *Faustus* autem, cui hunc Librum dono dedit, *Naironus* est, author *Evopliæ*, & alterius voluminis, *de origine Maronitarum*, inscripti.

CLXXIII.

Codex in 8. bombycinus, foliis 158. constans, Syriacis literis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Vigesimus septimus: quo continetur.

I. CARMEN, dodecasyllabum, *de Presbyterorum & Diaconorum muniis recte exequendis*. Initio mutilum. Incipit f. 1. [illegible] Videtur opus esse Gregorii Barebræi, celeberrimi apud Syros Poetæ.

II. *Ordo Consecrationis Chrismatis*. [illegible] fol. 5. a terg. Initium. [illegible]

III. *De Jejunio*, & *Kalendarii ratione*, &, quod post annorum 95. circulum, in supputatione Epactæ & Paschatis error recurrit: Carmen dodecasyllabum. [illegible] *Solutio objectionis a quodam facta adversus magnum Jejunium*, fol 7. a terg. Incipit [illegible] Opus compositum a quodam Syrorum Jacobitarum Præsule, qui anno Græcor. 1642. Chr. 1331. Præsulatum adeptus sit, & anno Græc. 1640. Chr. 1329. celebrati per errorem die non suo Paschatis accusatam gentem suam, adfirmat. Sic enim scribit fol. 8. a t. [illegible] *Antiquis scilicet notum esse, quod nonagesimo quinto quoque anno error solet incidere in Cyclum Lunæ*. Mox addit ibid. [illegible] *Anno 1642. capiti nostro solenniter mitra fuit imposita: & anno 1640. per calumniam accusati fuimus*, &c. Ex quo carmine conjectari licet, authorem illius esse *Johannem*, seu *Ismaelem Magedum*, Ignatii Bar-Uahib Patriarchæ ex fratre nepotem, ejusdemque Ignatii in Sede Patriarchali Jacobitarum successorem: de quo hæc habes Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 382. num. 56. *Johannes, qui & Ismael, cognomento Magedus, Johannis Diaconi Mardensis fratris Ignatii Bar-Uahib Patriarchæ filius, post hujus obitum, in Synodo, quæ in Cœnobio Ananiæ congregata est . . . anno Græc. 1643. ex Episcopo Amidæ in Patriarcham ordinatus est, assumto Ignatii nomine*. Quid enim, si aut in Codice illo, quo in serie Patriacharum texenda usi sumus, pro anno 1642.

1642. obrepsisse dicatur annus 1643. aut in hoc Carmine pro [Syriac text] 1643. Librarius [Syriac text] 1642. posuisse? aut demum hoc ipsum Carmen tribuendum sit Ignatio Bar-Uahib, hujus Ismaelis patruo & proximo decessori, qui die 19. Aprilis, anno Græcor. 1643. Chr. 1332. decessit, quique, uti in ejus historia legitur Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 282. col. 1 [Syriac text] *Postquam super Thronum Patriarchalem sedit, Alphabetum Syriacum fuse exposuit* (id est, plura Carmina ordine Alphabetico scripsit) *Librum etiam bene prolixum de Vocibus exaravit: & admirabilem Anaphoram in Ecclesia reliquit.*

IV. *De Patribus decem*, qui simul Reges, Sacerdotes & Prophetæ fuerunt. [Syriac text] fol. 9. Initium. [Syriac text]

V. *S. Cyrilli Alexandrini*, Capita XII. [Syriac text] fol. 10. a terg. Initium. [Syriac text]

VI. *Aitallahæ Presbyteri* in Cœnobio Sancti Zachæ (*Nicolai*) apud urbem Callinicum, Tractatus adversus Nestorianos, per modum interrogationis Nestoriani, & responsionis Orthodoxi. [Syriac text] fol. 12. Initium. [Syriac text]

VII. *Gregorii Barebræi Abulpharagii*, excerpta ex Chronico Syriaco, de primis Jacobitarum Patriarchis & Maphrianis, deque Nestorio, ejusque hæresi apud Chaldæos propagata, fol. 19. Initium. [Syriac text]

VIII. *Jacobi Edesseni*, Carmen dodecasyllabum, de Fide adversus Nestorium. [Syriac text] fol. 35. Initium. [Syriac text]

IX. *Gregorii Barebræi Abulpharagii* Symbolum, seu Professio fidei. [Syriac text] fol. 41. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 276. ubi istud Barebræi Symbolum ad examen revocatum est.

X. *Kalendarium Syrorum*. [Syriac text] fol 44. Initium. [Syriac text] Hoc opus *Barebræo* adstruendum videtur, quemadmodum ex Catalogo Barsumæ pag. 271. Tom. 2. Bibl. Orient. apparet; ubi inter cetera Barebræi scripta recensetur, *Kalendarium pro tyronibus, unde sine labore computum anni eruere valeant*.

XI. *Gregorii Barebræi Abulpharagii*, Liber Narrationum facetarum, in *Capita* XX. distributus. [Syriac text] fol. 80. a tergo. Initium. [Syriac text] *Caput* 1. Græcorum Philosophorum sententiæ. [Syriac text] fol. 81.

Cap. II. Sententiæ Sapientum Perfarum. [illegible] fol. 86. *Cap.* III. Sententiæ Sapientum Indorum. [illegible] fol. 89. a t. *Cap.* IV. Sententiæ Sapientum Ebræorum. [illegible] fol. 91. *Cap.* V. Sententiæ Monachorum Christianorum. [illegible] fol. 94. *Cap.* VI. Sententiæ Regum, & Sapientum Mosulmanorum, hoc est, Mahometanorum. [illegible] fol. 98. *Cap.* VII. Sententiæ quorundam Doctorum & Scribarum. [illegible] fol. 103. a terg. *Cap* VIII. Sententiæ Continentium, & Seniorum Arabum. [illegible] fol. 105. *Cap.* IX. Apophthegmata Medicorum. [illegible] fol. 110. *Cap.* X. Fabulæ Animalium ratione carentium. [illegible] fol. 115. a tergo. *Cap.* XI. Narrationes de iis, qui somnia sua interpretati sunt. [illegible] fol. 118. a terg. *Cap.* XII. Narrationes de Hominibus liberalibus. [illegible] fol. 123. a terg. *Cap.* XIII. Narrationes de Avaris. [illegible] fol. 126. a tergo. *Cap.* XIV. Narrationes de artificibus, qui viles artes exercent. [illegible] fol. 132. a terg. *Cap.* XV. Narrationes facetæ de Comicis & Mimis. [illegible] f. 135. a tergo. *Cap.* XVI. Narrationes de idiotis. [illegible] fol. 140. a terg. *Cap.* XVII. Narrationes de stultis & energumenis. [illegible] f. 146. a terg. *Cap.* XVIII. Narrationes de furibus & latronibus. [illegible] fol. 150. *Cap.* XIX. Casus admirabiles. [illegible] fol. 152. *Cap.* XX. Narrationes Physiognomicæ. [illegible] fol. 155.

Hunc Barebræi Abulpharagii librum, qui Syriace inscribitur. [illegible] *Narrationes facetæ*, in Arabicum sermonem translatum, legimus in Catalogo Codicum MSS. Bibliothecæ Regiæ Tom. I. Cod. CLX. p. 69. in hæc verba. *Codex chartaceus, olim Colbertinus, ubi continetur opus inscriptum, Liber Confabulationum; ubi historiæ complures, Auctore Gregorio Abulpharagio, Arabice, charactere tamen Syriaco.*

Is Codex, ut ex characterum forma conjectari licet, exaratus est circa annum Græcorum 1644. Chr. 1333. Eadem enim Librarii manus, ac ejus, qui Librum Radiorum Gregorii Barebræi exscripsit; de quo vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 575. num. XI.

CLXXIV.

Codex in folio bombycinus, constans foliis 108. Syriacis literis nitidissime exaratus, inter Codices Syriacos, a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Quadragesimus quintus: quo continentur.

I. Noe Bacuphenis Libaniotæ, *Patriarchæ Syrorum Jacobitarum*, Carmina Syriaca. [illegible] Videlicet. I. De quodam, qui hæresim suam contra ipsum propugnavit, ac postea pœnitentia ductus, ejurata hæresi, Orthodoxorum præsulatum consequutus fuit. [illegible] fol. I. Initium. [illegible]

[illegible] Videtur Noe seipsum designare, qui antea Orthodoxa duarum naturarum, voluntatum & operationum fidem coluerit, postea ad Jacobitarum errores transierit, eorumque Episcopus Emesenus, deinde Patriarcha factus fuerit. Nam ubi Jacobiticam hæresim suscepit, Orthodoxos pro hæreticis habere incepit. II. In idem argumentum. Initium fol. 1. [illegible] III. De amico tribulato: [illegible] ibid. Initium. [illegible] IV. In idem. [illegible] V. Quod Dominus est vita, & vitam largitur credentibus in ipsum, Carmina decem, [illegible] fol. 1. a terg. Initium. [illegible] XVI. De monte Libano, Carmina tria, [illegible] fol. 3. a terg. Initium. [illegible] XIX. De seipso, Carmina tria. [illegible] ibid. Init. [illegible] XXII. De suo ipsius ortu, Carmina duo. [illegible] fol. 4. Initium. [illegible] Unde colligitur, Noe natum fuisse anno Græc. 1762. Christi 1451. XXIV. Admonitio ad Animam, fol. 4. a terg. [illegible] XXV. De munditie corporis, Carmina quinque. [illegible] fol. 5. XXX. De amore hujus seculi. [illegible] fol. 5. a terg. XXXI. De sua peregrinatione, Carmina novem. [illegible] ibid. XL. *Chamisii Nestoriani* interrogatio ad *Bar-Chettab*. [illegible] f. 6. a terg. XLI. Responsio *Danielis Bar-Chettab*. [illegible] XLII. Responsio Noe Patriarchæ, edita in insula Cardoa anno Græcorum 1805. [illegible] ibid. XLIII. Ejusdem de Rosa, Carmina duodecim. [illegible] fol. 7. LV. De mente, anima, & corpore. [illegible] f. 8. LVI. De silentio, Carmina duo. [illegible] ibid. LVIII. De Judice, Carmina duo. [illegible] fol. 8. a terg. LX. Ejusdem Libaniotæ ad Libaniotas Monachos, Carmina octo. [illegible] fol. 9. LXVIII. Ad Davidem Phœnicem, Carmina duo, fol. 9. a tergo. [illegible] LXX. Ad Monachos. [illegible] fol. 10. Sunt autem, *Gabriel*, *Isaac*, *Theodorus*, *Michæas*, *Johannes*, *Marcus*, *David*, & alter *David*, *Samuel*, *Romanus*, *Josue*, & *Basilius*, quorum nomina in prima stropha describuntur. LXXI. Carmen Alphabeticum. [illegible] fol. 11. LXXII. Carmina quatuor, totidem Ecclesiasticis cantibus accommodata, quorum I. [illegible] II. [illegible] III. [illegible] IV. [illegible] fol. 12. LXXVI. Ad Malchum Episcopum Maadanensem, de natura universali & particulari. [illegible] fol. 14. a terg. Porro de hoc

hoc Patriarcha Noe, ejusque scriptis vide Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 386. & pag. 468.

II. *Gregorii Barebræi Abulpharagii* Carmina Syriaca. [illegible] *Mentis meæ intuitum quum ad eam virtutem, quæ omnia continet, omniumque salutem vult, adtollo, eandem virtutem rogo, ut me adjuvet ad describendum Librum Carminum, quæ collegit & composuit sanctus pater noster, Mar Gregorius Catholicus Orientis, qui & Abulpharagius Barebræus.* Videlicet. I. De Perfectione, Carmen Philosophicum, editum in urbe Bagdad anno Græcorum 1588. (Christi 1277.) [illegible] fol. 19. Initium. [illegible] II. De admirabili cælorum constitutione, deque diversis hominum opinionibus circa creaturas, necnon de Anima rationali a Deo immissa in corpus, atque iterum e corpore abeunte. [illegible] fol. 31. a terg. Initium. [illegible] III. De amore Divino, qui vino assimilatur, [illegible] fol. 35. a terg. Initium. [illegible] IV. De eodem argumento, Carmen secundum. [illegible] fol. 38. Initium. [illegible] V. Ad Animam rationalem. [illegible] fol. 39. Initium. [illegible] VI. In illud Socratis: *Bona lex, sed melior Philosophia.* [illegible] fol. 39. a terg. Initium. [illegible] VII. De lagena ænea argento incrustata, corporisque munditie. [illegible] fol. 41. a tergo. Initium. [illegible] VIII. De amico; qui una cum ipso disceptabat. [illegible] fol. 42. Initium. [illegible] IX. De cereo, Carmina 21. [illegible] fol. 42. a terg. Initium. [illegible] XXIX. Ad Ignatium Sabam Patriarcham, a quo vilitatus fuit in quodam specu apud Antiochiam, post primam diem, qua Monasticam vitam susceperat. [illegible] fol. 45. Initium. [illegible] Carmina 13. XLII. Ad Dionysium Angur Patriarcham, quum in Monachos desævire cœpit, Carmina 2. [illegible] fol. 46. Initium. [illegible] XLIV. Ad eundem, quum pœnas suæ crudelitatis dedit, Carmina 8. f. 46. [illegible]

[illegible] Initium. [illegible] LII. De Monasterio Johannis Patriarchæ, quod e regione horti eum locum respicit, ubi Barebræus habitabat. [illegible] fol. 47. Initium. [illegible] LIII. De quodam insipiente, Carmina VI. [illegible] fol. 47. a terg. Initium. [illegible] LIX. De amico infirmo, Carmina XIV. fol. 48. [illegible] Initium [illegible] LXXIII. De doctrinæ amore, ad Episcopum quemdam Nestorianum, nomine Salomonem. [illegible] fol. 49. Initium [illegible] LXXIV. De quodam libri sui amanuensi, pro quo preces fundit. [illegible] fol. 49. a terg. Initium. [illegible] LXXV. De amore synceto, Carmina XXIV. [illegible] fol. 50. Initium. [illegible] XCIX. De Sapientia, Carmina 7. [illegible] fol. 52. Initium. [illegible] CVI. De Flabello, Carmina 10. [illegible] fol. 52. a terg. Initium. [illegible] CXVI. De obitu Johannis Bar-Maadani Patriarchæ. [illegible] fol. 53. a terg. Initium. [illegible] CXVII. Ad terram, Carmina VI. [illegible] fol. 55. Initium. [illegible] CXXIII. Ad fictum amicum, Carmina 9. [illegible] fol. 55. a terg. Initium. [illegible] CXXXII. De amore Dei, Carmina 5. [illegible] fol. 56. Initium. [illegible] CXXXVII. Ad Deum, Carmina 2. metro heptasyllabo. [illegible] fol 57. Init. [illegible] CXXXIX. Ad Deum, metro pentasyllabo. [illegible] ibid. [illegible] CXL. Versus, inscripti baculo suo Pastorali. [illegible] fol. 57. Initium. [illegible] CXLI. De quodam amico, Carmina 7. [illegible] fol. 57. a terg. Initium. [illegible] CXLVIII. Encomium cujusdam Episcopi, Carmina 3. [illegible] fol. 58. Initium. [illegible] CLI. Ad Episcopum quemdam, Carmina 6. [illegible] fol. 58. a terg. [illegible] CLVII. De Mafora Presbytero, Carm. 2. [illegible] f. 59. [illegible] CLIX. Ad amicum, qui velum sibi dono missurus erat, quemadmodum & aliis amicis: sed ob inopinatum casum id exequi tunc temporis non potuit; & de Ismaelitarum tyrannide in Christianos. [illegible] fol. 59. a tergo. Initium. [illegible]

[illegible] CLX. De Insipientis cujusdam exaltatione, Carmina 5. [illegible] fol. 60. a terg. [illegible] CLXV. Parænesis. [illegible] fol. 61. Initium. [illegible] CLXVI. De obitu Michaelis fratris, Carmen editum in die Dominico ingressus Jejunii, Carmina IV. [illegible] fol. 61. Initium. [illegible] CLXX. De obitu fratris Mauphac. [illegible] fol. 63. a tergo. [illegible] CLXXI. De obitu medici Cuphri. [illegible] ibid. [illegible] CLXXII. Ad amicum, Carmina 7. [illegible] fol. 63. a terg. Initium. [illegible] CLXXIX. Quum idem Maphrianus Cœnobium Barsumæ adiit, Carmina 23. [illegible] fol. 65. Initium. [illegible] CCII. Quod sapientiæ sermones coram unoquoque sunt proferendi. [illegible] fol. 68. Initium. [illegible] Carmina x. CCXII. De Pastore insipiente, rapace, munerumque acceptore. [illegible] CCXIII. De Visitatore tyranno, Carmina 2. [illegible] fol. 69. a terg. [illegible] CCXV. Ad insipientem, qui nomen Philosophi affectabat, Carmina 2. [illegible] fol. 69. a terg. [illegible] CCXVII. Ad insipientem, qui Libros quidem undequaque colligebat, doctos autem viros aspernabatur. [illegible] fol. 70. [illegible] CCXVIII. De frigore hiemali. [illegible] CCXIX. De Avaro. [illegible] fol. 70. [illegible] ibid. [illegible] CCXX. De septem Planetis, metro heptasyllabo. [illegible] ibid. [illegible] CCXXI. Ad Deum, Carmina xxxxII. [illegible] fol. 71. Init. [illegible] CCLIII. De seipso, Carmina 7. [illegible] fol. 73. a terg. [illegible] Ubi natum se affirmat anno Græcor. 1537. & moriturum ait, anno 1597. hoc disticho: [illegible] CCLX. Chamisii Nestoriani interrogatio ad Bar-Chettab. [illegible] fol. 74. [illegible] CCLXI. Danielis Bar-Chettab responsio, ibid. [illegible] CCLXII. Barebræi Maphriani ad utrumque Responsio, Carmina 7. [illegible] ibid. [illegible] CCLXIX. Ad Carduensem quemdam Epistola. [illegible] fol. 75. Initium. [illegible] CCLXX. Reprehensiones ad discipulum, Carmina 6. [illegible] fol. 76. [illegible] CCLXXVI. Ænigmata, Carmina 14. [illegible] fol. 76. a terg. [illegible] CCXC. De amore Sapientiæ, Carmina 2. [illegible] fol. 78. [illegible] CCXCII. De Ingadia Ciliciæ urbe. [illegible] fol. 78. [illegible] CCXCIII. De Archimandrita superbo. [illegible] ibid. [illegible] CCXCIV. Quod Sapientes in hoc mundo despectui & odio haberi solent, Carmina 3. [illegible]

[illegible] ibid. [illegible] CCXCVII. De sapientia, quod nonnisi cum amaritudine possideri queat. [illegible] fol. 79. [illegible] CCXCVIII. Patris nostri Mar Johannis Reprehensio ad fictum amicum, Carm. 2. [illegible] f. 79. a t. [illegible] CCC. Ad Hulachum Tartarorum Regem Carmina cujusdam Poetæ, e Persico sermone in Syriacum a Barebræo translata, & Chronicis inserta, Carmina 3. [illegible] fol. 80. [illegible] CCCIII. Adhortatio ad virtutem, Carmina 4. [illegible] ibid. [illegible] CCCVII. De vitæ hujus contemtu. [illegible] fol. 80. a t. [illegible] CCCVIII. De seipso, Carmina 6. [illegible] fol. 81. [illegible]

III. *Carmina* moralia de amore Sapientiæ, & Scientiæ, XXII. metro dodecasyllabo, juxta numerum literarum Alphabeti Syriaci, quorum primum incipit per literam *Aleph*, nec ullum aliud Aleph habet in toto carmine: similiter secundum Carmen incipit per literam *Beth*, nec aliud Beth hebet in toto carmine: & sic de reliquis. In hoc Codice nomen Authoris non exprimitur; verum ex adnotatis a nobis Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 326. constat, Authorem esse *Ebedjesum Sobensem*, qui in istiusmodi Carminum genere excelluit. [illegible] fol. 82. a tergo. Carmen I. in quo unicum *Aleph* adest. [illegible] Init. [illegible] Carmen II. in quo unica litera *Beth*. [illegible] fol. 83. a tergo. [illegible] Carmen III. in quo unica litera *Gbimel*. [illegible] fol. 84. a tergo. [illegible] Carmen IV. in quo unica litera *Daleth*, fol. 85. a terg. [illegible] Carmen V. in quo unica litera *He*, fol. 86. a terg. [illegible] Carmen VI. in quo unica litera *Vau*, fol. 87. a tergo. [illegible] Carmen VII. in quo unica litera *Zain*, fol. 88. a terg. [illegible] Carmen VIII. in quo unica litera *Het*, fol. 89. a tergo. [illegible] Carmen IX. in quo unica litera *Teth*, fol. 90. [illegible] Carmen X. in quo unica litera *Jod*, fol. 91. [illegible] Carmen XI. in quo unica litera *Caph*. fol. 92. [illegible] Carmen XII. in quo unica litera *Lamed*, fol. 93. [illegible] Carmen XIII. in quo unica litera *Mem*, fol. 93. a terg. [illegible] Carmen XIV. in quo unica litera *Nun*, fol. 94. a terg. [illegible] Carmen XV. in quo unica litera *Semcatb*, fol. 95. a terg. [illegible] Carmen XVI. in quo unica litera *Ain*, fol. 96. a terg. [illegible]

[illegible] Carmen XVII. in quo unica litera *Phe*, fol. 97. a tergo. [illegible] Carmen XVIII. in quo unica litera *Sode*, fol. 98. a tergo. [illegible] Carmen XIX. in quo unica litera *Koph*, fol. 99. [illegible] Carmen XX. in quo unica litera *Resc*, fol. 100. [illegible] Carmen XXI. in quo unica litera *Sein*, fol. 101. [illegible] Carmen XXII. in quo unica litera *Thau*, fol. 102. [illegible] Adnotatio fol. 103. [illegible] *Expliciunt Carmina, edita a quodam sapiente, ordine Alphabetico, ita ut unumquodque Carmen ab una Alphabeti litera incipiat, quæ in toto illo Carmine non amplius adsit. Id quod admirationi esse possit. Explicit, & laus Deo. Deus per suam misericordiam memineris ejus, qui recordatur humilis peccatoris Sergii, qui hæc exscripsit*. Ejusdem Sergii Librarii fit mentio fol. 82. a tergo, his verbis. [illegible] *Deus parce servo tuo peccatori Sergio, qui exaravit*. Hic autem Sergius, cognomento *Risius*, patria Bacuphensis, infinitos pene libros elegantissime exaravit, atque ex Monacho S. Antonii in Monte Libano, a patruo Josepho Syrorum Maronitarum Antiocheno Patriarcha anno Chr. 1600. ordinatus fuit Damascenus Metropolita: de quo vide Chronicon Maronitarum, a cl. Stephano Antiocheno ejusdem Nationis Patriarcha compositum.

IV. *Carmen*, metro dodecasyllabo Paræneticum, fol. 103. Initium. [illegible] II. *Carmen* alterum metro heptasyllabo, ibid. [illegible] III. *Encomium Patrum*, id est, Patriarchæ, aut Episcopi, ordine Alphabetico metro dodecasyllabo, ibid. [illegible] IV. *Carmen* de Christo Domino, metro item dodecasyllabo, & ordine Alphabetico, fol. 104. [illegible] Initium. [illegible]

V. *Gregorii Barebræi Abulpharagii*, de sua pueritia, & de intellectu Perfectorum, Oratio similiter cadens, fol. 105. [illegible] Initium. [illegible] Hanc orationem, morte præventus, imperfectam reliquit; ut adnotatur fol. 107. in hæc verba. [illegible] *Hucusque orationem hanc scripsit, eandemque ad finem non perduxit. Quum enim ad urbem regiam Maragam perrexisset, ibi terminum Sacerdotii sui accepit pater noster Mar Gregorius Orientis Maphrianus: cujus oratio nobiscum sit. Amen*. Tam hoc loco, quam supra Sergius Librarius Codicem ex autographo fideliter describendum curavit: adeoque, etsi ipse ab errore Monophysitarum, cui Gregorius Barebræus, utpote Syrus Jacobita, faverat, prorsus alienus; eundem tamen Barebræum, *Sancti Patris* nomine ita, uti in autographo apud Jacobi-

Jacobitam amanuensem legebatur, adpellavit.

VI. *Ænigmata* VII. metro dodecasyllabo, f. 107. [illegible]

C L X X V.

Codex in 8. bombycinus, foliis 95. constans, Syriacis Nestorianis, ut vocant, id est, Chaldæorum literis exaratus, inter Orientales Codices, ab Andrea Scandar in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Sextus: quo continetur.

Ebedjesu Metropolitæ Sobæ & Armeniæ, anno Christi 1318. defuncti, de quo vide Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 325. ubi omnia ejusdem opera recensuimus: Liber inscriptus, *Margarita, de veritate Christianæ fidei*, fol. 1. Titulus. [illegible] Præfatio. [illegible] ibid. In quinque Partes divisus. *Pars* I. Contemplatio de Deo. [illegible] fol. 4. a tergo. Continet Capita v. *Cap.* I. Quod Deus existit, & quod mundus est factus, creatus, & temporalis. [illegible] ibid. *Cap.* II. Quod unus est Deus & non plures, fol. 7. a t. *Cap.* III. Quod est æternus, fol. 9. [illegible] *Cap.* IV. Quod est incomprehensibilis, fol. 10. [illegible] *Cap.* V. De Trinitate, fol. 11. a terg. [illegible]

Pars II. Contemplatio de creatura, fol. 15. [illegible] Ejus Capita IV. *Cap.* I. De creatione mundi, ibid. [illegible] *Cap.* II. De peccato primi hominis, fol. 17. [illegible] *Cap.* III. De legibus, & judiciis Divinis, deque Prophetis, fol. 19. [illegible] *Cap.* IV. Prophetiæ de Christo, fol. 21. a terg. [illegible]

Pars III. Contemplatio de dispensatione Christi, fol. 24. [illegible] Capita VIII. *Cap.* I. De Adventu Christi, deque Unione, ibid. [illegible] *Cap.* II. De dispensatione Christi, fol. 26. a tergo. [illegible] *Cap.* III. De veritate Christianæ fidei, fol. 29. [illegible] *Cap.* IV. De sectarum divisione; fol. 32. [illegible] Heic Nestorianum se esse author confitetur. Vide ejus verba Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 355. *Cap.* V. Objectiones adversus sectas istas, fol. 40. a terg. [illegible] *Cap.* VI. De Dei genitrice, fol. 42. a terg. [illegible] Consequenter ad Nestorianam hæresim, negat, Deiparam esse dicendam, sed Matrem Christi. *Cap.* VII. De quaternitate Personarum, fol. 44. [illegible] *Cap.* VIII. De Ecclesia, fol. 44. a tergo. [illegible]

Pars IV. Contemplatio de Sacramentis Ecclesiæ, f. 46. [illegible] Capita VIII. *Cap.* I. Numerus Sacramentorum Ecclesiæ, ibid. [illegible] Septem quidem Ecclesiæ Sacramenta esse asserit; sed pro extrema Unctione *signum sanctæ Crucis*, & pro Matrimonio *Fermentum* perperam obtrudit. Vide ejus verba Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 356. *Cap.* II. De Sacerdotio, fol. 49. [illegible] *Cap.* III. De Baptismo, fol. 52. [illegible] *Cap.* IV. De Chrismate unctionis, f. 53. [illegible] *Cap.* V. De oblatio-

 ne,

ne, id est, Eucharistia, fol. 56. [illegible] *Cap.* vi. De Sacro Fermento, fol. 58. a tergo. [illegible] *Cap.* vii. De remissione peccatorum, & de pœnitentia, fol. 61. [illegible] *Cap.* viii. De Matrimonio & Virginitate, fol. 63. [illegible]

Pars V. Contemplatio eorum, quæ futurum seculum significant, f. 65. [illegible] Capita vii. *Cap.* i. De adoratione ad Orientem, ibid. [illegible] *Cap.* ii. De adoratione Dominicæ Crucis, fol. 67. [illegible] *Cap.* iii. De sacra Dominica die, deque Festis Domini, fol. 69. [illegible] *Cap.* iv. De Feria sexta, fol. 71. a terg. [illegible] *Cap.* v. De Jejunio, Oratione, & Eleemosyna, fol. 73. [illegible] *Cap.* vi. De cingulo, fol. 75. a terg. [illegible] *Cap.* vii. De Resurrectione, & de futuro judicio, deque vita æterna, fol. 77. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 93. a tergo. [illegible] *Explicit ope Domini nostri Liber Margaritæ de veritate Christianitatis, authore Ebedjesu Episcopo Metropolita Sobæ & Armeniæ. Laus & perpetua gratiarum actio Domino nostro in seculum seculorum, Amen.* Sequitur ibid. [illegible] *Finem accepit, absolutusque est hic Liber Margaritæ, mense benedicto Nisan* (Aprili) *die undecima, Sabbatho, ad vesperas ineuntis Dominicæ novæ, anno benedicto Græcorum* 2024. (Christi 1713.) *Exaratus autem fuit in benedicto oppido Alcus, in patria scilicet, Nahum Prophetæ ... diebus Patris Patrum, & principis Pontificum & Pastorum Mar Eliæ Catholici Patriarchæ Orientis, matris partium orbis terræ ... Exaravit autem, quin imo corrupit hæc folia humilis peccator & miser Presbyter Humus* (Hormisda) *filius defuncti Presbyteri Danielis, filii Eliæ Alcusæi ... Hunc vero eundem Librum, cui titulus Margarita, describendum curavit castus Sacerdos Abednur, filius Presbyteri Adami, de magna urbe Mosul.*

In Synodo Diamperitana in Montanis de Malabar Indiæ Orientalis, ab Alexio de Menesses Archiepiscopo Goæ celebrata auctoritate Clementis Papæ VIII. die 20. Junii, anno Chr. 1599. (quam Synodum ex lingua Lusitanica in Latinam transtulit, ediditque, Vir amicissimus, idemque doctissimus, P. Johannes Facundus Raulin, Cæsaraugustanus, Ordinis Eremitarum S. Augustini ex-Generalis, atque Hispaniarum Indiarumque Assistens; Romæ anno 1745) Actione iii. Decreto xiv. pag. 95. hæc fuerunt circa Librum *Margaritæ* recte pieque observata: *LII. Item Librum, cui titulus: Margarita Fidei, ubi multis fallacibus rationibus ac ineptis argumentis probatur, Beatissimam Virginem nec esse, neque vocari debere Matrem Dei, sed Matrem Christi: Duplex etiam in Christo distinguendum suppositum, alterum Verbi, alterum Jesu: Unionem Incarnationis accidentalem esse amoris & potentiæ, non vero substantialem: Tres*

Tres insuper esse fides, & diversas eredentias, fidemque esse divisam in tres Confessiones, Nestorianorum, Jacobitarum, & Romanorum; quæ autem Nestorianorum est, ipsam esse veram, atque ab Apostolis traditam: Romanorum vero hæreticam, falsam, atque armorum vi, nec non decretis Imperatorum, quoad majorem orbis partem, introductam: idemque esse Nestorium excommunicationi subjicere, ac excommunicare Apostolos, Prophetas, & totam Scripturam: Eum, qui eorum doctrinam non credit, vita æterna privandum: Qui Nestorium sequuntur, hanc Apostolorum fidem accepturos, quam usque in præsens Ecclesia Babylonica Syrorum conservat: Matrimonium non esse Sacramentum, sed nec esse posse: Crucis signum unum esse ex Sacramentis in Ecclesia a Christo institutis: Inferni ignem metaphoricum esse, & non verum ignem: Ecclesiam Romanam a fide excidisse, contra quam illud etiam militare, quod in Fermentato non celebrat; quum id Ecclesia ab Apostolis acceperit, & contrarium tamquam hæresim habendum esse. Hactenus Synodus Diamperitana. Ex quo colligitur, P. Franciscum Roz, Societatis Jesu (quo interprete rerum Syriacarum usus fuit Archiepiscopus Goensis, quique postea Episcopus Angamalensis consecratus est) linguæ Syriacæ fuisse adprime peritum, ut qui contenta in Libro Margaritæ perfecte adsequutus est.

CLXXVI.

Codex in 8. bombycinus, constans foliis 119. Syriacis Chaldæorum Nestorianorum literis exaratus, inter Codices Ecchellenses olim Decimus septimus: quo continentur.

I. Ebedjesu Episcopi *Sobæ & Armeniæ*, Liber, cui titulus, *Margarita de veritate Christianæ fidei*. Prooemium, & Partes v. ut supra in Codice CLXXV. proxime antecedenti, fol. 1. ܟܬܒܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܕܥܠ ܫܪܪܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܕܣܝܡ ܠܡܪܝ ܥܒܕܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܒܐ ܘܕܐܪܡܢܝܐ In hoc Codice desiderantur Partes duæ priores, excepto Capite quarto Partis secundæ, cui titulus: *Prophetiæ de Christo*. Quæ tamen omnia suppleri possunt ex prælaudato Codice CLXXV. a fol. 1. ad fol. 21.

Adnotatio Librarii, fol. 26. ܫܠܡ ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܟܬܒܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܕܥܠ ܫܪܪܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܕܣܝܡ ܠܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܥܒܕܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܒܐ ܘܐܪܡܢܝܐ *Explicit ope Domini nostri Liber Margaritæ de veritate Christianitatis, authore sancto Dei & religioso Mar Ebedjesu Metropolita Sobæ & Armeniæ.*

II. Ejusdem Ebedjesu Metropolitæ Sobæ & Armeniæ, *Catalogus Librorum omnium Ecclesiasticorum*. ܕܡܪܝ ܥܒܕܝܫܘܥ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܒܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܦܢܩܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ fol. 26. Titulus: ܥܠ ܡܟܬܒ ܡܐܡܪܐ ܕܡܚܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܬܒܐ ܥܕܬܢܝܐ ܒܚܝܠܟ ܡܥܕܪܢܐ ܕܟܠ ܐܢܐ ܡܬܬܟܠ ܥܠܝܟ ܡܥܕܪܢܐ ܕܟܠ *Ope tua (Deus) qui omnibus opem confers, & in te confisus, qui omnibus auxiliaris, scribo Carmen, continens Catalogum Librorum omnium Ecclesiasticorum.* Initium. ܒܚܝܠܐ ܕܥܘܕܪܢܟ ܐܠܗܐ. ܘܒܨܠܘܬܐ ܕܟܠ ܟܐܢܐ ܡܫܡܗܐ. ܘܕܐܡܐ ܡܫܒܚܬܐ. ܡܬܚܪܐ ܐܢܐ ܠܡܟܬܒ ܡܐܡܪܐ ܬܡܝܗܐ. ܕܒܗ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܟܠ ܣܝܡܐ ܥܕܬܢܝܐ. ܕܟܠ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ. ܐܚܘܐ ܠܩܪܘܝܐ. *Virtute auxilii tui, Deus, & precibus omnis Justi insignis, ac Matris celeberrimæ, scribere adgredior Carmen admirabile, in quo Libros Divinos, & omnes compositiones Ecclesiasticas omnium priorum & posteriorum proponam Lectoribus.* Hunc Catalogum Latine & Syriace ediderat vir de Orientalibus literis optime meritus, Abraham Ecchellensis, Romæ typis sacræ

Congregationis de Propaganda Fide anno 1653. Nos vero novam ejusdem Catalogi editionem cum amplissimis Adnotationibus curavimus Tomo III. Bibliothecæ Orientalis, Romæ typis ejusdem S. Congreg. de Prop. Fide anno 1725. a pag. 3. ad pag. 362. Quamquam autem in titulo hujus Codicis fol. 26. nomen authoris Ebedjesu non sit expressum; colligitur tamen ex Cap. CXCVIII. ejusdem Catalogi, ubi sic legitur. [illegible] *Libri autem, quos composui ego Ebedjesus humilis Sobæ Episcopus, hi sunt: Liber expositionis in Textum Scripturæ, veteris & novi Testamenti*, Cetera Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 325. & hoc Cod. CLXXVI. fol. 41. a tergo.

III. *Salomonis Metropolitæ Perath-Maisan*, hoc est, *Mesenæ Euphratis*, seu Bassoræ, circa annum Christi 1222. clari, Liber; cui titulus *Spicilegium*, sive *Apes*, ad quemdam e suis collegis, nimirum, ad *Narsetem Episcopum Chonisaporis* in regione Rozichorum. [illegible] Procemium fol. 42. a terg. [illegible] *Non debent filii parentibus thesaurizare, inquit Beatus Paulus, sed parentes filiis spiritualibus. Nos igitur tibi retribuere debemus, dilecte frater noster, baculus senectutis nostræ, religiosissime Dei, Domine Narses Episcope Chonisapor in Beth-Vazich*. Continet Partes duas, & unaquæque Pars est in plura Capita distributa.

Pars I. Capita XXXII. De rebus ad Testamentum vetus spectantibus. [illegible] *Caput* I. [illegible] de æterna Dei mente, condendi creaturas, fol. 45. a tergo. *Cap.* II. [illegible] de creatione septem naturarum in silentio, fol. 46. *Cap.* III. [illegible] de creatione terræ, aquæ, aeris, & ignis, fol. 46. a terg. *Cap.* IV. [illegible] de cælo, ibid. *Cap.* V. [illegible] de Angelis, fol. 47. *Cap.* VI. [illegible] de tenebris, fol. 49. *Cap.* VII. [illegible] de creatione lucis, fol. 49. *Cap.* VIII. [illegible] de creatione Firmamenti, fol. 49. a tergo. *Cap.* IX. [illegible] de creatione arborum & plantarum; deque conditu marium & fluminum, fol. 50. *Cap.* X. [illegible] de conditu Luminarium, fol. 50. a terg. *Cap.* XI. [illegible] de creatione draconum & piscium & volucrum, & reptilium, quæ in mari sunt, fol. 51. *Cap.* XII. [illegible] de creatione animalium & pecorum, ibid. *Cap.* XIII. [illegible] de formatione Adæ, fol. 51. a terg. *Cap.* XIV. [illegible] de Heva, fol. 52. *Cap.* XV. [illegible] de Paradiso, fol. 52. a terg. *Cap.* XVI. [illegible] de peccato Adami, fol. 54. *Cap.* XVII. [illegible] de exitu Adami & Hevæ de Paradiso, fol. 55. *Cap.* XVIII. [illegible] Quod Adam Hevam cognovit, fol. 56. *Cap.* XIX. [illegible] de inventione organi, seu instrumenti ferrarii, fol. 57. a terg. *Cap.* XX. [illegible] de Noe & Diluvio, fol. 58. *Cap.* XXI. [illegible] De Melchisedec, fol. 60. *Cap.* XXII. [illegible] de generationibus Noe, fol. 61. *Cap.* XXIII. [illegible] Genealogica series a Diluvio deinceps, fol. 62. a tergo. *Cap* XXIV. [illegible] de con-

stru-

ſtructione turris, & diviſione linguarum, fol. 63. a terg. *Cap.* XXV. [Syriac] de Abraham, fol. 64. *Cap.* XXVI. [Syriac] de tentatione Jobi, fol. 65. *Cap.* XXVII. [Syriac] Benedictiones Iſaaci, fol. 66. *Cap.* XXVIII. [Syriac] de Joſeph, fol. 67. *Cap.* XXIX. [Syriac] de Moſe, deque filiis Iſrael, fol. 68. *Cap.* XXX. [Syriac] Narratio de virga Moſis, fol. 69. a terg. *Cap.* XXXI. [Syriac] de Joſue filio Nun, deque annis Judicum, & Regum filiorum Iſrael ſummatim, fol. 81. a tergo. *Cap.* XXXII. [Syriac] de morte Prophetarum, quo quiſque modo vita functus & ſepultus eſt, fol. 83. a tergo. Adnotatio Librarii, fol. 86. [Syriac] *Explicit Pars prior Libri Spicilegii.*

Pars II. De Divina diſpenſatione, quæ in novo Teſtamento peracta eſt. [Syriac] fol. 86. Capita XXVIII. quæ tamen ſequuntur ordinem Partis prioris: hunc in modum. *Cap.* XXXIII. [Syriac] de Genealogia Chriſti, fol. 86. *Cap.* XXXIV. [Syriac] de annunciatione Angeli ad Jonachir patrem de nativitate filiæ Mariæ. Pro Joachimo & Anna, a Salomone dicuntur *Jonachir* & *Dina* parentes Mariæ Virginis, f. 88. *Cap.* XXXV. [Syriac] de annunciatione Gabrielis ad Mariam de conceptione Domini noſtri, fol. 89. *Cap.* XXXVI. [Syriac] de nativitate Domini noſtri in carne, fol. 90. a terg. *Cap.* XXXVII. [Syriac] de vaticinio Zaradoſtæ, ſive Zoroaſtri, de Domino noſtro, fol. 91. *Cap.* XXXVIII. [Syriac] de ſtella, quæ apparuit in Oriente in die Nativitatis Domini noſtri, fol. 92. XXXIX. [Syriac] de adventu Magorum ex Perſide, f. 93. a terg. *Cap.* XL. [Syriac] de deſcenſu Domini noſtri in Ægyptum, fol. 94. *Cap.* XLI. [Syriac] de Johanne Baptiſta, deque Baptiſmo Domini noſtri, fol. 96. *Cap.* XLII. [Syriac] de jejunio Domini noſtri, deque ejus lucta cum Satana, fol. 98. a terg. *Cap.* XLIII. [Syriac] de Paſchate Domini noſtri, fol. 99. *Cap.* XLIV. [Syriac] de Paſſione Domini noſtri, fol. 100. *Cap.* XLV. [Syriac] de Reſurrectione Domini noſtri, fol. 103. *Cap.* XLVI. [Syriac] de Aſcenſione Domini noſtri, fol. 103. a terg. *Cap.* XLVII. [Syriac] de illapſu Spiritus Sancti in cœnaculum, fol. 105. *Cap.* XLVIII. [Syriac] de prædicatione Apoſtolorum, & de loco uniuſcujuſque eorum, deque ipſorum morte, fol. 105. a terg. *Cap.* XLIX. [Syriac] Nomina Apoſtolorum XII. & Diſcipulorum LXX. fol. 110. *Cap.* L. Narratiunculæ. [Syriac] fol. 111. *Cap.* LI. [Syriac] Nomina Catholicorum Orientis, fol. 111. a tergo. *Cap.* LII. [Syriac] Nomina Regum, qui regnarunt in mundo a Diluvio deinceps, fol. 113. *Cap.* LIII. [Syriac] de fine temporum, & mutatione Regnorum, fol. 115. *Cap.* LIV. [Syriac] de Gog, & Magog, fol. 117. a terg. *Cap.* LV. [Syriac] de adventu Antichriſti, filii perditionis, fol. 118. a t. *Cap* LVI. [Syriac] de morte, deque animæ e corpore migratione, fol. 119. a tergo. *Cap.* LVII. [Syriac] de communi

muni resurrectione, deque fine mundi elementaris, & initio seculi novi, fol. 121. a terg. *Cap.* LVIII. [illegible] Qua forma, & qua figura resurgent homines in die resurrectionis, fol. 123. a terg. *Cap.* LIX. [illegible] de beatitudine Justorum, deque pœna peccatorum, fol. 124. a tergo. *Cap.* LX. [illegible] An Dæmones & Peccatores, qui in Gehenna sunt, postquam purgati, passique fuerint, statutamque pœnam persolverint, misericordiam tandem consequentur; necne. Et, si misericordiam consequentur, quandonam id continget? fol. 126. Vide, quæ de hoc Salomonis Bassoræ Episcopi Libro sunt a nobis observata Tomo 3. Biblioth. Orient. pag. 311. usque ad pag. 324. ubi non paucos ejusdem authoris errores recensuimus.

Adnotatio Librarii, fol. 128. a terg. [illegible]

„ Absolutus est ope Domini nostri Liber iste Spicilegii, qui Apis inscribitur, „ & Deo laus & gratiarum actio in Trinitate personarum æqualium & indi„ visibilium. Amen. Scriptus autem fuit Liber iste anno 1187. Alexandri „ filii Nectibi Regis Græci, mense Scebat (*Februario*) die 14. feria 4. Exa„ ravit vero Librum hunc vir miser peccator humilis pollutus, implicitus o„ mnibus adversis pravisque operibus, & gravibus peccatis inquinatus, Ga„ briel, neque schemate, quo indutus est, neque memoria inter homines di„ gnus. Rogat itaque obsecratque qotquot in hoc libro legerint, aut ex ipso „ exscripserint, si quidem erratum aut mendum invenerint, ut id Christia„ na caritate corrigant, nec maledictionis lapides in me jaciant, sed dicant: „ Deus universorum Dominus, debita & peccata miseri Librarii dimittat, „ sicuti Publicano & Meretrici pro gratia sua pepercit. Amen, Amen. Exa„ randi autem hujus Libri hæc caussa fuit; in gratiam nempe spiritualis in„ Domino fratris, dilecti ac venerabilis Sacerdotis veri, qui Sacerdotio co„ ram Domino suo pure fungitur, Presbyteri Johannis, filii Presbyteri Jo„ næ. Dignos, oro, efficiat eos Dominus, ut indeficientibus felicitatibus „ cum ipso fruantur, Amen. Benedictus Deus in seculum, & laudabile no„ men ejus in generationem generationum. In regione Baz, in oppido be„ nedicto Beth-Selom, quod Dominus una cum incolis suis custodiat. „ Annus Græcorum 1187. respondet anno Christi 876. qui est error manifestus: nam Salomon quidem Bassoræ Episcopus in vivis erat anno Christi 1222. Ebedjesus vero Sobensis Episcopus obiit anno Chr. 1318. quemadmodum ostensum est Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 3. & pag. 309. Adeoque pro anno Græcorum 1187. omni-

omnino reponendus annus 1787. qui eſt Chr. 1476. quo anno dies 14. Februarii in feriam quartam incidit. Item pro *Alexandro Nectibi* filio, legendum, *Philippi filio*. Librarius enim Seleucum *Nicatorem* in mente habens, *Nectibum* dixit, & pro Seleuco Nicatore perperam poſuit Alexandrum filium Nectibi. Ceterum Epocha illa Græcorum, non ab Alexandri regno, ſeu obitu deſumitur, ſed a Nicatoris imperio, id eſt, ab anno poſt Alexandrum 24. uti eruditi norunt.

Adnotatio altera, ſed recentiore manu, f. 42. [illegible] „ Hic Liber Apis, & Margaritæ ſpectat ad Eccleſiam Sancti & inclyti Martyris Cyriaci, oppidi Salech „ in regione Baruar, qui emtus fuit ex reditibus Eccleſiæ ipſius Sancti. „ Quibus verbis innui videtur urbs *Paru*, incolis dicta Syriace, *Baruar*. De qua cl. Jo. Facundus Raulin Ord. Eremitar. S. Auguſtini de Synodo Diamperitana, Diſſertat. V. de Indorum Orientalium Diœceſi, pag. 427. *Urbes vero & pagi, in quibus Chriſtiani habebant templa, ſunt ſequentes, ut ex ſecunda luſtratione Meneſſii* (Archiepiſcopi Goenſis) *poſt Synodum peracta erui poteſt: nimirum, Diamper, Cottette, Paru parva, Molandurte, Paru magna, Cochin, Angamale*. Ex illa nimirum Indiæ Orientalis parte, quam Chriſtiani Syri Malabares incolunt, multos manuſcriptos Codices Syriacos Romam adlatos fuiſſe, conſtat ex Tomo 2. hujus noſtri Catalogi.

C L X X V I I.

CODEX in 4. bombycinus, conſtans foliis 83. Syriacis, Neſtorianorum literis exaratus, inter Orientales Codices, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Nonus: quo continetur.

SALOMONIS EPISCOPI BASSORÆ, *Liber Spicilegii*, qui & *Apis* inſcribitur; fol. 1. Titulus. [illegible] Prooemium ad *Narſetem Epiſcopum Chonisſapor in Beth-Vazie*. Totum opus in duas Partes dividitur, quæ in univerſum Capita ſexaginta complectuntur. Pars 1. Capita XXXII. [illegible] Pars II. Capita XXVIII. In hoc autem Codice exſtant priora Capita XL. id eſt, uſque ad Caput XL. cui titulus fol. 81. [illegible] *De deſcenſu Domini noſtri in Ægyptum*. Cetera deſunt: quæ tamen ſuppleri poſſunt ex Codice CLXXVI. proxime antecedenti, a fol. 94. uſque ad fol. 128.

C L X X V I I I.

CODEX in fol. bombycinus, foliis conſtans 236. Syriacis Neſtorianorum literis exaratus, inter Orientales Codices, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Decimus: quo continentur.

BABÆI ARCHIMANDRITÆ Cœnobii Abraham in Monte Izala apud Niſibin, Opera in *Centurias Evagrii*: & *Apologia* pro eodem Evagrio. Titulus fol. 1. [illegible]

[illegible] *Ope Domini nostri Jesu Christi, scribimus Tractatum, quem præmitti oportet expositioni Centuriarum: quo Tractatu ostenditur scopus Sancti Evagrii, & Apologia ex ipsiusmet verbis adversus eos, qui injuste de eo dicunt; Non aliam esse ipsius sententiam, doctrinamque ab ea, quam habuit Origenes hæreticus: Opus Rabban Mar Babæi principis Monachorum Cœnobii Mar Abraham, quod in monte Izala situm est.* Vivebat Babæus, clarusque apud Chaldæos Nestorianos habebatur, ab anno Christi 560. ad ann. 628. tresque supra octoginta Libros scripsisse, dicitur in Catalogo Ebedjesu Sobensis, quos inter Libros hic quoque, quem præ manibus habemus, memoratur Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 95. in hæc verba. [illegible] *Babæus Magnus composuit tres supra octoginta Libros; e quibus Liber de caussa Hosannarum: Liber de Unione: Expositio Libri Centuriarum.* Quæ autem in hoc Codice Babæi exstant Opera, hæc sunt.

I. *Scopus Evagrii declaratur, nec non Apologia atque reprehensio ex verbis doctrinæ ejus desumta, adversus eos, qui ipsum calumniantur, dicentes: Sententiam doctrinamque ejus ab Origeniana hæretica nihil differre.* [illegible] Initium. [illegible] Capita VIII. quorum I. Præfatio, fol. 1. [illegible] II. fol. 3. [illegible] *Quænam sint germina erroris.* III. f. 5. a terg. [illegible] *Quænam sit caussa, propter quam hæc Capita (ut vocant) Gnostica, quæ Evagrius scripsit, sint valde obscura,* IV. fol. 6. a terg. [illegible] *Quænam utilitas a nobis percipiatur ex hisce Gnosticis Capitibus.* V. fol. 7. a t. [illegible] *Utrum Libri hujusce author sit Evagrius.* VI. fol. 10. a t. [illegible] *Caussa, ob quam in singulas Centurias sint hæc Gnostica Capita distributa.* VII. fol. 14. a terg. [illegible] *Quot in partes dividitur hoc opus.* VIII. fol. 19. a t. [illegible] *Qualis sit Evagrii loquutio in hisce Capitibus.* Ubi duo potissimum sunt observanda. Primum quidem, quod ad vitam Evagrii spectat; dicitur enim f. 8. Evagrius obiisse anno ætatis quinquagesimo quarto: [illegible] *Abiitque ex hoc sæculo vir iste inclytus anno ætatis quarto & quinquagesimo.* Atqui Gennadius in Catalogo Script. illustr. Cap. XI. de Evagrio scribit: *Vixit longa ætate, signis & prodigiis pollens.* Et Oudinus Commentar. de Scriptoribus & scriptis Ecclesiasticis Tom. 1. pag. 883. *Longævam ætatem complexisse dicitur.* Alterum vero, quod adtinet ad Evagrii doctrinam. S. Hieronymus Evagrium adfirmat, Origenistarum partes strenue propugnasse: sic enim ait in opusculo adversus Pelagium ad Ctesiphontem. *Evagrius Ponticus Hyperborita, qui scribit ad Virgines, scribit ad eam, cujus nomen nigredinis testatur perfidiæ tenebras,* [Melaniam scilicet] *edidit Librum & Sententias* περὶ ἀπαθείας, *quam nos Impassibilitatem, vel Imperturbationem possumus dicere, quando nunquam animus ullo perturbationis vitio commovetur, &, ut simpliciter dicam, vel saxum, vel Deus est. Hujus libros per Orientem Græcos, & interpretante discipulo ejus Rufino, Latinos, plerique in Occidente lectitant. Qui librum quo-*

que

que scripsit , quasi de Monachis ; multosque in eo enumerat , qui nunquam fuerant , & quos fuisse scribit , Origeneštas , & ab Episcopis damnatos esse , dubium non est . At vero Babæus toto hoc Libro Evagrium ab Origenistarum errore alienum fuisse contendens , sic scribit fol. 8. a t. [illegible] *Quisquis igitur beatum Evagrium contemnit aut reprehendit , primum quidem eos orbis terræ columnas reprehendit ; beatum , inquam , Basilium , beatum Gregorium , & beatum Nectarium : quia hic dulcis fructus ex benedictis illis arbitris vitæ ramis in nostra Ecclesia germinavit . Videat autem , quemadmodum omnia admirandi hujus viri scripta ex spiritualibus horum Sanctorum verbis disertim , & ne uno quidem apice mutato , sint desumta .* Mox Gregorii Nazianzeni, Basilii Magni , & S. Athanasii Alexandrini ea verba recitat , quæ de eodem Evagrio leguntur apud Socratem histor. Eccles. lib. 4. cap. 23. sic : *In eo autem libro , quem Gnosticum inscripsit , ita loquitur : Quatuor virtutes , earumque contemplationes esse , a justo Gregorio didicimus : prudentiam & fortitudinem , temperantiam atque justitiam .* Et post pauca. *Veritatis columna Basilius Cappadox aiebat : Scientia quidem , quæ ab hominibus percipitur , assiduo usu & ex exercitatione perfectior evadit ; ea vero , quæ per Dei gratiam infunditur , justitia , patientia , & misericordia .* Et Mox. *Luminare illud Ægyptiorum Sanctus Athanasius : Præceptum , inquit , est Moysi , ut ad septentrionem mensam statueret . Intelligant igitur Gnostici , quisnam sit is , qui contra illos spirat , omnemque tentationem generoso animo sustineant .* Profert ibidem Babæus fol. 9. fragmentum ex ejusdem Evagrii Epistola ad Theophilum Patriarcham Alexandrinum , qui illum ad Episcopatum rapere conatus fuerat . [illegible] *Quanto autem studio contenderint illi Spirituales ejus Patres , aliique eorum similes , postquam hic beatus a seculo recessit , ut eremo derelicta , gradum Episcopatus susciperet ; & quomodo ipse eorum conatibus restiterit ; legant isti cor obscuratum habentes , Epistolas ejusdem Sancti ad unumquemque eorum . Sic enim ait in una illarum : Miror religiositatem tuam , quod me compellere cupis , ut relicta cella , ad fluctus maris me conferam . A tua tamen consuetudine nequaquam me retrabo , sed Dominum nostrum rogo , ut religiositati tuæ aspectu perfruar : tu vero precare pro filio tuo Evagrio , ne Dominus noster spe sua illum excidere permittat .* Hoc ipsum de abdicato Episcopatu narrat Socrates lib. 4. cap. 23. inquiens . *Postea vero Evagrius , quum & ipse ad Episcopatum raptus a Theophilo Alexandrinæ urbis Episcopo , aufugisset , nulla corporis sui parte mutilata , Ammonio occurrenti festive dixit , male illum fuisse , qui aurem sibi præcidisset , atque ob id factum in culpa esse coram Deo . Ammonius contra ei respondit ; Tu vero , Evagri , an non putas te pœnas daturum , qui linguam tibi abscindens , concessa tibi gratia præ nimio tui ipsius amore uti nolueris ?* Nullus , quod sciam , author Evagrium narrat , linguam sibi præcidisse . Ammonius igitur linguæ abscissæ nomi-

nomine exprobrat Evagrio, quod concessa sibi a Deo scribendi, loquendique gratia uti aliquandiu noluerit. Postremo Babæus calumniatores Evagrii vocat sectarios Eutychetis, & Severi, his verbis, fol. 9. a tergo. [illegible]

[illegible]

Rursus qui vehementer Evagrium calumniantur, ii sunt, qui sententiam Eutychetis & Severi hæreticorum sectantur; idque eam ob caussam, quia nempe viderunt, quod Evagrius, instar illorum beatorum Leonis Romæ Episcopi, & Theodori Interpretis, ceterorumque omnium Orthodoxorum, distinguit naturas, attribuitque Proprietates earum in una unione unius Christi filii Dei. Sic enim scribit in quodam ex suis tractatibus: Corpus Christi est consubstantiale corpori nostro: anima quoque ejus est consubstantialis animabus nostris: ita & ipsius Divinitas ejusdem est essentiæ, ac Patris Divinitas. Quoniam autem reprehendere eum palam non audent ex eo, quod naturas in œconomia Christi distinguit, callide illum accusant, dicentes: Cur enim testimonium producit viri hæretici (nimirum Origenis) *nisi quia eandem cum illo sententiam tuetur? Ignorant tamen miseri, quod etiam ab externis testimonia petere consueverunt filii Ecclesiæ, quamquam ab eorum sententia sint omnino alieni; quemadmodum Paulus Athenienfibus protulit, & quemadmodum nos admittimus historias a Josepho Judæo, & ab Eusebio Cæsariensi Ariano conscriptas, quantumuis longe aliter, ac illi, sentiamus.* Hæc decerpenda ex Babæo curavimus, ut quid ipse de Evagrio, deque Eusebio Cæsariensi, ac potissimum de S. Leone Romano Pontifice senserit, planum manifestumque fiat. Ceterum singula Evagrii opera, quæ apud Orientales circumferuntur, tribus Voluminibus comprehensa, ex Catalogo Ebedjesu Sobensis, & ex manuscriptis Syriacis & Arabicis, recensuimus Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 46.

II. Ejusdem Babæi Præfatio in sex Centurias Evagrii. Titulus, fol. 20. [illegible] *Ope Domini nostri Jesu Christi scribere adgredimur expositionem Capitum Scientiæ, a Sancto Mar Evagrio in Centurias distributorum: opus Rabban Mar Babæi Cœnobiarchæ in Monte Izala, ad quemdam amicum, a quo rogatus fuerat.* Initium. [illegible] *Precibus tuis, utilitatem afferentibus, morem gessi, dilecte noster Domine Gregori.* In historia Monastica Thomæ Margensis, lib. 1. cap. 25. quo tempore Babæus hic Archimandrita vivebat, fertur Gregorius Aromatarius claruisse, qui e Monacho ordinatus fuit primum Nisibis Metropolita, deinde Patriarcha Chaldæorum Nestorianorum.

III. Ejusdem Babæi *Expositio in sex priores Evagrii Centurias.* [illegible]

[illegible] Socrates cit. lib. 4. cap. 23. de Evagrii fcriptis, inter alia hæc habet: καὶ Ἑξακόσια γνωστικὰ προβλήματα *Scripfit prætera Gnoftica problemata fexcenta*. Totidem funt in Codice noftro, quæ Syris adpellantur. [illegible] *Capita Scientiæ fexcenta*: nimirum, [illegible] *Centuriæ fex*, quarum *prima* incipit fol. 22. [illegible] Adnotatio, fol. 59. a terg. [illegible] *Explicit Centuria prima, quæ caret decem Capitibus*. Sic enim in hoc Codice unaquæque ex fex Centuriis, complectitur Capita dumtaxat nonaginta. Reliqua autem uniufcujufque Centuriæ Capita decem poftrema, quæ univerfim fexaginta numerantur, a Babæo in fine hujus Expofitionis, fingulari commentario illuftrantur.

IV. *Centuria fecunda*, fol. 59. a terg. [illegible] Capita xc. ut fupra. Adnotatio, fol. 89. a terg. [illegible] *Explicit Centuria fecunda, quæ caret decem poftremis Capitibus*.

V. *Centuria tertia*, fol. 89. a terg. [illegible] Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 126. a terg. [illegible] *Explicit Centuria tertia, quæ caret decem poftremis Capitibus: fimulque explicit Pars prima expofitionis Centuriarum beati Mar Evagrii, quam compofuit concifo ftylo Rabban Mar Babæus Cœnobiarcha Cœnobii Rabban Mar Abraham, quod in monte Izala, fitum eft*. Babæi itaque expofitio in Centurias Evagrii, dividitur in duas Partes, quarum Prima continet tres priores Centurias, altera vero tres pofteriores.

VI. *Pars fecunda Centuriarum Beati Mar Evagrii, authore eodem Rabban Mar Babæo Cœnobiarcha Cœnobii Montis Izala*. Centuria quarta. [illegible] fol. 126. a terg. Init. [illegible] Adnotatio, fol. 156. a terg. [illegible] *Explicit fuccincta explicatio Centuriæ quartæ*.

VII. *Centuria quinta*. [illegible] fol. 156. a terg. initium. [illegible] Adnotatio, fol. 178. a terg. [illegible] *Explicit expofitio Centuriæ quintæ, quæ caret poftremis decem Capitibus*.

VIII. *Centuria fexta*. [illegible] fol. 178. a terg. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 205. a terg. [illegible] *Explicit fuccincta expofitio Centuriarum Mar Evagrii*.

IX. *Expofitio Capitum fexaginta, quæ ex Centuriis fex fuperfuere*. [illegible] fol. 205. a terg. Initium. [illegible] In margine hæc Capita *Gnoftica* vocantur. [illegible] Adnotatio, fol. 229. a terg. [illegible] *Explicit expofitio horum fexaginta Capitum, quæ ex Centuriis Mar*

Evagrii abscissa sunt, quæque exposita sunt & illustrata a Rabban Mar Babæo: simulque explicit Pars secunda Centuriarum Beati Mar Evagrii, expositarum breviter ab eodem Rabban Mar Babæo Cœnobiarcha Montis Izala.

X. Ejusdem Babæi *Oratio adversus eos, qui dicunt:* Sicuti Anima & Corpus una sunt persona; ita Deus verbum & homo, una persona. [illegible] fol. 229. a terg. Initium. [illegible] In hac Oratione Babæus Nestorianum se ostendit, sic tamen, ut (id quod Chaldæi Nestoriani hodieque sentiunt) vocem [illegible] *Knuma*, quæ *hypostasim* & *personam* significat, diversam faciat a voce [illegible] *Parsopa*, quæ ex Græco *Prosopon* est desumta: adeoque in Christo Domino adfirmet, *duas esse* [illegible] *Naturas & Hypostases*, & unam [illegible] *Parsopam*, id est, *Prosopon*. Vide, quæ de hoc Nestorianorum errore sunt a nobis observata Tom. 4. Bibl. Orient. a pag. 210. Porro Ebedjesus Sobensis in Catalogo hanc Babæi Orationem adpellat [illegible] *Librum de Unione*; de quo libro dictum est Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 95.

CLXXIX.

Codex in 4. bombycinus, constans foliis 113. literis Syriacis Nestorianorum exaratus, inter Orientales Codices, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Decimus quintus: quo continentur.

I. Symboli Nicani Expositio, authore anonymo Nestoriano. Titulus, fol. 1. [illegible] *Ope Domini nostri Jesu Christi scribere adgredimur Tractatum de Fide. Ac primum, de Fide Patrum* CCCXVIII. *qui in urbe Nicæa convenerunt tempore inclyti Imperatoris Constantini*. Initium. [illegible] In Christo Domino, ex inolito Nestorianorum errore, asseruntur duæ Naturæ, & duæ Hypostases, & unum Prosopon, & una Voluntas. Citantur Jahia filius Adi Jacobita, & Abulpharagius Benattibus Nestorianus. Quod argumento est, hunc Tractatum compositum fuisse post annum Christi 1043. quo laudatus Benattibus decessit, quemadmodum ostensum est a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 545. Est autem heic observanda Epocha nati Christi Domini, quam adstruit hujusce expositionis author Nestorianus, fol. 43. a terg. [illegible] *Contigit ejus nativitas nocte feriæ quartæ, diei* XXV. *mensis Canun prioris* [Decembris] *qui est mensis nonus Ebræorum, & tertius Romanorum, anno Alexandri Græci* CCCVIII. *Augusti Cæsaris* XL. *Herodis* XXX. *Adami quinquies millesimo, quadringentesimo nonagesimo*. Quæ fere omnia a communi Orientalium, ac præsertim Syrorum, sententia discrepant.

II. De *Deo*. [illegible] fol. 66. Initium. [illegible] Christianam fidem accepisse Orientales Chaldæos adfirmat, a Sanctis, Adæo, Mari, ac Thoma Apostolo.

III. De

III. De *Baptismo*. [illegible] f. 64. a terg. Initium. [illegible] Christum ait, a Johanne fuisse baptizatum. [illegible] *Mane feria sexta, die 6. Canun posterioris* (Januarii) *anno Græcorum* CCCVIII. Vide quæ de anno nati, baptizati, passique Christi Domini, tradit Georgius Arbelæ Episcopus in declaratione Ecclesiasticorum Officiorum, Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 521. & seqq.

IV. De *communi Resurrectione*. [illegible] fol. 69. Init. [illegible]

V. *Adversus eos, qui dicunt, Mariam esse adpellandam Dei genitricem, non matrem Christi*. [illegible] fol. 70. Initium. [illegible] Ex hoc Nestoriani hujusce tractatu, nec non ex Nicæni Symboli expositione, quæ *Fides Patrum* adpellatur, & in qua duas in Christo hypostases adstruit, colligitur, hunc Tractatum non alium esse ab eo, de quo Synodus Diamperensis, Actione 3. Decreto XIV. num. LIII. pag. 96. de Libris Nestoriana hæresi infectis, sic ait. *Item Librum, qui dicitur Patrum, in quo habetur; B. Virginem non esse, nec appellari debere Matrem Dei: Patriarcham Babylonicum Nestorianorum, Caput esse universalis Ecclesiæ a Christo institutum: Ignem Inferni non esse verum, sed spiritualem: Hæreticum esse dicere, Deum natum fuisse, aut mortuum: In Christo duplex esse suppositum, & non tantum unum*.

VI. De eodem argumento, *adversus Severianos*, id est, Jacobitas. [illegible] fol. 71. a tergo. Initium. [illegible]

VII. *Adversus eos, qui dicunt, a nobis duos Filios adstrui*, fol. 72. a terg. [illegible] Initium. [illegible]

VIII. *Adversus hæreticos, qui unam in Christo naturam, unamque hypostasim profitentur*. [illegible] fol. 74. Initium. [illegible]

IX. De *Anima* [illegible] fol. 75. a terg. Initium. [illegible]

X. De *Christo Domino, ejusque naturis & hypostasibus: & unico prosopo*. [illegible] fol. 79. [illegible] Fol. 94. testimonium profert. [illegible] *ex Libro Diodori*. Fol. 98. a terg. de diversis Unionis modis ex Libro *Rabban Johannis Phenchensis*. [illegible]

XI. *Nestorii Capita* XII. Titulus, fol. 101. a terg. [illegible] *Item Sectio continens Capita* XII. *de Deo, deque ejus in corpore œconomia, auctore Mar Nestorio Patriarcha, de fide Orthodoxa*. Initium. [illegible] Hæc XII. Nestorii Capita Syriace & Latine edita sunt a nobis Tomo 4. Bibliothecæ Orientalis, a pag. 199.

XII. Ejusdem Nestorii, *Tria de Christo Domino testimonia*. [illegible] fol. 104. Initium. [illegible]

[illegible]

XIII. *Enarratio de hæresibus, quæ in Ecclesia Occidentali exortæ sunt, usque ad Synodum Ephesinam*. [illegible] fol. 104. a terg. Initium. [illegible] Fabulis scatet hæc anonymi Nestoriani narratio, ac præsertim ubi de S. Cyrillo, deque Nestorio disserit.

XIV. *Canones duo*. [illegible] fol. 111. Primus, de Sacerdote, qui cum uxore sua concubierit: alter de Laico, qui Communionem in die Paschatis non acceperit. Integram Libelli hujus summam vide Tom.3. Bibl. Orient. pag. 280. & seq.

Adnotatio Librarii, fol. 111. a tergo. [illegible] " Explicit Liber expositionis fidei. Laus Deo, „ & super nos misericordia & clementia ejus in secula. Absolutus autem „ est Liber hic mense Thamuz [*Julio*] die 8. feria 5. Anno Græcorum „ 2014. (*Chr*. 1703.) Laus perpetua ei, qui nunquam deficit. Exaratus vero „ fuit in benedicta civitate Mosul, Apostoli prædicatione munita: quam „ Deus custodiat; scriptus autem diebus Patris Patrum, principis Pastorum, „ Capitis Pontificum ... Mar Eliæ Catholici Patriarchæ Orientis ... Exaravit „ hunc Librum humilis & peccator, nomine Diaconus, Hormisdas Cyriaci „ filius, Ascari fabri ferrarii filii, de urbe Mosul. „ In fine, a fol. 112. a terg. ad fol. 114. Arabico sermone & charactere descripta legitur: Adnotatio de signis Zodiaci, de Lunæ & Solis Cyclo, deque anni Solaris & Lunaris diebus; cujus initium. [illegible]

CLXXX.

Codex in 8. bombycinus, foliis 81. constans, Syriacis Nestorianorum literis exaratus, inter Codd. Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Septimus: quo continentur.

I. Apologia *pro Apocalypsi Pauli Apostoli*. [illegible] fol. 1. Avulsis prioribus tribus foliis, deest initium. Incipit. [illegible] Authoris nomen haud exprimitur. Videtur tamen esse *Gabriel Metropolita Mosul*, Nestorianus, cujus Carmen post hanc supposititiam Apocalypsim exstat.

II. *Apocalypsis Pauli Apostoli*, Titulus, fol. 4. a tergo. [illegible] *Item ope Dei, scribo Apocalypsim admirabilem Pauli Apostoli Divini*. Initium. [illegible] *Et factus est ad me sermo Domini, dicens: Fili hominis, vade & dic orbi terrarum: usquequo peccatis?* Johannes Albertus Fabricius in Codice Apocrypho novi Testamenti,

menti, edito Hamburgi 1719. a pag. 943. veterum recentiorumque testimonia profert de commentitia Pauli Apocalypsi; ac præsertim Hermiæ Sozomeni, qui lib. 7. hist. Eccl. cap. 19. narrat: *Eam vero, quæ nunc quasi Pauli Apostoli*, ἀποκάλυψις, *Revelatio circumfertur, quam nullus veterum agnovit, plurimi ex Monachis valde commendant. Quidam autem affirmant, hujus, de quo agimus Imperatoris* (Theodosii Magni) *temporibus, repertum esse hunc Librum. Ajunt enim apud Tarsum Ciliciæ in ædibus Pauli arcam marmoream, Deo revelante, sub terram inventam esse, in qua hic Liber esset reconditus. Mibi vero hac de re percontanti, falsum id esse dixit Cilix quidam Presbyter Ecclesiæ Tarsensis, quem quidem jam grandævum esse, ipsa canities indicabat. Aiebat autem, se nihil ejusmodi apud ipsos gestum comperisse, ac suspicari, ne id ab hæreticis confictum esset*. Eadem ex Sozomeno repetit Nicephorus lib. XII. cap. 34. Ex quo Sozomeni & Nicephori testimonio colligitur, hanc ipsam esse, quæ dicitur, Pauli Apocalypsim Syriacam: temporibus nempe Theodosii Magni confictam, & apud Tarsum Ciliciæ urbem (uti nugantur qui illam confinxere) reconditam & inventam. Sic enim in Codice nostro, postquam e Raptu suo Paulus ad seipsum rediisse fingitur, fol. 38. legitur. [illegible] „ Ego autem Paulus redii in meipsum, & cognovi atque intellexi quidquid vidi, „ & scripsi in Volumine. Quandiu vero in vivis fui, non placuit mihi, my„ sterium istud revelare; sed ipsum scripsi, & recondidi sub pariete domus „ cujusdam viri fidelis, apud quem degebam Tarsi in urbe Ciliciæ. Quum „ autem ex hac temporaria vita migravi, sic mihi Dominus dixit: Paule, „ hæc omnia ostendi tibi, ut ea sub pariete domus reconderes. Verum mit„ te, & revela hæc, ut ea legant homines. & convertantur ad viam veri„ tatis, neque ad hosce amaros cruciatus veniant. Sic autem inventa est hæc „ Apocalypsis, quum Sanctus hic Apostolus Paulus in urbe Ciliciæ Tarso in „ domo cujusdam nobilis viri fidelis degeret. Apparuit viro illi Angelus „ Domini in somnis, dicens: Demolire fundamentum hujus domus, & quid„ quid inveneris, tolle. Quod quum vir ille non intellexisset, neque in-

„ men-

„ mentem revocasset (existimabat enim vanum esse somnium) secundo apparuit ei idem Angelus, urgens eum dicensque: Demolire domum hanc a fundamentis, & vide quidquid ibi repereris, illudque accipe, & palam fac hominibus, ut a via mala ad vitam revocentur. Tum vero surrexit vir ille cum magna alacritate, evertitque domum illam, usque ad fundamenta, fodiensque reperit arcam marmoream, in qua erat hæc Apocalypsis, quam vidit, scripsitque sanctus beatus divinusque Apostolus Paulus, & hæc Sandalia, quæ in pedibus suis gerebat, tempore Orationis, nec non ejusdem Stola, in qua eadem Apocalypsis erat involuta. Quæ quum invenisset, ita uti obsignata erant, ad Præsidem attulit, existimans, aurum ibi esse reconditum. Præses autem illam videns esse obsignata, misit ad Imperatorem Theodosium; qui soluto sigillo, aperuit, viditque in Volumine sic scriptum, &c. „ Hæc idcirco sunt a nobis recitata, ut planum manifestumque fiat, primum quidem, suppositititiam istam Apocalypsim non aliam esse ab ea, de qua Sozomenus & Nicephorus loc. cit. deinde eandem esse plane diversam ab illis Apocryphis Pauli Visionibus, de quibus loquuti sunt Patres & Scriptores, tamquam Theodosii Magni tempora antecedentibus. Sic enim Epiphanius Hæres. 18. cap. 38. de Cajanis hæreticis scribit: *Quin alium insuper Pauli Apostoli nomine libellum excogitarunt, plenum rebus, quæ eloqui nefas est. Hunc & ii, quos Gnosticos vocant, adhibere solent, quod Pauli Anabaticum vocant, cujus suppositiitii operis ansam ex eo ceperunt, quod Apostolus ipse testatur, se in tertium usque conscendisse cælum, arcana ibidem audisse verba, quæ non licet homini loqui. Hæc autem, inquiunt, arcana illa verba sunt.* Et Michael Glycas Par. 2. Annalium pag. 120. *Circumfertur apud Cajanos Liber, quem Anabaticum ad Ascensum vocant. Continentur hoc ea, quæ Paulus id temporis conspexerit, quo in cælum tertium ascendit. Retinent hunc illi librum, non animadvertentes, Paulum profiteri, se tum verba quædam audisse, quæ linguis humanis efferri sit nefas.* Hinc recte admonet Fabricius lib. cit. pag. 945. not. E. *In Anabatico deliria Gnostica, in Apocalypsi præcepta vitæ Monasticæ comprehensa fuisse videntur. Licet utraque pro eodem scripto habet Christianus Lupus ad Tertullian. de præscript. pag. 342.* Aliam enim fuisse, & diversi argumenti Apocalypsim seculo quarto, ut supra dictum est, confictam, colligitur etiam ex S. Augustino, qui Tractatu 98. in Johannem sic de ea scribit. *Quidem spiritualium ad ea pervenerunt, quæ non licet homini loqui; qua occasione vani quidam Apocalypsim Pauli, quam sane non recipit Ecclesia, nescio quibus fabulis plenam, stultissima præsumptione finxerunt, dicentes, hanc esse, unde dixerat, raptum se fuisse in tertium cælum, & illic audisse ineffabilia verba, quæ non licet homini loqui. Utcumque illorum tolerabilis esset audacia, si se audisse dixisset, quæ adhuc non licet homini loqui. Quum vero dixerit, quæ non licet homini loqui, isti, qui sunt, qui hæc audeant impudenter & infeliciter loqui?* Statim ergo ac fabula illa de reperta Pauli Apocalypsi, in Cilicia excogitata fuit, ad Africam usque volitavit.

III. *Gabrielis Metropolitæ Mosul*, cognomento *Kamsa*; Carmen, cui titulus, fol. 41. ܬܘܒ ܒܗ ܒܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܟܬܒܢܐ ܐܢܐ ܡܐܡܪܐ ܕܣܝܡ ܠܦܝܠܣܘܦܐ ܪܘܚܢܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܡܘܨܠ ܡܕܝܢܬܐ. ܗܘ ܕܡܬܩܪܐ ܩܡܨܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܒܝܬ ܩܘܩܐ. *Eadem Dei ope scribo Cantum compositum a spirituali Philosopho Mar Gabriele Metropolitano Mosulanæ urbis, qui Kamsa nuncupatur, quum esset Monachus in Cœnobio Mar Sabarjesu in Beth-*

Beth-Koke. *Domine adjuva propter tuam clementiam*. Initium [illegible] In hoc Carmine, postquam Gabriel de mundi creatione, deque Incarnatione & œconomia Verbi, necnon de prædicatione Apostolorum, & de laudibus Patrum atque Doctorum disseruisset, Encomium Sabarjesu, ejusque gesta describit. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 566. ubi hunc Gabrielem anno Chr. 1318. decessisse observatum est.

C L X X X I.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 199. Syriacis Chaldæorum literis exaratus, a librario Johanne Diacono nobis dono datus, & a nobis Bibliothecæ Vaticanæ addictus: quo continetur.

JOSEPHI, hujus nominis SECUNDI, Chaldæorum Orthodoxi Patriarchæ, qui ex Episcopo Amidæ, anno Chr. 1693. Patriarcha creatus, decessit anno 1714. Opus inscriptum, *Speculum tersum*, adversus sui temporis suæque gentis Nestorianos: necnon Photianos Græcos, & Syros Jacobitas, atque Armenios. Titulus, fol. 1. [illegible] *Liber inscriptus Speculum tersum: Opus miseri ac humilis Josephi Secundi Patriarchæ Chaldæorum; orate pro eo, carissimi, propter Dominum nostrum*. Index eorum, quæ hoc Libro continentur, [illegible] fol. 1. a tergo.

Præfatio Authoris, fol. 4. a tergo. [illegible] *Ope Sanctæ Trinitatis scribere adgredimur Librum, cui titulus, Speculum, authore humili Josepho Secundo Patriarcha Chaldæorum, de oppido Telcepha, ditionis Mosulanæ. Domine adjuva me, & ad exitum me perducito. Præfatio Authoris*. Initium. [illegible] *Laudes sine termino, gratiarumque actiones sine macula, Patri, ex quo omnis Paternitas, & Filio, cujus propria est Filiatio, & Spiritui Sancto, qui ex utroque habet processionem*. Præfationis loco, Josephus hæc de se ipse enarrat, quæ quum a nobis Syriace Tomo 3. Biblioth. Orientalis, pagina 603. sint exhibita, Latine tantum heic damus.

„ Ego Josephus Secundus (*inquit fol. 197. a tergo.*) Dei gratia Chaldæorum
„ Patriarcha, patriam habui Telcepham oppidum in ditione urbis Mosul, na-
„ tus anno Græcorum 1978. [*Chr. 1667.*] piis & orthodoxis parentibus. Pa-
„ ter Giomaa (*Parasceuius*) mater Samone fuit, cognomentum familiæ *Beth-*
„ *Maruf*, id est, de Nobilibus. Educatus itaque in patria mea, Syriacos Co-
„ dices legere & intelligere ab eruditis atque orthodoxis præceptoribus do-
„ ctus fui: ibidem Diaconi gradum circa annum quartumdecimum accepi.
„ Quum autem annum vigesimum secundum attigissem, ex prædicto oppido
„ Amidam urbem, alio nomine Diar-Bacr dictam, profectus sum, eodemque
„ anno Presbyter a Divino Præsule Mar Josepho Primo, quum sub ejus disci-
„ plina viverem, sum ordinatus. Evoluto biennio, idem Præsul me Metro-
„ politam creavit: mox post alterum biennium, Patriarcham etiam consecra-
„ vit, & in proprio Throno collocavit: ipse Amida discessit, Romamque pe-
„ tiit, ibidem reliquum vitæ suæ curriculum completurus. „ Ne mireris,

Lector, quod Josephus iste anno ætatis 14. Diaconus, 22. Presbyter, 24. Episcopus Metropolita, 26. gentis Chaldæorum Amidæ degentium Patriarcha sit creatus. Nam Josephus, qui primus fuit apud Amidam orthodoxus institutus Chaldæorum Patriarcha, etsi Catholicæ fidei fuit tenacissimus, ex inolito tamen apud Nestorianos errore, neque præscriptam a sacris Canonibus ætatem, neque Interstitia servabat. Vide quæ de hujusmodi contra Canones agendi ratione Nestorianorum sunt a nobis observata Tom. 4. Bibl. Orient. pag. 335. num. 2. & seq. Sed redeundum est ad Josephum Secundum. „ Ab ejus (*hoc* „ *est*, *Josephi Primi*) discessione, Arabicis literis operam dare orsus sum, & „ Ismaelitarum Scholas frequentare, quod nulla Christianis in Oriente pa„ teret Schola. In prædictis itaque Tajorum (*Arabum scilicet*) Scholis, Lo„ gicam, Physicam, atque Metaphysicam, postremam scilicet Philosophiæ „ partem, quæ est Theologia omnium Scientiarum complementum, didici; „ [*Discant hinc, qui Mahometanos Philosophicis scientiis operam dare negant*;) Et „ nisi Deus fuisset adjutor meus, vivus fortasse in Infernum descendissem eo„ rum caussa, quæ legendo hauseram ab iis, qui extra gregem nostrum vi„ vunt. Interea dum literis vaco, sex Libros ad utilitatem carissimorum fra„ trum composui, quorum primus est Tractatus utilis, cui titulus, Gaudium „ justorum, & medicina peccatorum, quem ex Arabico Syriacum feci. „ Secundus, Lampas lucis inscribitur, quem itidem ex Arabico in Syria„ cum converti. Tertius est Ecclesiasticus Codex, in quo Officia Sanctorum „ quatuor ordinavi, festi scilicet Circumcisionis Domini, & Sancti Phetio„ nis, atque Transitus Beatæ Virginis, ejusdemque Nativitatis. Quartus, in „ quo Carmen composui, eo ordine, ut singulæ strophæ octo versus conti„ neant, & singula disticha in unum rithmum, seu modulum desinant, tra„ ctavique de præstantia vitæ Anachoreticæ & Cœnobiticæ. Quintus Dialc„ cticæ liber ex Arabico in Syriacum conversus, cui brevem expositionem „ Syriace adjeci. Hoc vero anno Græcorum 2014. Christi 1703. hunc, quem „ præ manibus habeo, Librum composui, quem Speculum tersum inscripsi, „ protestans, me profiteri & credere ea, quæ manus & digiti mei in hoc Codi„ ce de rebus Fidei scripsere: & hæc est fides mea, & mea confessio, atque „ in spe hujus fidei, mortem expecto: quoniam mihi certum est; nullam o„ mnino cuipiam, absque illa, salutem fore. Deum interea oro, ne me ab „ ista fide separari permittat usque ad extremum spiritum, neque eos, qui„ bus lumen Christi affulsit. Amen. „ Liber dividitur in Capita IV. & unumquodque Caput in Sectiones, Videlicet,

Caput I. *Quod Ecclesia Romana est caput Ecclesiarum omnium: atque adeo Dominus noster Papa est Pater universalis omnium Christianorum: & quod fieri nequit, ut eadem Romana Ecclesia in rebus fidei aberret*. Titulum Syriacum vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 605. Continet Sectiones IV. Incipit, fol. 6. a terg. [illegible] Ubi a fol. 24. ad f. 39. Series chronologica exhibetur Romanorum Pontificum, a S. Petro Apostolorum principe, usque ad Clementem XI.

Caput II. *Adversus Nestorianos, Confessionis nostræ filios, deque brevi expositione fidei Ecclesiæ Romanæ, & quod hæc est vera fides*. Continet Sectiones III. Initium fol. 45. a tergo. [illegible] Statuit,

tuit duas in Christo Naturas, duas Voluntates, duas Operationes; unam vero Hypostasim & unam Personam: Beatam autem Virginem Mariam vere esse Deiparam: & admittendas esse quatuor Oecumenicas Synodos, Nicænam scilicet, Constantinopolitanam, Ephesinam, & Chalcedonensem.

Caput III. *De Incarnatione, adversus omnes hæreticos in genere, sed potissimum adversus Jacobitas, & Armenios, qui unam in Christo naturam, unamque voluntatem confitentur*, Sectiones v. Init. f. 84. a terg. [illegible]

Caput IV. *De Orthodoxa Romanæ Ecclesiæ Doctrina, deque diversis hæreticorum in fide erroribus*, Sectiones iv. Initium, fol. 149. [illegible] Primum quidem adversus Photianos, ostendit, Spiritum Sanctum ex Patre Filioque procedere; necnon præsentem Sanctorum beatitudinem, & peccatorum in Inferno damnationem. Mox respondet ad ea, quæ ab ipsis Græcis Photianis opponuntur. 1. De Lumine Sabbathi Sancti. 2. De quotidiana Liturgia, quæ juxta ritum Romanæ Ecclesiæ celebratur. 3. De communione laicorum sub unica specie. Demum adversus Nestorianos, capita xi. reprehensionum ponit. 1. Quod apud ipsos Sacramentum Confessionis auricularis fere abrogatum est. 2. Quod nisi certis diebus, Sacramentum Baptismi pueris non administratur: ex quo fit, ut plures sine Baptismo decedant. 3. Quod carent Sacramento Confirmationis. 4. Quod verba Christi, *Hoc est Corpus meum*, &, *Hic est Sanguis meus*, in Liturgia omittuntur. 5. Quod uvæ passæ liquorem pro vino in Eucharistia usurpant. 6. Quod Fermentum ex Apostolis ad ipsos continua, nec interrupta successione derivatum comminiscuntur. 7. Quod Nestorianorum Patriarcha Liturgiam operto capite celebrat. 8. Quod placentam nomini B. Virginis in Liturgia offerunt, eamque Corpus esse ejusdem B. Virginis Mariæ dicunt. 9. Quod gradus consanguinitatis, & affinitatis in contrahendo Matrimonio non observant. 10. Quod Presbyteri post susceptum sacrum Presbyteratus ordinem, uxores ducunt. 11. Quod vespere feriæ quartæ & sextæ carnibus vescuntur, & die Dominico Jejunium Quadragesimale inchoant.

Adnotatio Librarii, fol. 198. a tergo. [illegible] *Explicit Liber inscriptus, Speculum tersum; opus excelsi Patris nostri Mar Josephi Secundi, Patriarchæ Chaldæorum, anno Domini millesimo septingentesimo decimo quinto.*

Adnotatio altera Arabica, ibidem. [illegible] „ Misit hunc Librum Diaconus Johannes filius Diaco-

„ ni Josue ; idque eo consilio, ut beneficio Sanctæ Ecclesiæ typis imprimatur. Sin autem contingat, ut non imprimatur, in Sancti Petri Bibliotheca „ (*sic Vaticanam adpellat*) servetur, usquequo adsint missi a Domino, qui eum „ typis edendum curent. Siquis autem illum usurpaverit, & ad eum, ad „ quem missus est, non detulerit, noverit, se in Dei vin lictam incursurum. „ Atque idcirco hæc verba in fine Codicis descripsimus; fieri enim potest, ut „ Epistola, quam mittimus, pereat : (*scripsit enim ad nos hac de re humanissimas literas*) hæc vero verba ad futuram memoriam maneant. Ego autem „ Diaconus Johannes filius Diaconi Josue, rogo sacram Congregationem, ut, „ si hic Liber typis imprimatur, ne meum nomen in eodem adponatur; primo quidem, quia ego non sum ejusdem Libri author; deinde, ne hanc „ laudem mihi immerito vendicem: denique quia vereor, ut hæretici molestiam mihi inferant. Ideirco pater noster Mar Josephus Tertius (*Josephi* „ *hujus Secundi proximus successor*) detrectabat illum tradere, ne Authoris nomine imprimeretur. Nos vero eundem Tibi, illustris Domine, mittimus, „ ut quemadmodum tibi Deus inspiraverit, sic facias. „ Ita ad nos Johannes Diaconus perscripsit.

CLXXXII.

Codex in f. bombycinus, constans foliis 278. Syriacis Nestorianorum literis elegantissime exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Vigesimus primus: quo continentur,

EMMANUELIS DOCTORIS, Magistri Scholæ S. Gabrielis, quæ in superiore Cœnobio Mosulano sita est, *Carmina* XXVIII. Titulus, f. 1. metro heptasyllabo. [illegible] *Ope tua, Domine seculorum, creator animarum & spirituum, scribo Carmina circumscripta, Libri de opere sex dierum, authore Dei amante Rabban Mar Emmanuele, Interprete Scholæ Mar Gabrielis, Cœnobii superioris apud urbem Mosul*. Author vivebat anno Christi 963. ejusque fit diserta mentio in Catalogo Ebedjesu Sobensis, his verbis: ܥܡܢܘܐܝܠ ܡܠܦܢܐ ܟܬܒ ܟܬܒܐ ܕܫܬܬ ܝܘܡܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܡܫܘܚܐ ܘܡܬܥܕܝܬܐ ܘܦܘܫܩܐ *Emmanuel Doctor scripsit Librum de opere sex dierum, ligata numeris oratione: & Documenta, & Commentaria*. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 277.

Carmen I. in illud, *In principio erat Verbum*. [illegible] & in illud, *Verbum caro factum est, & habitavit in nobis*, fol. 1. Initium. [illegible] Agit de Incarnatione Verbi, Nestorianum dogma tradens de duabus Christi Hypostasibus.

Carmen III. De opere sex dierum: & primum de Angelis, & Luce, opere primæ diei, seu Dominicæ. [illegible] fol. 6. a t. Init. [illegible] Adnotatio Librarii, ibid. [illegible] *Scito, Domine Lector, me non reperisse in Autographo Carmen secundum*. Atque idcirco hoc ipsum Carmen, quod de Angelis deque Luce inscribitur, in Codice nostro *Tertium Carmen* dicitur. Et sic de reliquis.

Car-

Carmen IV. Operis sex dierum, de Firmamento, quod die secunda creatum fuit. [illegible] fol. 21. a terg. Initium. [illegible]

Carmen V. Operis sex dierum: de Mari, quod die tertia conditum fuit. [illegible] fol. 28. a terg. Initium. [illegible]

Carmen VI. De opere tertiæ diei, deque plantis & arboribus. [illegible] fol. 37. a terg. Initium. [illegible]

Carmen VII. De opere tertiæ diei, deque Paradiso. [illegible] fol. 43. a terg. Initium. [illegible]

Carmen VIII. De Luminaribus, opere quartæ diei. [illegible] f. 51. a terg. Initium. [illegible]

Carmen IX. De opere quintæ diei, de animantibus & reptilibus, quæ in aquis, & in mari sunt: deque volatilibus. [illegible] fol. 67. Initium. [illegible]

Carmen X. De opere sextæ diei, deque animantibus. [illegible] fol. 78. Initium. [illegible]

Carmen XI. De homine, qui creatus est die sexta, deque anima rationali, quæ in eo inspirata fuit. [illegible] fol. 88. Initium. [illegible]

Carmen XII. De Adamo, deque Heva ex ejus membris formata. [illegible] fol. 100. a terg. Initium. [illegible]

Carmen XIII. De præcepto, quod Adamo impositum fuit, & quod Adamus violavit. [illegible] f. 110. Initium. [illegible]

Carmen XIV. De pœna Adamo, Hevæ, & Serpenti inflicta. [illegible] fol. 122. a tergo. Initium. [illegible]

Carmen XV. De Sabbatho. [illegible] fol. 133. Initium. [illegible]

Carmen XVI. De Resurrectione, deque symbolo septem dierum. [illegible] fol. 142. Initium. [illegible]

Carmen XVII. De libero hominis arbitrio, deque Patribus & Patriarchis, usque ad Christi adventum. [illegible] fol. 149. Initium. [illegible]

Carmen XVIII. De adventu Christi. [illegible] f. 156.

f. 156. Initium. [Syriac]

Carmen XIX. De visione Mosis in monte Sinai: & in illud, *Non me videt homo, & vivit*. [Syriac] fol. 164. Initium. [Syriac]

Carmen XX. De dispensatione Christi. [Syriac] fol. 174. Initium. [Syriac]

Carmen XXI. De miraculis & signis, quæ Christus patravit. [Syriac] f. 188. a t. Initium. [Syriac]

Carmen XXII. De verbis & sermonibus Christi. [Syriac] fol. 198. Initium. [Syriac]

Carmen XXIII. Item de verbis & doctrina Christi. [Syriac] f. 209. Init. [Syriac]

Carmen XXIV. Item de doctrina & verbis Christi. [Syriac] fol. 219. Initium, [Syriac]

Carmen XXV. De veritate Christianæ Fidei. [Syriac] fol. 230. Initium. [Syriac]

Carmen XXVI. De resurrectione Corporum. [Syriac] fol. 239. a terg. Initium, [Syriac]

Carmen XXVII. De Anima post resurrectionem ad corpus regressa. [Syriac] fol. 248. a terg. Init. [Syriac]

Carmen XXVIII. De retributione, deque vita æterna. [Syriac] fol. 259. Initium. [Syriac]

Adnotatio Librarii, fol. 268. [Syriac] *Explicit ope Domini nostri hic Liber de opere sex dierum*.

Carmen XXIX. De Baptismo. [Syriac] fol. 268. a terg. Initium. [Syriac]

Adnotatio Librarii, fol. 273. [Syriac] *Explicit ope Domini Dei nostri Liber hic de opere sex dierum. Inchoatus autem, absolutusque fuit mense benedicto Scebat* (Februario) *die* 18. *feria* 3. *Anno Græcorum* 2018. [Christi 1707.] *Exaratus vero fuit diebus Patris Patrum & principis Pastorum Mar Eliæ Catholici Patriarchæ Orientis omniumque finium ejus. Scripsit autem, imo corrupit folia hæc, Diaconus Johannes, filius Presbyteri Eliæ, de benedicta civitate Mosul*. Adnectitur.

Tabu-

Tabula ad inveniendum Pascha, & festa mobilia, a fol. 274. ad f. 278.

CLXXXIII.

Codex in fol. bombycinus, foliis constans 367. Syriacis Chaldæorum, seu Nestorianorum literis nitidissime exaratus; inter Codices Orientales ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Vigesimus: quo continentur,

Eliæ Episcopi Pheroz-Sapor, sive Anbaræ, Carmina Theologica, in tres Partes distributa, quæ in varia Carmina & Centurias abeunt. Vivebat author circa annum Christi 920. sub Patriarcha Abrahamo: quem inter & ipsum Eliam nonnullas contentiones exarsisse, ex Amri historia observatum est Tom. 3. Bibliothecæ Orientalis pag. 258. ubi ejusdem Eliæ inter Syros Scriptores mentio occurrit in Catalogo Ebedjesu Sobensis, in hæc verba. [Syriac text] *Elias Anbaræ composuit tres Tomos ligata oratione, & Sermones Paracleticos, cum Epistolis, & Apologiam, & Interpretationes.* Titulus, fol. 1. [Syriac text] *Ope Dei nostri ab omnibus adorandi, Patris & Filii, & Spiritus Sancti, scribimus Capita Scientiarum disputatarum ab amatoribus doctrinæ: quæ composita sunt tamquam in compendium a quodam peregrino, Elia nempe, ministro Ecclesiæ Pheroz-Sapor, quæ & Anbara dicitur, in ordine Episcopali.*

Pars prima, continet Carmina tria. Carmen I. sistit Centurias decem: quarum Prima. [Syriac text] fol. 1. Initium. [Syriac text] Adnotatio, fol. 5. a t. [Syriac text] *Explicit Centuria prima Carminis primi.* Centuria secunda Carminis primi. [Syriac text] ibid. Initium. [Syriac text] Adnotatio, fol. 9. [Syriac text] *Explicit Centuria secunda Carminis primi.* [Syriac text] Centuria tertia ejusdem primi Carminis, authore eodem Elia Episcopo. Initium fol. 9. [Syriac text] Adnotatio, fol. 12. a tergo. [Syriac text] *Explicit Centuria tertia Carminis primi.* [Syriac text] Centuria quarta ejusdem Carminis primi, eodem authore Elia Episcopo. Initium. [Syriac text] Adnotatio, fol. 16. [Syriac text] *Explicit Centuria quarta Carminis primi.* [Syriac text] Centuria quinta ejusdem Carminis primi, eodem Episcopo authore. Initium. [Syriac text] Adnotatio, fol. 20. [Syriac text] *Explicit Centuria quinta.* [Syriac text] Centuria sexta ejusdem Carminis primi, eodem Episcopo authore, fol. 20. Initium. [Syriac text] Adnotatio, fol. 23. a tergo. [Syriac text] *Explicit*

eit Centuria sexta Carminis primi. [illegible] Centuria septima Carminis primi, eodem Episcopo authore, fol. 23. a tergo. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 27. [illegible] *Explicit Centuria septima Carminis primi.* [illegible] Centuria octava Carminis primi, eodem authore. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 30. a tergo. [illegible] *Explicit Centuria octava Carminis primi.* [illegible] Centuria nona Carminis primi, opus ejusdem Episcopi. Initium, fol. 30. a terg. [illegible] Adnotatio, fol. 34. a tergo. [illegible] *Explicit Centuria nona Carminis primi.* [illegible] Centuria decima ejusdem Carminis primi. Initium, fol. 34. a tergo. [illegible] Adnotatio, fol. 38. [illegible] *Explicit, ope Domini nostri, Carmen primum, quod continet decem Centurias Capitum; universim autem eo comprehenduntur mille Strophæ, & unaquæque Stropha continet quatuor versus. Ora, Lector, pro misero peregrino Christi, qui hoc Carmen composuit: ut nempe opera sua verbis consentiant, actiones carminibus, conversatio sermonibus.*

Carmen secundum, continet Centurias quinque: unaquæque Centuria, centum capita: unumquodque caput, duas strophas. [illegible] fol. 38. Centuria prima Carminis secundi. [illegible] Init. [illegible] Centuria secunda Carminis secundi, fol. 45. a terg. [illegible] Initium. [illegible] Centuria tertia Carminis secundi. [illegible] fol. 52. a terg. Initium. [illegible] Centuria quarta Carminis secundi. [illegible] fol. 59. a terg. Init. [illegible] Centuria quinta Carminis secundi. [illegible] fol. 67. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 74. [illegible] *Explicit ope Dei Carmen secundum hujus Libri, quo continentur quinque Centuriæ, & mille Strophæ, quæ sunt quingenta Capita.*

Carmen tertium, continet Centurias quatuor, unaquæque Centuria capita centum, unumquodque caput strophas tres. [illegible] fol. 74. Centuria prima Carminis tertii. [illegible] ibid. Initium. [illegible] Centuria secunda Carminis tertii. [illegible] fol. 85. Initium. [illegible]

[illegible] Centuria tertia Carminis tertii. [illegible] fol. 95. a terg. Initium. [illegible] Centuria quarta Carminis tertii. [illegible] fol. 106. a terg. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 117. a terg. [illegible] ,, Explicit ope Domini nostri Pars prima hujus
,, Libri, qua continentur Carmina tria, quæ conficiunt Centurias undeviginti,
,, Capita mille & nongenta, Strophas ter mille & biscentum: & Carmen qui-
,, dem primum complectitur Centurias x. unaquæque Centuria Capita cen-
,, tum, unumquodque Caput unam strophan: universim Capita hujus primi
,, Carminis sunt mille, & strophæ mille. Carmen secundum continet Centu-
,, rias quinque, unaquæque Centuria Capita centum, unumquodque Caput stro-
,, phas duas: universim Capita hujus secundi Carminis sunt quingenta, stro-
,, phæ mille. Carmen tertium continet Centurias quatuor, unaquæque Cen-
,, turia capita centum: unumquodque Caput strophas tres. Universim Capita
,, hujus tertii Carminis sunt quadringenta, strophæ mille & biscentum. Laus
,, creatori nostro est dicenda, Amen. Composuit hanc Partem, binasque alias
,, sequentes religiosus Elias Episcopus Ecclesiæ Dei, quæ est in Pheroz-Sapor,
,, seu Anbara, ad utilitatem eorum omnium, qui hoc sanctum Monasticæ vi-
,, tæ institutum amplectuntur.,,

Consequuntur excerpta quædam, quæ ad Eliam Anbarensem non spectant, sed a Librario huc intrusa sunt. I. [illegible] Psalmi quinque Davidis, qui sunt extra numerum Psalmorum. Gratiarum actio Davidis, fol. 117. [illegible] *Parvus fui inter fratres meos*. II. Oratio Ezechiæ, quum ab inimicis circumdaretur. [illegible] fol. 118. Initium. [illegible] *Elata voce laudate Deum: In Ecclesia multorum auditam facite laudem ejus*. III. Quando accepit populus potestatem a Cyro, ut in regionem suam reverteretur. [illegible] ibid. Initium. [illegible] *Domine clamavi ad te, exaudi me. Elevavi manus meas ad mansiones Sanctuarii sui*. IV. Dictus a Davide, quando pugnabat cum leone & lupo, qui oves e grege abstrahebant. [illegible] fol. 118. a tergo. Init. [illegible] *Deus meus Deus meus, in adjutorium meum intende: adjuva me, & salvum me fac. Libera animam meam ab occisore*. V. Dictus a Davide, quando gratias egit Deo, qui ipsum liberaverat a leone & lupo, quos ipse occidit. [illegible]

[illegible] fol. 119. Initium. [illegible] *Laudate omnes populi Dominum: laudate eum, & benedicite nomen ejus: quia liberavit animam electi sui de manibus mortis.* VI. Expositio quarundam vocum, quæ in libro Paradisi occurrunt. [illegible] fol. 119. VII. Narratio de Nestoriano & Jacobita. [illegible] ibid. Nugatur hujus narrationis author, Nestorianos ideo nullam Synodum admittere, quia apud ipsos Orientales Chaldæos nulla exstitit hæresis: nomen autem Nestorianorum male illis affictum fuisse, quum fidem non a Nestorio, sed ab Apostolis acceperint: tametsi Nestorium in eorum Patrum numero ipsi habeant, qui Apostolorum fidem prædicaverunt. De ridicula hac Nestorianorum jactantia vide quæ sunt observata Tom. 4. Biblioth. Orient. pag. 377.

Pars secunda Carminum Eliæ Episcopi, quæ Carmina tria complectitur. [illegible] fol. 119. a tergo. *Carmen primum*, continet Centurias tres, Centuria prima Carminis primi Partis secundæ. [illegible] fol. 120. Initium. [illegible] Centuria secunda Carminis primi Partis secundæ. [illegible] fol. 134. Initium. [illegible] Centuria tertia Carminis primi Partis secundæ. [illegible] fol. 148. a terg. Initium. [illegible]

Carmen secundum Partis secundæ, continet Centurias duas, Centuria prima. [illegible] fol. 163. Initium. [illegible] Centuria secunda Carminis secundi Partis secundæ. [illegible] fol. 180. a terg. Initium. [illegible]

Carmen tertium, Partis secundæ, sistit Centurias duas. Centuria prima. [illegible] fol. 198. a terg. Init. [illegible] Centuria secunda Carminis secundi Partis secundæ. [illegible] fol. 220. Initium. [illegible]

Pars tertia Carminum Eliæ Episcopi Anbaræ: [illegible] Absolvitur Carminibus quatuor, quorum *Primum* continet unam Centuriam, fol. 242. Initium. [illegible]

Carmen secundum, Partis tertiæ, continet Centuriam unam. [illegible] fol. 267. a terg. Initium. [illegible]

Carmen tertium, Partis tertiæ, continet Centuriam unam. [illegible] fol. 296. Initium. [illegible]

Carmen quartum, Partis tertiæ, continet Centuriam unam. [illegible] fol. 328. Initium. [illegible] Adnotatio, fol. 364. [illegible]

[illegible]
[illegible] *In hoc Capite* (centesimo nempe Carminis quarti) *Expliciunt decem millia strophàrum , & quadraginta millia versuum ; hæc autem quinque postrema Capita , extra numerum Capitum Carminis decimi sunt* . Initium . [illegible]
[illegible]

Adnotatio , fol. 366. [illegible]
[illegible] *Inchoatus est absolutusque hic Liber in tribus suis partibus , hac tertia Parte comprehensu ; summatim sunt ter mille & quadringentæ strophæ ; centum viginti & unum mille , & sexcenti versus , præter hat quinquaginta strophas , quæ sunt biscentum versus . Explicit ope Domini hic Liber Carminum , Sabbatho ad vesperas Dominicæ tertiæ Jejunii , cujus Antiphona , Si intres , mense Scebat* (Februario) *die* 20. *Anno Græcorum* 2014. (Chr. 1703.) *Exaratus autem fuit in oppido Alcus , quæ est patria Nahum Prophetæ , sito juxta sacrum Cœnobium Sancti Rabban Hormisdæ Persæ : cujus incolæ custodiantur ab omnibus noxiis occultis & manifestis , precibus Matris Lucis , & S. Johannis Baptistæ , Amen . Scriptus fuit diebus Patris Patrum , & Principis Pastorum Mar Eliæ Catholici Patriarchæ Orientis . Exaravit hunc Librum miser peccator Diaconus Gaspar , filius defuncti Presbyteri Danielis , filii Presbyteri Eliæ , filii Presbyteri Danielis , ex memorato oppido Alcus* .

V. Fragmentum ex Ecclesiastica historia , de *Sabarjesu* , hujus nominis *Primo, Chaldæorum Catholico Patriarcha*. [illegible] fol. 367. Initium . [illegible] *Missis Mauricius Romanorum Imperator ad Mar Sabarjesum Catholicum*. Non est silentio prætereundum , Eliam Anbaræ Episcopum in hoc Libro , qui [illegible] *Mimre* , id est , *Carmina* , inscribitur , Nestorianam hæresim de *duabus Christi hypostasibus* ubique propinare . Videntur proinde Patres Synodi Diamperensis , ejusdem Eliæ opus inter damnata opuscula designare , Actione III. decreto XIV. pag. 98. editionis Romanæ anni 1745. in hæc verba: *Item Librum , cui titulus Menra* (leg. Mimre) *ubi impie docetur , Christum Dominum esse tantummodo divini Verbi imaginem ; Deique substantiam , sive id quod hoc nomine significatur , habitare in ipso , veluti in templo ; deinde Christum , secundum tenere locum post Divinitatem , Deique socium factum fuisse* . Præterea in ea narratione , quæ supra indicatur de Sabarjesu Patriarcha , fabulosum est quod dicitur de Episcopo quodam a Mauricio Imperatore ad salutandum Sabarjesum misso , quum nempe vidisset , mutum puerum , precibus ejusdem Sabarjesu , loquelam divinitus recepisse , statim exclamasse : *Omnis gloria ejus ab intus* : nam externus Sabarjesu habitus admodum vilis erat .

CLXXXIV.

Codex in folio bombycinus, foliis constans 248. Syriacis Chaldæorum literis exaratus, inter Syriacos Codices Amidenses olim Septimus: quo continentur.

I. Georgii Uardæ Carmina in præcipuas Domini festivitates. Vivebat hic author anno Græcorum 1538. Christi 1227. quemadmodum observatum est a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 561. Quoniam autem Nestorianam sectam profitebatur, mirum non est, in ejus Carminibus Nestorianam hæresim inspersam fuisse. Quamobrem in Synodo Diamperensi Act. 3. Decreto 14. pag. 98. inter damnatos authores recensetur, his verbis. *Item librum, qui vocatur Uguarda* (lege Uarda) *sive Rosa, qui etiam asserit in Christo duplex suppositum, & unionem solum extrinsecam ac mortalem; additque filios divo Josepho ex alia uxore susceptos, obstetricem advocasse ad Virginem parituram, eamque inter dolores ac anxietates peperisse, aliaque id genus commenta penitus fabulosa atque blasphema.* Nunc ad ipsius Carmina. Titulus, fol. 1. [illegible] *Ope Domini nostri Jesu Christi, scribere adgredimur Cantus de Domini nostri Dispensatione, qui in Sessione* (ad nocturnum scilicet divini Chaldæorum Officii) *canuntur, authore Georgio Uarda Doctore.* Carmina, sive Cantus sunt in universum CXXI. *Carmen* I. de Nativitate Domini. [illegible] Initium. [illegible] *Carmen* II. in idem argumentum. Initium, fol. 4. [illegible] *Carmen* III. de Nativitate Domini, deque Libro ejusdem Infantiæ. [illegible] Initium, fol. 6. [illegible] *Carmen* IV. de Vaticiniis Prophetarum, & quodmodo unusquisque de Christo prophetavit per revelationem Spiritus. [illegible] Initium, fol. 10. a terg. [illegible] *Carmen* V. in commemoratione B. Mariæ, deque ejus Conceptione & Nativitate. [illegible] Initium, fol. 13. [illegible] *Carmen* VI. de B. Maria. [illegible] Initium, f. 15. a terg. [illegible] *Carmen* VII. item de B. Maria. [illegible] Initium, fol. 18. [illegible] *Carmen* VIII. de B. Maria, in illud: *Et accepit eam in uxorem suam, & non cognovit eam, donec peperit filium suum primogenitum,* [illegible] Initium, fol. 20. [illegible] *Carmen* IX. aliud de B. Maria. [illegible] Initium, fol. 23. a tergo. [illegible] *Carmen* X. item de B. Maria. Initium, fol. 26. a terg. [illegible] *Carmen* XI. de Epiphania Domini. Initium, fol. 30. a tergo. [illegible]

[illegible] *Carmen* XII. item de Epiphania Domini. Initium, fol. 32. [illegible] Singularis est hujus Georgii Uardæ sententia, quod Christus nempe, anno Alexandri 334. sit a Johanne baptizatus: hinc enim sequitur, eundem natum fuisse anno Alexandri 304. quum tamen Syrorum communis sententia sit, Christi nativitatem in annum Alexandri 309. vel 311. incidisse. *Carmen* XIII. item de Epiphania Domini. Initium fol. 34. [illegible]

II. *Hachimi Beth-Casæ* Carmen de naturalibus, & proprietatibus & individuis Dominicis, in festo Epiphaniæ recitandum. [illegible] Initium, fol. 35. [illegible]

Georgii Uardæ *Carmen* XIV. de Johanne Baptista. [illegible] Initium, fol. 38. [illegible] *Carmen* XV. de SS. Petro & Paulo. [illegible] Initium, f. 41. [illegible] *Carmen* XVI. de Evangelistis. [illegible] Initium, f. 42. a terg. [illegible] *Carmen* XVII. De S. Stephano. [illegible] Initium, fol. 45. à terg. [illegible] Nominantur, Nestorius, Narses, Constantinus, Theodosius, Jovianus Imperatores, Jazdiuus. *Carmen* XVIII. de Doctoribus Græcis. [illegible] Init. f. 47. [illegible]

III. *Salibæ Presbyteri* Carmen de Doctoribus Græcis, ex historia Nestorii: [illegible] Init. fol. 49. a terg. [illegible] Undecim folia ex hoc Codice sunt avulsa, a Josepho fortasse Primo, Chaldæorum Patriarcha orthodoxo, qui Romæ obiit: & ad quem Codex iste unacum ceteris, quos Amidenses adpellamus, pertinuit. Nimirum Saliba Presbyter in hoc Carmine Nestorianæ hæreseos venenum propinavit.

Georgii Uardæ *Carmen* XIX. de Rogationibus. [illegible] Initium, fol. 50. a terg. [illegible] Annos supputat 1180. ex quo ex Arca egressis est Noe cum filiis, quando Sodomorum subversio contigit. *Carmen* XX. de Jona Propheta, & quomodo fugit a facie Dei. Item de Rogationibus. [illegible] Initium, fol. 53. a tergo. [illegible] *Carmen* XXI. in idem argumentum. [illegible] Initium, fol. 55. [illegible] *Carmen* XXII. de Poenitentia. [illegible] Initium, fol. 57. à terg. [illegible] *Carmen* XXIII. item de Poenitentia. [illegible] Initium, fol. 59. a tergo. [illegible] *Carmen* XXIV. tertium de Poenitentia. [illegible] fol. 60. a terg. [illegible] *Carmen* XXV. Deprecatio: & in prima quidem stropha exprimitur nomen Georgii: in reliquis ordine alphabetico singulæ

gulæ strophæ incipiunt, & desinunt in literam [illegible] Init. f. 62. [illegible]

IV. *Maræ Archidiaconi & Archiatri*, qui *Bar-Messia* nuncupatur, Deprecatio alphabetica. [illegible] Initium, fol. 63. a terg. [illegible]

Georgii Uardæ *Carmen* XXVI. Versus ex unoquoque ex Psalmis David: & in fine singulorum stropharum [illegible] *Domine miserere mei*. Initium, fol. 65. [illegible] *Carmen* XXVII. in Orationem, *Pater noster*: Deprecatio. & de Pœnitentia. [illegible] Initium, fol. 67. a terg. [illegible] *Carmen* XXVIII. item de *Pater noster*. Initium, fol. 69. [illegible] *Carmen* XXIX. tertium de *Pater noster*. Initium, fol. 70. a terg. [illegible] *Carmen* XXX. Deprecatio, & de Pœnitentia. Initium, fol. 71. a terg. [illegible] *Carmen* XXXI. de Pœnitentia: & ad tumulum recitanda deprecatio. Initium, fol. 72. a terg. [illegible] *Carmen* XXXII. de Pœnitentia, ad Animam. Init. f. 74. [illegible] *Carmen* XXXIII. in idem, fol. 75. [illegible] *Carmen* XXXIV. in idem, fol. 76. [illegible] *Carmen* XXXV. in idem, fol. 77. a t. [illegible] *Carmen* XXXVI. de temporum calamitate. [illegible] Init. fol. 78. a terg. [illegible] *Carmen* XXXVII. Deprecatio, fol. 80. [illegible] *Carmen* XXXVIII. de seipso. f. 81. [illegible] *Carmen* XXXIX. de Pœnitentia. [illegible] fol. 82. a tergo. [illegible] *Carmen* XL. in idem, fol. 83. a terg. [illegible] *Carmen* XLI. de seipso. [illegible] Initium, fol. 85. [illegible] *Carmen* XLII. de seipso. fol. 86. [illegible] *Carmen* XLIII. in idem, de Dominica III. Apostolorum. [illegible] Initium, fol. 87. [illegible] *Carmen* XLIV. in idem, ad sepulcrum. [illegible] fol. 89. [illegible] *Carmen* XLV. de amore Doctrinæ. [illegible] Initium, fol. 90. [illegible] Recitandum in die Jejunii, & Rogationum. *Carmen* XLVI. in idem argumentum. Initium, fol. 91. [illegible]

V. *Eliæ Metropolitæ Nisibeni* Carmen de amore Doctrinæ, in quo nullum est Aleph. [illegible] Initium, fol. 93. [illegible]

Geor-

Georgii Uardæ *Carmen* XLVII. de diluvio, quod accidit in diebus Noe. Initium fol. 94. [illegible] *Carmen* XLVIII. de fame, & peste, & siccitate. [illegible] Initium, fol. 96. [illegible] *Carmen* XLIX. in idem, fol. 98. [illegible] *Carmen* L. de flagellis, quæ contigere anno Græcor. 1535. 1536. 1537. 1538. [illegible] Init. f. 100. a terg. [illegible] Locustæ, nempe, siccitas, & pestis, *Carmen* LI. de fame & peste, quæ contigere anno Græcorum 1536. (Chr. 1225.) [illegible] Initium, fol. 103. a terg. [illegible] *Carmen* LIII. de Rogationibus, recitandum feria quarta ad Sessionem ultimam. [illegible] Init. f. 105. a t. [illegible] *Carmen* LIV. de communi unius Sancti. [illegible] Initium, fol. 107. [illegible] *Carmen* LV. de talentis & ordinibus Ecclesiasticis. [illegible] fol. 108. a terg. [illegible] *Carmen* LVI. de decem Virginibus. [illegible] fol. 110. a terg. [illegible] *Carmen* LVII. de defunctis, ad feriam sextam. [illegible] fol. 112. a tergo. [illegible] *Carmen* LVIII. de resurrectione mortuorum. [illegible] f. 115. [illegible] *Carmen* LIX. de filio perditionis: hoc est, Antichristo. [illegible] fol. 117. [illegible] *Carmen* LX. de hominibus in hoc seculo degentibus, quorum alter despectui habetur, alter honoribus gaudet. [illegible] fol. 119. [illegible] *Carmen* LXI. in idem, fol. 120. a t. [illegible] *Carmen* LXII. de Jejunio quadragesimali, ad Dominicam. [illegible] fol. 123. a terg. [illegible] *Carmen* LXIII. ad feriam secundam hebdomadæ primæ Jejunii. [illegible] fol. 125. a tergo. [illegible] *Carmen* LXIV. ad Dominicam II. Jejunii, fol. 127. [illegible] *Carmen* LXV. ad Dominicam III. Jejunii, de eleemosyna. [illegible] fol. 129. [illegible] *Carmen* LXVI. ad Dominicam IV. Jejunii, de fide. [illegible] fol. 131. [illegible] *Carmen* LXVII. in idem, fol. 132. a terg. [illegible] *Carmen* LXVIII. ad feriam IV. medii Jejunii. [illegible] fol. 134. [illegible]

VI. *Sabarjesu Mosulani*, *Pauli filii*, Carmen de Divina dispensatione. [illegible] fol. 135. Initium. [illegible] Inter Sanctos, Nestorium, Narsetem & Marabam Nestorianus Sabarjesus recenset. Geor-

Georgii Uardæ *Carmen* LXIX. ad Dominicam V. Jejunii, fol. 136. [Syriac] *Carmen* LXX. ad feriam sextam Lazari, fol. 138. [Syriac] *Carmen* LXXI. ad Dominicam Hosannarum, fol. 140. a tergo. [Syriac] *Carmen* LXXII. ad sanctum Pascha, quum sumuntur sacra mysteria: nimirum Feria V. majoris hebdomadæ. [Syriac] fol. 142. a tergo. [Syriac] *Carmen* LXXIII. ad feriam sextam Passionis, sive majoris hebdomadæ. [Syriac] fol. 144. [Syriac] *Carmen* LXXIV. ad Dominicam Resurrectionis, fol. 146. [Syriac] *Carmen* LXXV. in idem, fol. 147. a terg. [Syriac] *Carmen* LXXVI. in idem, fol. 149. a terg. [Syriac] *Carmen* LXXVII. ad feriam VI. Confessorum. [Syriac] fol. 152. [Syriac] *Carmen* LXXVIII. de S. Martyre Tahemazegerd, deque Martyribus, qui per ipsum passi sunt in oppido Beth-Soloch. [Syriac] fol. 154. Initium. [Syriac] Sub Sapore Persarum Rege passi dicuntur. *Carmen* LXXIX. de S. Jacobo Interciso Martyre. [Syriac] fol. 156. [Syriac] Anno Græc. 733. [Chr. 422.] Vararani Regis Persarum secundo, passus dicitur. *Carmen* LXXX. ad Dominicam novam, fol. 158. [Syriac] *Carmen* LXXXI. de S. Georgio Martyre, fol. 159. [Syriac] *Carmen* LXXXII. in idem, fol. 160. a t. [Syriac]

VII. *Maræ Archidiaconi, filii Messiæ*, Carmen de S. Phetione. [Syriac] fol. 162. a terg. [Syriac] Martyrio functus dicitur mense Tesri, (Octobri) die 25. feria 4. in eodem loco, ubi coronati fuerant. [Syriac] *Patruelis ejus Adorbormisdas ejusque filia Anabit, quos idem Phetion docuerat.*

Georgii Uardæ *Carmen* LXXXIII. de Ascensione Domini, fol. 163 a terg. [Syriac] *Carmen* LXXXIV. in idem, fol. 166. [Syriac] *Carmen* LXXXV. in idem, fol. 167. a tergo. [Syriac]

VIII. *Chamisii Doctoris*, Carmen de Ascensione Domini: ad Dominicam post Ascensionem. [Syriac] f. 169. a t. [Syriac] Hujus Chamisii exstant plura alia Carmina, de quibus in Synodo Diamperensi Act. 3. Decreto 14. pag. 98. inter Libros proscriptos: *Item Librum sic inscriptum, Camiz; ubi dicitur, alium fuisse filium Dei, sive Verbum Divinum, & alium Virginis filium, & hanc cum doloribus & angoribus Filium suum enixam fuisse.*

Georgii Uardæ *Carmen* LXXXVI. de Pentecoste, fol. 170. a terg. [Syriac] *Carmen* LXXXVII. de octo festivitatibus Dominicis, Annunciatione scilicet, Nativitate, Epiphania, Jejunio, Passione, Resurrectione, Ascensione, & Pentecoste. [Syriac]

[illegible] fol. 171. a terg. [illegible] *Carmen* LXXXVIII. de Dominica Pentecostes, f. 174. [illegible] *Carmen* LXXXIX. ad Adorationem in die Pentecostes, & de Samaritana. [illegible] fol. 176. [illegible] *Carmen* XC. ad Dominicam secundam Apostolorum: de Maria peccatrice. [illegible] fol. 178. [illegible] *Carmen* XCI. ad Dominicam III. Apostolorum: de eo, qui descendebat ab Jerusalem in Hiericho, & incidit in latrones. [illegible] fol. 179. a terg. [illegible] *Carmen* XCII. ad Dominicam IV. Apostolorum: de Præceptis, quæ docuit Dominus in vertice montis. [illegible] f. 182. [illegible] *Carmen* XCIII. ad Dom. V. Apostolor. de Divite. [illegible] fol. 184. [illegible] *Carmen* XCIV. ad Dominicam VI. Apostolorum, de Parabola Ficus. [illegible] fol. 185. [illegible] *Carmen* XCV. ad Dom. VII. Apost. de muliere inclinatum dorsum habente, deque solutione Sabbathi. [illegible] fol. 186. [illegible] *Carmen* XCVI. ad Feriam VI. ultimæ hebdomadæ Apostolorum: de LXXII. Apostolis, ubi unusquisque eorum docuit, & ubi vitam finivit? [illegible] fol. 188. [illegible] Laudantur, Johannes Baptista, Ananias Damasci, Paulus Tarsensis, Lucas Medicus, Marcus, Joseph sponsus B. Virginis, Jacobus Josephi filius, Cleophas, Simeon Cleophæ filius, Joseph ab Arimathæa, Zacchæus ex publicano, Juvenis a Christo resuscitatus, Simon leprosus, Nicodemus, Nathanael, Simon Cyrenæus, Adæus, Stephanus, Johannes cognomento Marcus, Barnabas, Cephas, Titus, Sosthenes, Crescens, Justus, Andronicus, Rufus, Patrobas, Aristobulus, Narcissus, Onesimus, Eustachius, Philemon, Stephana, Olympas, Æneas, Theormitus, Martellus, Haggæus, Alexander, Lucius, Miles, Herodion, Silvanus, Silas, Timotheus, Manael, Eunuchus Candacis, Sosipater, Jason, Eumenes, Thirsus, Nicolaus. [illegible] Edion. [illegible] Matus, Levi. [illegible] Nicetius, Theodorus, Stachis, Simeon, Ephræm, Justus, Jacobus, Ignatius Theophorus. Ubi barbara quædam nomina, & fabulosa plerumque Martyria. *Carmen* XCVII. ad Dominicam Nosardil, de XII. Apostolis, & unde unusquisque eorum originem duxit, & ex qua tribu, & ubi docuit, & ubi coronatus est. [illegible] fol. 190. a terg. [illegible] *Carmen* XCVIII. de Apostolis in communi, fol. 192. a t. [illegible] *Carmen* XCIX. ad Dom. I. æstatis, de Hydropico, deque Humilitate, & Eleemosyna. [illegible] fol. 193. a terg. [illegible] *Carmen* C. ad Dom. II. æsta-

æstatis, de filio prodigo, & quod veri pœnitentes admittuntur. [Syriac] fol. 195. a t. [Syriac] *Carmen* CI. ad Dom. III. æstatis, de cæco nato. [Syriac] fol. 197. [Syriac] *Carmen* CII. ad Dom. IV. æstatis, deque Judæorum contentione contra Dominum circa ablutionem manuum, antequam cibus sumatur. [Syriac] fol. 198. a tergo. [Syriac] *Carmen* CIII. ad Dom. V. æstatis, de Divite epulone, deque Lazaro paupere. [Syriac] f. 200. [Syriac] *Carmen* CIV. ad Dom. VI. æstatis, de patre nostro Adam. [Syriac] fol. 201. a terg. [Syriac] *Carmen* CV. de matre nostra Heva. [Syriac] fol. 202. a t. [Syriac] *Carmen* CVI. de decem leprosis. [Syriac] fol. 204. [Syriac] *Carmen* CVII. ad Dom. VII. æstatis: de Judice & Vidua, deque Publicano & Pharisæo. [Syriac] fol. 205. [Syriac] *Carmen* CVIII. ad Dom. I. Eliæ, de cæco, qui sedebat secus viam, deque pœnitentia Zachæi principis publicanorum. [Syriac] fol. 208. [Syriac] *Carmen* CIX. ad Dom. II. Eliæ, de parabola seminantis & seminis. [Syriac] fol. 209. [Syriac] *Carmen* CX. de parabola seminis boni, & zizaniorum: deque sex parabolis, quas Dominus proposuit. [Syriac] fol. 210. a terg. [Syriac] *Carmen* CXI. de Festo Sanctæ Crucis, [Syriac] fol. 112. [Syriac] *Carmen* CXII. ad Dom. I. post Inventionem Crucis, & ad Dom. IV. Eliæ, de decem Beatitudinibus. [Syriac] fol. 113. a terg. [Syriac] *Carmen* CXIII. ad Dom. V. Eliæ, de duobus numis vectigalis capitis, qui a Domino sunt exacti. [Syriac] fol. 215. [Syriac] *Carmen* CXIV. ad Dom. VI. Eliæ, de Chananæa, ejusque filia, deque quinque panibus, quos benedixit Dominus. [Syriac] *Carmen* CXV. ad Dominicam VII. Eliæ, de humilitate; deque danda venia. [Syriac] fol. 219. [Syriac] *Carmen* CXVI. ad Dom. I. Mosis, de parabola vineæ, & operariorum. [Syriac] fol. 220. a tergo. [Syriac] *Carmen* CXVII. ad Dom. II. Mosis, de parabola fermenti, & utris: deque Hemorrhoissa, & filia Jairi resuscitata. [Syriac] fol. 222. [Syriac] *Carmen* CXVIII. ad Dom. III. Mosis, de paralytico, qui jacebat juxta piscinam Siloe. [Syriac] fol. 224. [Syriac]

[illegible] *Carmen* CXIX. ad Dominicam Dedicationis Ecclesiæ, de Angelica & Ecclesiastica Hierarchia. [illegible] fol. 225. a t. [illegible] Adnotatio, fol. 227. a tergo. [illegible] *Expliciunt ope Dei omnipotentis Carmina de Dispensatione Domini, authore Georgio Doctore, qui Varda adpellatur.*

Georgii Vardæ *Carmen* CXX. de Sancto Eugenio, deque Johanne Ægyptio, ejusque fratre Acha. [illegible] fol. 228. [illegible] *Carmen* CXXI. de Transfiguratione Domini in monte Thabor. [illegible] fol. 229. [illegible] *Carmen* CXXII. in idem, fol. 231. [illegible]

IX. *Carmen de Sancto Chodave*, uno ex agmine Eugenii, qui ex Ægypto in Assyriam advenit, & in monte Izala juxta oppidum Maare in Cœnobio vixit. [illegible] fol. 233. Initium. [illegible]

X. *Rabban Ebedjesu Bar-Sciaare*, Carmen de S. Michaele Amidensi, qui Eugenio comitem se præbuit, ejusque commemoratio die 15. Octobris peragitur. [illegible] fol. 235. Initium. [illegible]

XI. *Carmen de Sancto Sabarjesu in Beth-Coke*, fol. 239. a tergo. [illegible] Cujus commemoratio in Dominica 1. Octobris peragitur. Init. [illegible]

XII. *Carmen de Rabban Hormisda Persa*. [illegible] fol. 240. a tergo. Initium. [illegible] Carmen alterum de eodem Hormisda. [illegible] fol. 242. Initium. [illegible] Circa hunc Hormisdam, in Synodo Diamperensi, Act. 3. Decreto 14. pag. 100. hæc adnotantur: *Item Librum Hormisdæ Rabban, cui nomen Sancti falso tribuitur, in quo Libro Nestorium Sanctum & Martyrem, ac pro veritate passum fuisse asseveratur*, &c. *Plura in eodem Libro narrantur falsa, & commentitia miracula, quæ ab Hormisda illo, ut comprobaret veram esse sectam Nestorii, patrata dicuntur.*

XIII. *Carmen de Patriarchis Chaldæorum*: ubi eorum series texitur, ab Adæo usque ad Timotheum, qui circa annum Christi 1300. decessit. [illegible] fol. 244. Initium. [illegible]

XIV. *Carmen* de quodam Diacono apostata, ex pago Mescaleg, ditionis Arbelensis. [illegible] fol. 246. Initium. [illegible]

Adnotatio, fol. 247. a tergo. [illegible]

[illegible] „ Explicit ope Domini nostri Li-
„ ber Uardæ cum omnibus, quæ ad ipsum pertinent, unacum Carminibus
„ Chamisii Doctoris . . . Absolutus autem est, finemque accepit hic Liber,
„ die 2. mensis Thamuz (*Julii*) feria 3. Anno Græcor. 1871. (*Chr.* 1560.) ...
„ Exaratus fuit in Cœnobio S. Phetionis, quod situm est in regione Marden-
„ si . . . diebus vigilantissimi Pastoris Mar Eliæ Catholici Patriarchæ, & Mar
„ Jesujabi Episcopi Metropolitæ Sobæ, Armeniæ, & Mardæ . . . Idque stu-
„ dio ejus, qui ipsum Librum exaravit, Abdallæ nempe Presbyteri: eundem-
„ que Librum Anno Græcorum 1873. (*Chr.* 1562.) addixit Cœnobio Sancti
„ Phetionis Martyris unacum reliquis Codicibus, id est, duabus partibus The-
„ sauri . „ Subjungitur manu Ebedjesu Patriarchæ, fol. 248. a tergo. [illegible]

„ Caussa vitæ, manens in æternum. Exaratus est Liber iste Uardæ studio Mo-
„ nachi Antoniani, & Cœnobitæ Pachomiani Rabban Josue: qui illum scri-
„ psit sumtibus ejusdem Cœnobii S. Phetionis, in quo & repositus est. Nemi-
„ ni autem in verbo Dei fas esto, abstrahendi eum ex memorato Cœnobio
„ quacumque de caussa, sive rapiendo, sive furando, seu commutando, aut
„ vendendo. Qui vero præceptum hoc custodierit, benedictus esto: qui autem
„ ausus fuerit isthæc transgredi, maledictus esto in cælo & in terra. Et di-
„ cant corporei simul & incorporei, Amen. Scripsi manu mea ego Ebedje-
„ sus humilis, gratia Dei, Catholicus Orientis, ineunte anno 1880. (*Chr.*
„ 1568. Ei autem, cujus nutu tempora & momenta decurrunt, laus perpe-
„ tua in secula, Amen. „

Ex hac Adnotatione colligitur, duos fuisse, uno eodemque tempore, Chaldæorum Patriarchas; Eliam scilicet Nestorianorum, cujus temporibus, & Jesujabi Metropolitæ Sobensis, hic Codex fuit exaratus; & Ebedjesus, seu Abdjesus Orthodoxorum Chaldæorum, a Pio IV. Pontifice Maximo, post Johannis Sulakæ obitum, anno 1554. inauguratus. Et de Ebedjesu quidem vide a nobis observata Tom. 1. Biblioth. Orient. a pag. 536. de Elia autem, primo hujus nominis Nestorianorum Patriarcha, recole quæ adnotavimus Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 622.

C L X X X V.

Codex in 4. bombycinus, foliis 203. constans, Syriacis Nestorianorum, sive Chaldæorum literis exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar Maronita in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Duodecimus: quo continentur.

I. EBED-

I. EBEDMESSIÆ MONACHI *Sermones Aſcetici* LIV. *ad Fratres*. [Syriac] *Sermo* I. de Adam primo, & ſecundo, qui eſt Chriſtus Dominus. [Syriac] fol. I. Initium. [Syriac] II. *Sermo utilis*. [Syriac] fol. 5. a terg. Initium. [Syriac] III. *Parænesis ad fratres*. [Syriac] fol. 10. Initium. [Syriac] IV. *Reſponſio ad interrogationem Domitii Maudianæ*. [Syriac] fol. 14. Initium. [Syriac] *Dic mihi, Pater, quum Deus omnia nobis creaverit, dixeritque nobis, Occidite & manducate: quare tamquam rei condemnamur, ſi quippiam comederimus? Quumque idem in noſtra natura impoſuerit iſtas cupiditates, paſſionem nempe libidinis, ſomni, cibi, & potus; quare ſiquid horum facimus, tamquam tranſgreſſores judicamur?* V. Ejuſdem Ebedmeſſiæ *Epiſtola* ad eundem Domitium Maudianam. [Syriac] fol. 19. a tergo. Initium. [Syriac] VI. Ejuſdem *Epiſtola ad Stephanum*. [Syriac] fol. 23. a terg. Initium. [Syriac] VII. *Dialogus inter Animam & Corpus*. [Syriac] fol. 26. Initium. [Syriac] VIII. *de Monaſtico inſtituto ad Simeonem Presbyterum*. [Syriac] f. 29. Init. [Syriac] IX. *Reſponſio ad Epiſtolam Bacchi*. [Syriac] fol. 33. a terg. Initium. [Syriac] X. Ejuſdem *de Fide*. [Syriac] fol. 36. Initium. [Syriac] XI. Ejuſdem *de Charitate*. [Syriac] fol. 37. a terg. Init. [Syriac] XII. *Ad eos, qui ſe Diſcipulos Chriſti dicunt, ejus tamen præcepta non obſervant*. [Syriac] fol. 40. Initium. [Syriac] XIII. Ejuſdem *de Virginitate*. [Syriac] fol. 41. a terg. Init. [Syriac] XIV. *Reſponſio ad interrogationem cujuſdam Monachi de inſtituto Monaſtico*. [Syriac] fol. 44. Initium. [Syriac] XV. *Parænesis ad fratres*. [Syriac] fol. 46. a terg. Initium. [Syriac] XVI. *Parænesis* altera ad fratres. [Syriac] f. 49. Initium. [Syriac] XVII. *Parænesis* tertia. [Syriac] fol. 52. Initium. [Syriac] XVIII. *De ſcopo Superiorum dignitatis*. [Syriac] f. 55.

fol. 55. Initium. [illegible] xix. *Quomodo se gerere debeant Superiores & de Instituto Monastico.* [illegible] fol. 58. a terg. Initium. [illegible] xx. in idem. [illegible] fol. 60. a terg. Initium. [illegible] xxi. in idem argumentum. [illegible] fol. 62. Initium. [illegible] xxii. de eodem. [illegible] fol. 64. a terg. Initium. [illegible] xxiii. in idem. [illegible] fol. 66. a terg. Initium. [illegible] xxiv. in idem. [illegible] fol. 68. a terg. Initium. [illegible] xxv. de eodem argumento. [illegible] fol. 70. a terg. Initium. [illegible] xxvi. Ejusdem *de timore Dei*. [illegible] fol. 73. Initium. [illegible] xxvii. *de preceptorum Dei observantia*. [illegible] Sermones sex, fol. 75. Initium. [illegible] xxviii. in idem. [illegible] fol. 78. Initium. [illegible] xxix. in idem *ad Simeonem Presbyterum*, fol. 79. a terg. Initium. [illegible] xxx. in idem, *Epistola ad Presbyterum Abel*, fol. 82. a terg. Initium. [illegible] xxxi. in idem, fol. 85. a terg. Initium. [illegible] xxxii. *Epistola ad Buzaidum*. [illegible] fol. 88. a terg. Initium. [illegible] xxxiii. *In eos, qui dicunt, & non faciunt.* [illegible] fol. 90. a terg. Initium. [illegible] xxxiv. *Parænesis ad fratres.* [illegible] fol. 94. Initium. [illegible] xxxv. *Parænesis altera ad fratres.* [illegible] fol. 96. Initium. [illegible] xxxvi. Ejusdem *de Charitate.* [illegible] fol. 98. a terg. Initium. [illegible] xxxvii. de Ira. [illegible] fol. 100. Initium. [illegible] xxxviii. *de Invidia.* [illegible] fol. 102. Initium. [illegible] xxxix. *de Somniis, & quid portendant.* [illegible] fol. 103. a terg. Initium. [illegible] xl. *Parænesis ad fratres.* [illegible] fol. 105. a terg. Initium. [illegible] xli. *Monita ad fratres.* [illegible] fol. 107. Init. [illegible] xlii. *Parænesis ad Sergium.* [illegible] fol. 109. Init. [illegible] xliii. *ad fratres*, fol. 109. a terg. Initium. [illegible] xliv. *ad fratres*, fol. 110. a terg. Initium. [illegible]

xlv. de

XLV. de Infirmis. [illegible] fol. 113. a terg. Initium. [illegible] XLVI. *Adversus sui populi Superiores, & Monachos sui temporis*. [illegible] fol. 114. a terg. Initium. [illegible] XLVII. *Responsio ad interrogationem Domitii Maudianæ, de Monastico instituto*. [illegible] fol. 116. a terg. Initium. [illegible] XLVIII. *Epistola ad Abraham Monachum*. [illegible] fol. 119. a terg. Initium. [illegible] XLIX. *de Meditatione*. [illegible] fol. 119. a terg. Initium. [illegible] L. *Epistola ad Xystum*. [illegible] fol. 120. Initium. [illegible] LI. *Adversus sui temporis Monachos*. [illegible] fol. 122. a terg. Initium. [illegible] Profert quædam ex historia [illegible] *Mosis Beth-Sajada*, & [illegible] *Abraha Magni*. LII. *de pueris, ut cum Monachis non cohabitent*. [illegible] fol. 126. a terg. Initium. [illegible] LIII. *Monita ad Monachos*. [illegible] fol. 130. a terg. Initium. [illegible] Ubi citat *Librum Margarita* de re Ascetica, de duobus fratribus, qui habitabant in monte *Sciran*. [illegible] Et ex eodem *Libro Margarita*, de Monacho, qui habitabat juxta fluvium *Euphratem*. [illegible] LIV. Ejusdem, *Adhortatio* ad sui custodiam & curam, & quod vitare quis debeat dissolutos ac perversos homines, ex quibus trahi solent pigritia morumque dissolutio, & omnes pravi affectus: item quod sibi cavere quis debeat a puerorum consortio, ne forte mentis puritas impudicis cogitationibus labefactetur. [illegible] fol. 135. a terg. Initium. [illegible] Hoc Caput integrum ex *Johanne Saba* descriptum est: de quo vide Tom. 1. Biblioth. Orient. pag. 436. num. 1. Ubi & observatum est, idem ipsum Caput Græce exstare in Cod. Ms. Vat. 391. pag. 213. & Cod. 605. pag. 103. licet perperam sub nomine Isaaci Ninivitæ.

Adnotatio Librarii, fol. 141. [illegible] *Explicit ope Domini nostri Liber Ebedmeſſia Monachi Asceta & Anachoritæ ... Exaratus autem fuit liber iste in sacro Cœnobio Sancti Cyriaci pueri, cujus oratio*

tio sit pro muro omnibus fidelibus, etiam, Amen. Scripsit, imo corrupit eundem librum Diaconus Sabarjesus de Telcepha, filius Agemi, nepotis ex fratre Presbyteri Ebedjesu, ex eodem benedicto oppido Telcepha, quod situm est in regione Mosulana... Finem autem accepit hic Liber mense benedicto Nisan (Aprili) *die 6. feria quarta, Anno Græcorum* 2014. (Christi 1703.)

Porro Ebedmessias, Sermonum Asceticorum author, patria Hirtensis, claruit sub Maraba Chaldæorum Patriarcha circa annum Chr. 540. Laudatur autem ab Ebedjesu Episcopo Sobensi in Catalogo Scriptorum Syrorum cap. 132. his verbis. [illegible] *Ebedmessias Hirtensis edidit Librum multæ eruditionis*: de quo vide observata a nobis Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. 198.

II. *Chamisii Doctoris*, cognomento *Bar-Cardachi*, Cantus Paracletici, & Ascetici: & Carmina diversa. Titulus, fol. 142. a terg. [illegible] *Item ope Spiritus Sancti, scribit pauper & vilis Librarius Cantica, quæ preces & animi pœnitentiam continent: authore Chamisio Doctore*. Cantus primus, ibidem. Initium. [illegible] Carmen dodecasyllabum, ordine Alphabetico. *Cantus* II. Ejusdem Chamisii Cardachi. [illegible] fol. 150. a terg. Init. [illegible] *Cantus* III. Ejusdem Chamisii. [illegible] fol. 153. Init. [illegible] *Cantus* IV. Supplicatio. [illegible] fol. 155. a terg. Initium. [illegible] *Cantus* V. fol. 158. Initium. [illegible] *Cantus* VI. fol. 160. [illegible] *Cantus* VII. fol. 161. a terg. [illegible] *Cantus* VIII. fol. 163. [illegible] *Cantus* IX. fol. 165. [illegible] *Cantus* X. fol. 167. [illegible] *Cantus* XI. fol. 168. a terg. [illegible] *Cantus* XII. fol. 169. a terg. [illegible] *Cantus* XIII. fol. 170. a t. [illegible] *Cantus* XIV. fol. 172. a terg. [illegible] *Cantus* XV. fol. 174. a terg. [illegible] *Cantus* XVI. fol. 176. a terg. [illegible]

III. Ejusdem *Chamisii* Carmina XVIII. [illegible] fol. 178. a tergo. Quorum primum. [illegible] Postremum, fol. 182. a terg. [illegible]

IV. Ejusdem *Chamisii* Carmina XVIII. ad Dominicas totius anni. [illegible] fol. 183. a tergo. Quorum primum, ad Dominicam primam Annunciationis, hoc est, Adventus. [illegible]

[Syriac text] Postremum, fol 201. ad Dominicam IV. Dedicationis Ecclesiæ. [Syriac text]

Adnotatio Librarii, fol. 201. [Syriac text] *Expliciunt: & laus Deo: Anno Græcorum* 2014. Christi 1703. *per manus vilissimi hominum Johannis Diaconi, filii Hormisdæ Diaconi, filii Gabrielis Diaconi, ex oppido Alcus.*

Chamisus, seu Chamisius, horum Cantuum & Carminum author, fuit Gregorio Abulpharagio Barebræo posterior, quippe qui Barebræi Carmina interpolavit, quemadmodum observatum est Tom. 3. Bibl. Orient. pag. *566*.

CLXXXVI.

Codex in 8. bombycinus, constans foliis 248. Syriacis Chaldæorum literis exaratus, inter Syriacos Vaticanos Codices, olim Trigesimus secundus: quo continentur,

I. Gregorii Abulpharagii Barebræi, Maphriani Orientis, *Carmen de rebus Divinis, & de perfectione morum eorum, qui sapientiam indefesso labore quærunt:* cujus Carminis binis quibusque versibus alios duos *Chamisius Cardachi* adjecit, citra ullum contextum, aut sententiarum hiatum. Titulus, f. 1. [Syriac text] Initium ibid. [Syriac text] Ubi duo priores versus sunt Chamisii, duo posteriores Barebræi: & sic de reliquis. Vide observata a nobis Tom. 2. Biblioth. Orient. pag. 308. & Tom. 3. pag. *566*.

II. Carmen aliud ejusdem *Barebræi*: una cum additionibus *Chamisii*, f. 32. Initium. [Syriac text]

III. Carmen *Gabrielis Metropolitæ Mosul*, Philosophi spiritualis, quum adhuc esset Monachus in Cœnobio Mar Sabarjesu apud Coken. [Syriac text] fol. 33. Initium, [Syriac text] In hoc Carmine Gabriel Mosulanus Metropolita, qui circa annum Chr. 1282. vivebat, agit primo, de Deo uno & trino, de Creatione Mundi, de Incarnatione Verbi, de œconomia Domini, de prædicatione Apostolorum, & de laudibus Patrum, Doctorum, & Monachorum: deinde encomium & vitam Sabarjesu texit. Vide Tom. 3. Biblioth. Orient. pag. *566*.

IV. *Chamisii Cardachi* Carmina LXV. & primum quidem Carmina XVI. de Jesusabrano Martyre. Initium, fol. *61*. a tergo. [Syriac text] XVII. Ejusdem *Carmen de Sancta Cruce*, fol. *66*. Initium. [Syriac text]

[illegible] XVIII. Ejusdem *Carmina Paracletica & Catanyctica*. [illegible] fol. 71. a terg. Initium. [illegible] Vide supra in Cod. CLXXXV. fol. 142. a terg. XIX. Aliud, fol. 79. Initium. [illegible] XX. Aliud, fol. 84. a terg. Initium. [illegible] XXI. In idem, fol. 89. Initium. [illegible] Vide supra Cod. CLXXXV. fol. 150 a terg. XXII. In idem, fol. 93. a terg. Init. [illegible] Vide supra Cod. CLXXXV. f. 153. XXIII. fol. 95. a terg. [illegible] Cod. LXXXV. fol. 155. a terg. XXIV. fol. 98. Initium. [illegible] XXV. fol. 100. a terg. [illegible] Vide Cod. CLXXXV. fol. 158. XXVI. fol. 102. [illegible] Cod. 185. fol. 163. XXVII. fol. 103. a terg. [illegible] Cod. 185. fol. 164. XXVIII. fol. 105. [illegible] Cod. 185. fol 101. a terg. XXIX. f. 108. Init. [illegible] Cod. 185. fol. 100. XXX. fol. 109. a terg. [illegible] Cod. 185. fol. 168. a terg. XXXI. fol. 111. [illegible] Cod. 185. fol. 169. a terg. XXXII. fol. 112. a terg. [illegible] Cod. 185. fol. 170. a tergo. XXXIII. fol. 114. [illegible] Cod. 185. fol. 172. a tergo. XXXIV. fol. 115. a terg. [illegible] Cod. 185. fol. 174. a terg. XXXV. fol. 117. a terg. *de Pascha-te*. Initium, [illegible] XXXVI. fol. 119. *de Resurrectione Domini*. [illegible] XXXVII. *de Ascensione Domini*, fol. 121. [illegible] XXXVIII. *de Nativitate Domini*, fol. 123. a terg. [illegible] XXXIX. In idem, fol. 124. [illegible] XL. *de Beata Maria*, fol. 124. a terg. [illegible] XLI. *de Epiphania Domini*, fol. 125. [illegible] XLII. *de uno Sancto*, fol. 126. a terg. [illegible] XLIII. *de Jejunio*, f. 127. [illegible] XLIV. In idem, fol. 127. a t. [illegible] Cod. 185. fol. 180. XLV. *de Feria sexta Lazari*, fol. 118. a terg. [illegible] XLVI. In idem, fol. 129. a terg. [illegible] XLVII. In idem, fol. 130. a terg. [illegible] XLVIII. *de Festo Hosannarum*, fol. 131. a terg. [illegible] XLIX. *de Dominica nova*, fol. 132. a terg. [illegible] L. *de Ascensione Domini*, fol. 133. a terg. [illegible] LI. In idem, fol. 134. [illegible] LII. In idem, fol. 134. a terg. [illegible] LIII. *de Pentecoste*, f. 135. [illegible] LIV. *de S. Cruce*, fol. 136. [illegible] LV. *de Evangelica quacumque lectione*, f. 137. [illegible] Cod. 185. fol. 181. a terg. LVI. *Ad Patres*, quum Dioecesim adeunt. [illegible] Cod. 185. fol. 182. a terg. LVII. *de Resurrectione universali*, fol. 140. Initium. [illegible]

LVIII.

LVIII. Carmen *de Sapientia Divina*. [Syriac] fol. 141. a terg. Initium. [Syriac] LIX. in idem, fol. 143. [Syriac] LX. *de Fide*, fol. 146. [Syriac] LXI. *de Verme serico*. [Syriac] fol. 146. a terg. [Syriac] LXII. *de Arbelensium imperitia*. [Syriac] fol. 148. [Syriac] LXIII. in idem, ibid. [Syriac] LXIV. in idem, fol. 149. [Syriac] LXV. Carmen Alphabeticum. [Syriac] fol. 150. a tergo.

V. Ejusdem *Chamisii* Carmina brevia, Strophis, ut plurimum, quatuor, aut octo constantia; in Classes sex tributa. [Syriac] fol. 155. *Classis prima*, de rebus Divinis. [Syriac] ibidem. Initium. [Syriac] Sunt autem Carmina 37. *Classis secunda*, de Sapientia. [Syriac] fol. 164. Initium. [Syriac] Sunt Carmina 56. *Classis tertia*, Formularium Epistolarum ad amicos. [Syriac] fol. 174. Initium. [Syriac] Sunt Carmina 58. *Classis quarta*, Amatoria. [Syriac] fol. 182. Initium. [Syriac] Sunt Carmina 49. *Classis quinta*, Parænetica. [Syriac] fol. 191. Initium, [Syriac] Sunt Carmina 49. *Classis sexta*, miscellanea. [Syriac] fol. 197. Initium. [Syriac] Sunt Carmina 205.

VI. Ejusdem *Chamisii* Cantus de Festis: ac primum, *de Annunciatione B. Virginis*. [Syriac] fol. 223. Initium. [Syriac] II. *de Dominica Hosannarum*, fol. 224. [Syriac] III. *de Resurrectione*, fol 224. a terg. [Syriac] IV. in idem, fol. 225. a terg. [Syriac] V. *In Hosanna*, fol. 226. [Syriac] VI. in idem, ibid. [Syriac] VII. *de Animæ exitu e corpore*, fol. 226. a terg. [Syriac] VIII. in idem, fol. 227. a terg. [Syriac] IX. in idem, fol. 228. a terg. [Syriac] X. in idem, fol. 229. a terg. [Syriac] XI. in idem, fol. 230. [Syriac] XII. in idem, fol. 230. a terg. [Syriac] XIII. fol. 231. [Syriac] XIV. Ibidem [Syriac] XV. fol. 232. [Syriac] XVI. fol. 233. a terg. [Syriac] XVII. fol. 234. [Syriac] XVIII. fol. 234. a terg. [Syriac] XIX. fol. 235. [Syriac] XX. Ibid. [Syriac] XXI. fol. 236. [Syriac] XXII. f. 236. a terg. [Syriac] XXIII. fol. 237. a terg. [Syriac]

VII. *Rabban Isaaci* Carmen. [Syriac] fol. 239. Initium. [Syriac]

Adnotatio Librarii, fol. 240. [Syriac]

[Syriac]

[illegible] *Finem accepit hæc Collectio, ope Domini nostri, die Sabbathi, ante Dominicam, cujus Antiphona, Deus Verbum, die 29. Teshri posterioris,* [Novembris] *anno Græcorum* 1789. (Chr. 1477.) *in Præsulatu . . . Mar Simeonis Catholici Patriarchæ Orientis. Exaratus est autem sub umbra clementiæ ipsius, in diœcesi benedictæ urbis Mosul, in oppido Garicha, cujus incolæ ab omni noxa custodiantur. Scripsi autem ego minimus discipulorum ejus, specie quidem, & gradu Presbyter, Isa filius Isaac, filii Masud, filii Arubæ, qui ex oppido Tela* (Telcepha nempe] *originem duco*. Subjungit, fol. 242. *Carmen* Syriacum, quo narrat, eodem anno Græcorum 1789. a mense Februario usque ad Novembrem, pluviam defecisse: eodem autem anno Persarum & Mogulensium Regem Hasanbechum decessisse. Carmen incipit. [illegible] Simeonem autem Chaldæorum Patriarcham anno Græcor. 1789. Chr. 1477. in vivis fuisse, observatum est a nobis Tom. 3. Bibliothecæ Orient. pag. 620. num. 85. de Hasan-Becho autem, quem librarius Persarum & Mogulensium Regem adpellat, hæc legere est apud Eduardum Pocockium in serie *Principum Turcomanorum Familiæ Acc-Kuyonli*, pag. 59. præfixa Historiæ Dynastiarum Gregorii Abulpharagii num. 6. *Hasan Al-Tauil, id est, Longus, Jahangiri frater. Hunc primum in hac serie ponit Teixera, & Ozun Hasenbeeh vocat, in Leunclavio Usun-Chasan audit: a quo in hoc erratum videtur, quod eum origine majorum Tartarum fuisse ait, quum Turcomanus fuerit. Quod ad appellationem attinet, eodem res redit, quum Uzun Turcice Longum denotet. E vivis excessit festo Mohammedanorum solenni, anno Hegiræ octingentesimo octogesimo tertio*. Hic Hegiræ annus incepit *Sabbato, die 4. Aprilis anno Christi* 1478. Atqui festum solenne Mahometanorum, quod *Bairam* vocant, incidit post exeuntem mensem Ramadan (quo ii Jejunium celebrant) in mensem ineuntem *Sciauual*; & alterum eorundem festum, quod *Bairam minus* adpellant, incidit in diem decimam mensis *Dilhagge*: quorum festorum primum antecedit initium anni Hegiræ 883. diebus integris 89, alterum vero diebus 20. Sive igitur dicatur, Hasanus obiisse die 1. ineuntis anni Heg. 883. hoc est, 4. Apr. anni Chr. 1478. sive die 10. mensis Dilhagge ejusdem anni Hegiræ 883. hoc est 2. Martii anni Christi 1479. sive etiam dicatur obiisse ineunte anno Hegiræ 882. hoc est, Chr. 1477. die 15. Aprilis, sive die 10. mensis Dilhagge ejusdem anni, hoc est, Chr. 1478. die 5. Martii: utrobique mors Hasani apud librarium nostrum non congruit cum sententia Eduardi Pocockii, qui illam statuit contigisse sive die 4. Apr. anno Chr. 1478. sive 2. Martii 1479. ubi Librarius noster, qui eodem illo anno vivebat, affirmat Hasanum decessisse ante mensem Novembrem, quo scribebat, anno Græcorum 1789. hoc est, Christi 1477. Quare pro anno Hegiræ 883. omnino est reponendus annus Hegiræ 882. quo anno die 15. Aprilis obitus illius contigerit, oportet.

C L X X X V I I.

CODEX in 8. bombycinus, foliis 102. constans, literis Syriacis Chaldæorum exaratus, inter Codd. Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Quartus: quo continetur.

I. SIMEONIS SANCALABARENSIS, Carmen mysticum, cum expositione *Ebedjesu Metropolitæ Sobæ & Armeniæ*. Titulus, fol. 1. [illegible]

[illegible] *Ope Domini nostri Jesu Christi, scribo Cantum Mar Simeonis Sancalabare, quem exposuit Mar Ebedjesus Metropolita Sobæ & Armeniæ*. Præfatio ejusdem Ebedjesu ad Abraham Presbyterum, incipit f. 1. [illegible] Carmen autem Simeonis fol. 3. hoc habet initium. [illegible] Sequitur ibid. Expositio Ebedjesu: [illegible]

II. Expositio locorum obscuriorum Evangelii, ex Libro, cui titulus, *Paradisus voluptatis*. [illegible] fol. 15. a terg. Initium. [illegible]

III. Expositio quorumdam locorum Geneseos, & Exodi. [illegible] Genesis incipit fol. 59. [illegible] Exodus, fol. 74. [illegible] Init. [illegible]

IV. Vocum Syriacarum Etymologia. [illegible] fol. 82. a terg. Initium. [illegible]

V. *Macarii Monachi* Quæsita, & *Josue Barnun Patriarchæ Chaldæorum* Responsa. [illegible] fol. 87. Initium. [illegible]

VI. *Theodori Commentatoris* [Mopsuesteni nempe] Quæsita & Responsa. [illegible] fol. 91. a terg. Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 101. a terg. [illegible] *Explicit hic Liber miscellaneus feria tertia, mense Nisan* (Aprili) *die vigesima, Anno Græcorum* 1980. [Chr. 1669.] *per manus Ebedjesu peccatoris*.

Inter opera Theodori Mopsuesteni, quæ a Sobensi Ebedjesu in Catalogo Scriptorum Syrorum Tom. 3. Bibl. Orient. a pag. 30. ad 35. recensentur, nulla fit mentio opusculi istius, cui titulus, *Quæsita & Responsa*. Memorantur tamen pag. 166. *Quæstiones Josue Bar-Nun* Patriarchæ in totum Sacræ Scripturæ textum, ex quibus hæc Quæsita & Responsa, quæ in hoc Codice exstant, excerpta videntur. An vero *Simeon Sancalabarensis*, cujus Carmen mysticum laudavimus, unus idemque sit cum *Simeone Abbate Cardeliabensi*, inquisitum a nobis est Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 226. Quod si in incerto ibi a nobis res fuit relicta, nunc nomen ipsum, [illegible] *Sancalabar* considerantes, extra dubium ponimus, unum ab altero non esse diversum: nam *San-Calabar*, vox est ex hisce duabus composita, [illegible] *Sana* scilicet, & [illegible] *Cardeliabar*. Qua de urbe vide quæ ibidem a nobis sunt observata. Vivebat autem idem Simeon Abbas circa annum Chr. 750. de cujus Cœnobio agit Thomas Margensis lib. 5. Histor. Monast. Cap. 12.

Codex

CLXXXVIII.

Codex in 8. bombycinus, constans foliis 117. Syriacis Chaldæorum literis exaratus, inter Syriacos Vaticanos Codices olim Vigesimus octavus: quo continentur.

I. Hymni per anni circulum, juxta Ritum Chaldæorum, sive Syrorum Nestorianorum. Titulus, fol. 1. [illegible] *Ope Divina, & auxilio Christi, adgreditur peccator librarius scribere Ordinem Hymnorum*. Videlicet.

I. De Dominicis Annunciationis, *Hymnus* I. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] *Hymnus* II. fol. 2. a terg. [illegible] *Hymnus* III. fol. 5. [illegible] *Hymnus* IV. fol. 5. a terg. [illegible] *Hymnus* V. fol. 6. [illegible] *Hymnus* VI. fol. 8. [illegible]

II. De Nativitate Domini, *Hymnus* I. fol. 8, a terg. [illegible] *Hymnus* II. fol. 10. [illegible] *Hymnus* III. fol. 12. [illegible]

III. De B. Maria, fol. 13. [illegible]

IV. De Simeone Sene, fol. 15. [illegible]

V. De Epiphania Domini, fol. 16. a tergo. [illegible]

VI. De Johanne Baptista, fol. 19. [illegible]

VII. De Petro & Paulo, fol. 20. [illegible]

VIII. De Divite & Lazaro, fol. 22. a terg. [illegible]

IX. De Dominica Hosannarum, *Hymnus* I. f. 24. [illegible] *Hymnus* II. fol. 26. [illegible] *Hymnus* III. fol. 29. [illegible] *Hymnus* IV. fol. 30. [illegible] *Hymnus* V. fol. 31. [illegible] *Hymnus* VI. fol. 32. a terg. [illegible]

X. De Paschate Domini, fol. 34. [illegible]

XI. De Resurrectione Domini, *Hymnus* I. fol. 37. [illegible] *Hymnus* II. fol. 39. a t. [illegible] *Hymnus* III. fol. 41. a terg. [illegible]

XII. De Cherub, & Latrone, fol. 45. a terg. [illegible]

[illegible]

XIII. De Resurrectione Domini. *Hymnus* I. fol. 51. a terg. [illegible] *Hymnus* II. f. 52. a terg. [illegible] *Hymnus* III. fol. 54. [illegible]

XIV. De Ascensione Domini, fol. 54. a terg. [illegible]

XV. De Pentecoste, fol. 56. [illegible]

XVI. De Apostolis, fol. 57. a terg. [illegible]

XVII. De statere pro censu a Domino soluto, f. 58. a t. [illegible]

XVIII. De S. Thoma, fol. 59. a tergo. [illegible]

XIX. De Joseph Patriarcha, Jacobi filio, *Hymnus* I. fol. 61. [illegible] *Hymnus* II. fol. 61. [illegible] *Hymnus* III. fol. 63. a terg. [illegible] *Hymnus* IV. fol. 65. a tergo. [illegible] *Hymnus* V. fol. 67. a tergo. [illegible] *Hymnus* VI. f. 68. [illegible] *Hymnus* VII. fol. 68. a tergo. [illegible] *Hymnus* VIII. fol. 69. [illegible]

XX. De Dedicatione Ecclesiæ, *Hymnus* I. f. 70. [illegible] *Hymnus* II. fol. 73. [illegible] *Hymnus* III. fol. 74. [illegible] *Hymnus* IV. fol. 74. a tergo. [illegible] *Hymnus* V. fol. 75. a t. [illegible] *Hymnus* VI. fol. 76. a terg. [illegible] *Hymnus* VII. fol. 78. [illegible] *Hymnus* VIII. fol. 80. [illegible] *Hymnus* IX. fol. 80. a terg. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 81. a terg. [illegible]
Expliciunt Hymni de Dispensatione Christi : & laus Deo.

II. *Hymni Chamisii Cardachi* XXIV. Videlicet. I. fol. 82. [illegible] II. fol. 83. a terg. [illegible] III. fol. 84. a terg. [illegible] IV. fol. 86. [illegible] V. Ejusdem Chamisii de morte filii sui. [illegible] fol. 87. a terg. [illegible] VI. fol. 88. a terg. [illegible] VII. fol. 89. a terg. [illegible] VIII. fol. 91. [illegible] IX. f. 93. [illegible] X. fol. 94. [illegible] XI. fol. 95. [illegible] XII. fol. 96. a t. [illegible] XIII. fol. 99. [illegible] XIV. fol. 101. [illegible] XV. fol. 102. [illegible] XVI. fol. 102. a terg. [illegible] XVII. fol. 103. a terg. [illegible] XVIII. fol. 104. a terg. [illegible] XIX. fol. 106. [illegible] XX. fol. 107. a terg. de Mammæa puella. [illegible]

[illegible] xxi. fol. 109. de Simeone Sene, [illegible] xxii. fol. 110. a terg. [illegible] xxiii. fol. 111. a terg. de Pœnitentia, [illegible] xxiv. fol. 112. a terg. [illegible] xxv. de Diacono quodam ex Mascalag oppido juxta Arbelensem urbem sito, qui Orthodoxa fide ejurata, Ismaeliticam sectam amplexus est. [illegible] fol. 114. a terg. [illegible] De Chamisio Cardacho ejusque Carminibus vide supra Cod. CLXXXV. & CLXXXVI.

III. *Rabban Cyriaci* Carmen, [illegible] fol. 101. a terg. Initium. [illegible] Ejusdem Cyriaci Hymnus de Macabæis habetur in Cod. Syr. Amidensi I. de quo Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 581. Vivebat autem circa ann. Chr. 960. Vide Tom. 3. Biblioth. Orientalis pag. 517.

IV. *Haliæ Saidensis Presbyteri* Carmen. [illegible] fol. 105. Initium, [illegible]

CLXXXIX.

Codex in 8. membraneus, constans foliis 104. literis Syriacis stronghylis exaratus, initio & fine carens: quo continetur.

Johannis Sabæ Daliathensis Sermones Ascetici: quorum primus inscribitur: *Adhortatio ad sui custodiam, & curam*. Ceteri sine titulo, & continuata oratione. De quibus vide supra Cod. Syr. cxxiv. a pag. 148. ad pag. 151.

Codex pervetustus, seculi, ut videtur, undecimi; a Monacho Macario Ægyptio nobis dono datus, & a nobis Bibliothecæ Vaticanæ addictus.

CXC.

Codex in 8. membraneus, constans foliis 28. Syriacis stronghylis literis exaratus, inter Codd. Syriacos Vaticanos olim Quadragesimus quartus: quo continentur.

I. Excerpta de Præceptorum Dei custodia, fol. 1. [illegible]

II. Excerpta de hæresi Zoroastrianorum, Manichæorum, Simeonis Magi, & Marcionis, fol. 2. [illegible]

III. De quidditate, & qualitate. [illegible] fol. 3.

IV. De Deo Uno & Trino, deque Verbi Incarnatione, testimonia ex vetere & novo Testamento desumta. Initium fol. 5. [illegible] Opus Anonymi, quod initio & fine caret: quantum vero ex characteris forma conjici potest, sexcentorum saltem annorum ætatem is Codex excedere videtur.

CXCI.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 128. Syriacis literis exaratus: quo continentur.

I. Abu-

I. Abu-Ali Bar-Sinæ, vulgo *Avicennæ*, Isagoge in Logicam, ex Arabico in Syriacum conversa. [illegible] Initium, fol. 1. [illegible] In Catalogo Librorum, quos composuisse dicitur Gregorius Barebræus Abulpharagius, quem exhibuimus ad oram paginæ 268. Tomi 2. Biblioth. Orient. num. 11. hic idem Liber sic inscribitur. [illegible] *Liber Signorum & Prognosticorum* [rectius, *Admonitionum*] *Abu-Ali Bar-Sina* (Avicennæ) *Saraceni, quem ex Saracenico, hoc est, Arabico sermone in Syriacum transtulit*. Continet autem Isagogen Porphyrii, Categorias, Peri-hermenias, Analytica; & quæcumque ad Aristiotelicam Dialecticam pertinent. Hunc Librum ab Isaaco Basilio Ninives Archiepiscopo Syro, viro pererudito, nobis quondam dono datus, & a nobis in Bibliothecam Vaticanam est inlatus.

II. Tabula temporaria Festorum mobilium, ab anno Christi 1674. usque ad annum 1703. sermone Arabico, literis Syriacis, fol. 88. [illegible]

III. Liber, cui titulis, *Caussa Caussarum*, de septem Planetis, de quatuor Elementis, deque Sublunaribus, fol. 89. [illegible] Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 128. [illegible] *Ego Petrus Cyprius, Gabrielis filius, Hypodiaconus Petri Patriarchæ Maronitarum in monte Libano, scripsi, imo fœdavi hasce chartas*.

C X C I I.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 152. Syriacis & Arabicis literis exaratus, inter Codd. Orientales, ab Andrea Scandar in Vaticanam Bibliothecam inlatos, olim Trigesimus quintus: quo continetur.

Syntagma Medicum, Syriace, cum interpretatione Arabica. Caret initio & fine. Incipit fol. 1. [illegible] Quamquam nomen Authoris ex hoc Codice excidit, videtur tamen esse opus *Theodosii* Syrorum Jacobitarum Patriarchæ, qui obiit Kalendis Junii, anno Græcorum 1207. Christi 996. de quo hæc Gregorius Barebræus Abulpharagius in Chronico Syriaco (Tom. 2. Bibl. Orient. p. 349.) [illegible] *Habet admirabile Syntagma de Medicina, quod ex ejus nomine Syntagma Theodosii Patriarchæ nuncupatur*. Quid vero? si hoc opus *Honaino*, seu Johanni filio Isaaci tribuendum sit, de quo idem Abulpharagius in hist. Dynastiarum scribit, eum nempe e Græco in Syriacum convertisse *Syntagma Medicum Pauli Æginetæ*. Decessit Honainus, eodem Abulpharagio teste, anno Chr. 876. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 164.

CXCIII.

CODEX in fol. bombycinus, constans foliis 50. Syriacis literis exaratus, inter Codices Syriacos Vaticanos olim Trigesimus tertius; quo continetur.

GREGORII BAREBRÆI ABULPHARAGII, Primatis Orientis, *Grammatica Syriaca*, metro heptasyllabo, cum ejusdem interpretatione, prorsa oratione. ܒܚܝܠ ܡܚܝܠܐ ܕܠܐܠܗܘܬܐ ܦܫܝܛܐ ܫܘܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܡܫܪܐ ܐܢܐ ܕܐܟܬܘܒ ܟܬܒܐ ܕܓܪܡܛܝܩܘܢ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܡܫܡܗܐ ܘܡܥܕܪܢܐ. ܒܦܘܫܩܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ Initium f. 1. ܗܘܬܘܡܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ. ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܗܘ ܡܦܪܫܢܐ Initium Interpretationis, seu Glossematis, ibid. ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܥܢܝܢܐ ܠܡܠܦܢ ܣܓܝܐܐ ܘܡܝܬܐ ܒܬܪܡܝܢܐ

In Catalogo Librorum Gregorii Barebræi Abulpharagii, num. 8. (Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 269.) hoc idem opus recensetur, his verbis. ܟܬܒܐ ܙܥܘܪܐ ܕܓܪܡܛܝܩܘܢ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ *Liber parvus, Grammatica, metro Sancti Ephræm: nempe, heptasyllabo*. In altero Catalogo, qui ad oram ibidem adpositus est, num. 21. ܟܬܒܐ ܕܙܠܝܓܐ. ܓܪܡܛܝܩܘܢ ܒܦܣܝܩܬܐ. *Liber, cui titulus, Scintilla, Grammaticæ compendium*. Est enim aliud ejusdem Authoris opus, inscriptum ibid. ܟܬܒܐ ܪܒܐ ܕܨܡܚܐ. ܓܪܡܛܝܩܘܢ ܒܦܪܝܫܘܬܐ *Liber Magnus Splendorum, Grammatica fusius explicata*. Recole quæ sunt a nobis observata de hoc Barebræi opere Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 308.

CXCIV.

CODEX in fol. bombycinus, literis Syriacis elegantibus exaratus, foliis constans 255. inter Codices Ecchellenses olim Vigesimus septimus: quo continentur.

I. ELIÆ METROPOLITÆ NISIBIS, Grammatica Syriaca. ܬܪܘܨ ܡܡܠܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܣܝܡ ܠܡܪܝ ܐܠܝܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܢܨܝܒܝܢ fol. 1. Initium. ܡܫܒܚܐ ܐܢܐ ܠܟܐܢܐ ܘܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܗܘ ܕܝܗܒ ܠܢ ܡܡܠܠܐ ܘܡܠܬܐ ܕܪܘܚ ... ܐܬܘܬܐ: ܐܬܘܬܐ ܡܬܬܙܝܥܢܝܬܐ ܘܫܠܝܬܐ ... Vivebat Elias Nisibis Metropolita anno Christi 1040. quemadmodum observatum est a nobis Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 266. ubi ex Catalogo Ebedjesu Sobensis, hoc ipsum ejus opus recensuimus, his verbis: ܐܠܝܐ ܒܪ ܫܝܢܝܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܨܘܒܐ ܣܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܘܕܪ̈ܫܐ ܘܓܪܡܛܝܩܘܢ *Elias Bar-Sinæus Metropolita Sobæ, composuit Annales, & Orationes, & Grammaticam*. Alia insuper opera, quæ ibi enumerantur: & pag. 267. titulis decem Grammaticam hanc esse comprehensam diximus, nimirum 1. *De literis Alphabeti*. 2. *de literis, quæ moventur, & de quiescentibus*, 3. *de literis radicalibus & de servilibus*. 4. *de casibus*. 5. *de asperis & lenibus*. 6. *de literis, quæ occultantur, hoc est, quæ scribuntur quidem, non tamen proferuntur*. 7. *de literis, quæ invicem permutantur*. 8. *de punctis, quæ pluralem numerum indicant*. 9. *de pronunciatione literarum*. 10. *de specie nominum*. Ante Eliam, Jacobus Edessenus, exeunte seculo septimo, Grammaticæ formam adumbraverat, scribens *de Punctis, de Generibus & de Temporibus*. Thomas quoque Diaconus de *Punctis* scriptiunculam edidit; uti constat ex Cod. Syriaco XXII. cujus synopsim habes Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 499. Unde liquet, usque ad Eliæ Nisibeni tempora, Grammaticam Syriacam admodum rudem

dem fuisse & imperfectam. Primus igitur, qui illam methodo adcuratiore tradidit inter Syros, fuit Johannes Bar-Zuhbi, de quo mox sermo erit: deinde Gregorius Barebræus: tum vero recentiores, Georgius Amira, Isaac Sciadrensis, Abraham Ecchellensis, & alii.

II. *Johannis Bar-Zuhbi*, Grammatica Syriaca, f.5. a t. Titulus & init. [Syriac text] Agit de Partibus Orationis, quas esse *Septem* apud Syros asserit: *Nomen* nempe, *Verbum*, *Adverbium*, &c. Mox de *Punctis*, *Eliæ Catholici Patriarchæ* doctrinam, uti ait, f. 42. sequutus. Porro Elias, hujus nominis Primus, Chaldæorum Patriarcha, decessit, Mari & Amro historicis testibus, die 6. Maji anno Græcorum 1360. (Chr. 1049.) Vide Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 265. ubi ex Catalogo Ebedjesu Sobensis colligitur, eundem scripsisse [Syriac text] *Tractatus Grammaticos*; quorum nempe unus *de Punctis*.

Adnotatio Librarii, fol. 67. [Syriac text] *Explicit, ope Domini nostri, adcuratus de arte Grammatica Tractatus, authore Eremita probato, Monacho perfecto, Asceta admirabili, Presbytero vero, Magistro stupendo, & Directore gratiæ, Rabban Johanne, cognomento Bar-Zubbi, e Cœnobio Mar Sabarjesu in Beth-Coke*.

III. Ejusdem Johannis Bar-Zuhbi, *de septem Partibus Orationis*, Carmen heptasyllabum. [Syriac text] fol. 67. Initium. [Syriac text]

Adnotatio Librarii, fol. 70. a tergo. [Syriac text] *Explicit Carmen Rabban Johannis Bar-Zubbi*. Porro hic Author vivebat, ineunte seculo tertiodecimo, in regione Arbelensi in Monasterio Sabarjesu Cokensi, ubi discipulum habuit Jacobum Severum, qui postmodum Tagritensis Episcopus fuit, obiitque anno Græcorum 1542. Chr. 1231. quemadmodum observatum est ad Ebedjesu Sobensis Catalogum, Tom. 3. pag. 307. in hæc verba. [Syriac text] *Johannes Zubbi collegit compositiones Grammaticas, easque in unum volumen congessit. Præterea edidit Orationes metricas*. Quibus verbis designat Sobensis hunc, quem præ manibus habemus, Codicem, in quo videlicet continentur, I. *Eliæ Metropolitæ Nisibis*, de Literis. II. *Johannis Zubbi* de Partibus Orationis. III. *Eliæ Metropolitæ Nisibis* de specie Nominum. IV. *Johannis Zubbi* de reliquis Orationis partibus. V. *Eliæ Catholici Patriarchæ* de Punctis. VI. *Johannis Zubbi* de literis servilibus. VII. *Johannis Zubbi* Carmen de partibus Orationis. VIII. *Josephi Bar-Malebon, Episcopi Marde*, de Punctis. IX. Vocum similium distinctio. X. Carmen de quatuor Punctis radicalibus. XI. *Eliæ Nisibeni* Nomenclator. XII. *Josue Bar-Ali Medici* Lexicon. Johannes autem Zubbi, qui hæc omnia in unum volumen congessit, hosce insuper Grammaticos Syros laudat; nimirum, Jesudenah Episcopum, Achudemem: Johannem Stylitam: Josephum Huzitam: Johannem, seu Honainum Medicum: & Eliam Metropolitam Nisibenum. Recole quæ dicta a

nobis sunt Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 307. & seq.

IV. *Josephi*, cognomento *Bar-Malchon*, *Episcopi Mardæ*, Carmen dodecasyllabum, de Punctis. [illegible] f. 71. Initium. [illegible]

V. Distinctio vocum, scriptura quidem similium, sed sensu differentium, quæ per Puncta distinctiva noscuntur, & discernuntur. [illegible] Authore *Eudocbo*, sive *Eudoxio Presbytero Meletinensi*, f. 75. Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 81. [illegible] *Explicit Liber iste valde utilis anno Græcorum* 1770. [Christi 1459.] Quæ tamen Epigraphe non ad hunc Codicem, quem præ manibus habemus, spectat, sed ad apographum, quod ex autographo, anno Chr. 1247. exarato, descriptum fuit. Vide Adnotationem in fine hujus Codicis adpositam.

VI. *Eliæ Metropolitæ Nisibis*, Nomenclator Syriacus & Arabicus. [illegible] Non ordine quidem Alphabetico, sed per materias & Capita xxx. dispositus. Præfigitur Index Capitum adcuratus, sermone Arabico, literis Syriacis, fol. 82. Initium. [illegible] Incipit Nomenclator Syriacus & Arabicus, f. 84. a terg. [illegible] Eundem ipsum Nomenclatorem, addita Latina interpretatione, edidit typis Sacræ Congregationis de Propaganda Fide in 8. anno Christi 1636. Thomas a Novaria, sub titulo, *Thesaurus Syro-Arabico-Latinus*, suppresso Eliæ Nisibensis nomine. Ejusdem duplex exemplum exstat in Bibliotheca Bodlejana Tom. 1. Catalogi Codicum manuscriptorum Angliæ, num. 310. & 3069. ubi, tacito itidem Eliæ nomine, sub hoc titulo describitur. 16. *Nomenclator Syro-Arabicus, dictus Turjeman, seu Interpres: literis Syriacis*. Et pag. 155. *Turjeman Syriaco-Arabicum, seu Vocabularium Syriacum Arabice explicatum, quod typis mandavit vitiosissime Thomas a Novaria*, 8.

Adnotatio Librarii, f. 111. [illegible] *Explicit, ope Domini nostri, Liber Interpretis, hoc est, Nomenclator, authore Elia Metropolita Nisibis, ad quemdam doctrinæ studiosum.*

VII. *Josue Bar-Ali* Medici Lexicon Syro-Arabicum. [illegible] fol. 114. Init. [illegible] In hoc Codice desideratur Authoris præfatio, in qua ad Abrahamum quemdam ait, ex Honaino Isaac Medici filio suum Lexicon desumsisse: aliorum præterea Authorum meminit, qui opus hujusmodi adgressi sunt. Verba ejus apud Hottingerum in Bibl. Orient. pag. 297. hæc sunt. [illegible] *In memoriam mihi revocasti Lexicon, quod a Rabban Honaino compositum fuit: alterum item Lexicon, quod Josue Maruzæus collegit*, &c. Ebedjesus Sobensis in Catalogo (Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 165.) hosce laudat Syros, Lexicorum scriptores. [illegible] *Honainus Isaaci Medici filius, Capita de timore Dei composuit: nec non Grammaticam, & compendiosum Lexicon*. Et pag. 257. [illegible]

[illegible] *Bar-Bahlul composuit Lexicon ex multis collectum Libris ; & Josue Bar-Ali Medicus , & Maruzæus , & Gabriel.* Horum Honainus Isaaci filius , & Gabriel filius Bochtjesu , & Josue , sive Isa Maruzæus , synchroni fuere , & anno Chr. 860. floruere : Josue vero filius Ali , Honaino paullo posterior fuit : & Josue Bar-Bahlul vitam usque ad annum 963. produxit . Et Lexicon quidem Bahlul , quod olim ad Thomam Erpenium pertinebat , exstat in Bibliotheca Cantabrigiensi num. 2492. pag. 274. Quod vero a Josue filio Ali collectum est , servatur in Bibliotheca Dublinìensi in Hibernia num. 998. 999. pag. 52. Præfationis ejusdem specimen Syriace , Arabice , & Latine exhibet Hottingerus in Bibliotheca Orientali , a pag. 295. sed sphalmata plurima tam in textu , quam in versione obrepsere .

Adnotatio Librarii , fol. 255. a tergo , ex Authographo exscripta ab eo , qui Codicem hunc descripsit . [illegible]

[illegible] " Explicit ope Domi-
„ ni Dei nostri Liber iste Lexici . Gloria Patri , qui opem tulit , & Filio , qui
„ auxiliatus est , & Spiritui Sancto procedenti ; qui omnia continet : ipsi laus
„ in Templo humanitatis nostræ Jesu Christo Domino nostro (*Loquutio Nestoriana*) & super nos misericordia & elementia ejus in seculum seculorum ,
„ Amen . Absolutus est autem mense Tesri priore (*Octobri*) feria quarta ,
„ die decima mensis , Anno Alexandri filii Philippi Regis Græcorum millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo (*Christi nempe* 1246.) qui est an-
„ nus Arabum Agarenorum sexcentesimus quadragesimus quartus , die 26.
„ mensis Gemadi prioris Ismaelitarum . Scriptus vero fuit in benedicta civi-
„ tate , urbium universarum Metropoli , & Sede Patrum Patriarcharum , cui
„ nomen Irenopolis (Civitas Pacis) Bagdad , in Schola Cellæ Patriarchalis ,
„ quam Deus custodiat per vitam eorum , qui illam erigendam curarunt ,
„ Amen . Finem autem accepit diebus Pastoris vigilantissimi . . . . &
„ Scholæ ipsius benedictæ fundatoris , Domini mei , dominique vitæ meæ ,
„ Domini Sabarjesu , Catholici Patriarchæ Orientis , hujus nominis Quinti ,
„ cognomento Bar-Messiæ (*filius Christiani*) Exaravit , imo corrupit , depra-
„ vavit .

„ vavit, & denigravit hosce apices vir peccator, nomine Josue, filius Jo-
„ hannis, nomine quidem Presbyter, re autem ipsa vacuus & inanis: estque
„ e numero Scholasticorum Cellæ Patriarchalis, quem educavit, docuit,
„ exercuit, & a puero direxit hic Pater, quem supra memoravi. Rogo autem
„ universos, qui hunc Librum sunt evoluturi, ut si quid mendum in eo re-
„ pererint, nolint in me maledictionum tela jaculari, quoniam Liber ille,
„ ex quo hunc exscripsi, literas habebat valde implicitas; ego vero neque Sy-
„ riaci, neque Arabici sermonis sum peritus: totusque ille Arabicus Codex
„ eo erat charactere exaratus, quo Scribæ Prætorii Babylonici utuntur; vo-
„ cabula insuper non pauca continebat Arabica, Syriacis respondentia, quæ
„ ego legere & intelligere nequivi: adeo perplexa erant, ac difficilia: illa
„ proinde, uti se habebant in autographo, ita exscripsi. „ Hactenus Adno-
tatio: ex qua colligitur, Sabarjesum hujus nominis Quintum Nestorianorum
Patriarcham, & Scholam apud ædes Patriarchales in urbe Bagdado fundasse,
& Nestorianis anno Chr. 1246. præfuisse. Vide Tom. 3. Bibl. Orient. p. 620.
ubi eundem Sabarjesum diximus anno Christi 1226. inauguratum Patriarcham,
& anno 1256. decessisse. Quantum vero ex characteris forma, quo Codex no-
ster exaratus est, intelligitur, Sergii Risii Archiepiscopi Damasceni manu ex
Autographo illo, de quo supra, exscriptum esse constat.

CXCV.

Codex in fol. chartaceus, partim Arabicis, partim Syriacis Chaldæorum literis exaratus, foliis constans 234. quo continetur.

Lexicon Arabico-Syriacum, ex diversis Lexicis Syriaco-Arabicis collectum, & ordine literarum Alphabeti Arabici dispositum; exaratumque a *Presbytero Chedri Mosulano*. Titulus, f. 1. [illegible] *Lexicon, hoc est, Collectio vocum Arabicarum, earumque e regione in Syriacum, seu Chaldaicum sermonem interpretatio: Opus pauperis, vilis & humilis, Presbyteri Chedri, filii Hormisdæ Mosulani Ninivitæ Chaldei. Misereatur Deus ejus, qui pro ipso suisque parentibus misericordiam Dei imploraverit, veniamque exoraverit. Amen.*

Præfatio Arabica, fol. 1. Incipit. [illegible] Ait Chedrus Presbyter: Quum videret, Chaldæos Orthodoxos Syriacæ linguæ prorsus imperitos, ita ut quos libros Syriace legunt, quid illi Arabice (quæ vulgaris eorum lingua est) significent, ignorent; & quæ Arabice loquuntur, in Syriacum sermonem convertere nesciant; hunc se laborem suscepisse ad ferendam illis qualemcumque opem. E Lexico proinde Syriaco & Arabico, quod in quatuor Tomos distributum, apud nos manu exaratum exstat, collegisse se quotquot ibi Syriacæ & Arabicæ voces continentur, easque juxta ordinem literarum Arabicarum disposuisse, ut ita qui Syriace scribere cupit, Arabica vocabula consulens, positas e regione Syriacas voces inveniat. Addit, se insuper consuluisse opuscula Syriaca Ebedjesu Metropolitæ Sobensis, & Gregorii Barebræi Abulpharagii Primatis Orientis; nec non Vocabularium Syro-Arabicum ab Abrahamo Gazirensi, S. Antonii Monacho, Collegii Maronitarum de Urbe olim Alumno, conferi-

ſcriptum. Ad Arabicas vero voces quod ſpectat, uſum ſe fuiſſe Lexicis Arabicis tum manu exaratis, tum impreſſis, de quibus Golius agit in Præfatione Lexici Arabico-Latini: id opus denique ſe nuncupare Sanctiſſimæ Virgini Deiparæ Mariæ, ut ejus interceſſione gentiles ſui Chaldæi, abjecta impii Neſtorii hæreſi, ad Catholicam fidem amplexandam redeant.

Incipit Litera *Aleph*, fol. 2. [illegible]

Adnotatio Arabica in fine Codicis, fol. 233. a tergo. [illegible] " Explicit Lexicon, ſeu Liber vocum
" Arabicarum & Syriacarum, ſeu Chaldaicarum, tum difficiliorum, tum faciliorum, quarum eſt uſus frequentior apud Maronitas, & Neſtorianos, & Jacobitas, feria ſexta, hebdomadæ ſecundæ Jejunii Quadrageſimalis, ineunte Sabbatho, quod antecedit Dominicam tertiam Quadrageſimæ, cujus Antiphona incipit, [illegible] *Si ingrediaris*: die vigeſima menſis Februarii, Anno Chriſti milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo octavo, qui reſpondet anno Alexandri Græci biſmilleſimo trigeſimo nono: idque manu Authoris, pauperis nempe, vilis & humilis, Presbyteri Chedri, filii Hormiſdæ Architecti Moſulani Ninivitæ. Exaratus autem fuit hic Liber in civitatum Metropoli Roma magna, in Collegio S. Sixti ad Ripam Tiberis, qui mediam urbem interfluit, poſito, & a Baſilica S. Petri tribus circiter ſtadiis diſtante: diebus Patris Patrum, Principis Principum, Summi Pontificis, totiuſque orbis Præſulis, Sancti Patris, Domini noſtri, Papæ Benedicti: quem Deus ad multos annos cuſtodiat, ad fidelium proſperitatem; ejuſque precibus largiatur pacem univerſo Mundo, & concordiam atque caritatem inter Principes Chriſtianos, Sacram Congregationem, Dominos Cardinales, Patres, Sacerdotes, cunctoſque Chriſti fideles, Amen.,,

Adnotatio altera Syriaca, fol. 234. [illegible]

[illegible] " Dono dedit, adtribuitque hoc
„ Lexicon Presbyter Chedrus, Hormisdæ Hierosolymitani peregrini filius,
„ Mosulanus ex urbe Assur, seu Ninive, gente Chaldæus, regione Mesopo-
„ tamita, author & collector ejusdem Lexici; adtribuit, inquam, sponte sua,
„ non coactus, sed libens & volens, Bibliothecæ S. Petri Apostoli, quæ est
„ in urbe Roma, temporibus Domini Benedicti XIII. Papæ Romani: ut sit
„ in potestate Josephi Assemani, Philosophi ac Theologi, ejusdemque Biblio-
„ thecæ Custodis, & Basilicæ S. Petri Canonici: quem Deus ad multos annos
„ tueatur, ad omnium Orientalium Nationum decus & ornamentum, & ad
„ Orthodoxæ fidei incrementum: sic tamen, ut post ipsum hic Codex ma-
„ neat in Bibliotheca S. Petri, neque ab illa extrahatur absque Summi Pon-
„ tificis permissu. Laus Deo semper, Amen. „

CXCVI.

Codex in folio maximo bombycinus, constans foliis 437. Syriacis literis, sed Arabico sermone exaratus: inter Codices Arabicos, quos ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam intulimus, olim Septuagesimus septimus; quo continentur.

1. ATHANASII HIEROSOLYMORUM PATRIARCHÆ, Homilia recitanda Feria quarta Hebdomadæ Casei. Titulus; fol. 1. [illegible] Initium. [illegible]

2. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia recitanda in Dominica Tyrophagi. [illegible] fol. 7. a terg. Initium, [illegible]

3. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem* Homilia recitanda Dominica prima Jejunii Quadragesimalis, quæ Dominica de cultu Sanctarum Imaginum inscribitur. [illegible] f. 12. Init. [illegible]

4. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam secundam Quadragesimæ. [illegible] fol. 18. Initium. [illegible]

5. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam tertiam Quadragesimæ. [illegible] fol. 21. a tergo. Initium. [illegible]

6. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam quartam Quadragesimæ. [illegible] fol. 27. Initium. [illegible]

[illegible]

7. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam quintam Quadragesimæ. [illegible] fol. 33. Initium. [illegible]

8. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam Hosannarum, sive Olivarum. [illegible] fol. 38. a terg. Initium. [illegible]

9. *S. Johannis Chrysostomi*, Homilia in sanctum & gloriosum Pascha. [illegible] fol. 43. Initium. [illegible]

10. *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia prima in sanctum Pascha. [illegible] fol. 44. Init. [illegible]

11. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia recitanda feria secunda post sanctum Pascha. [illegible] fol. 48. a terg. Initium. [illegible]

12. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam primam post Pascha, hoc est, in Dominicam Sancti Thomæ. [illegible] fol. 52. Initium. [illegible]

13. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam secundam post Pascha. [illegible] fol. 57. Init. [illegible]

14. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam tertiam post Pascha. [illegible] fol. 66. Initium. [illegible]

15. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam quartam post Pascha. [illegible] fol. 74. a terg. Initium. [illegible]

16. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam quintam post Pascha: in commemoratione Cæci nati. [illegible] fol. 84. a terg. Initium. [illegible]

17. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Ascensionem Domini. [illegible] fol. 91. a terg. Initium. [illegible]

18. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam ante Pentecosten, in qua festum recolitur Patrum congregatorum in urbe Nicæa. [illegible] fol. 94. a tergo. Initium. [illegible]

19. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam Pentecostes. [illegible] fol. 102. a terg. Initium. [illegible]

20. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam primam post Pentecosten, deque iis, qui Feriam quartam & sextam non observant. [illegible] fol. 107. Initium. [illegible]

21. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam secundam post Pentecosten. [illegible] fol. 113. Initium. [illegible]

22. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam tertiam post Pentecosten. [illegible] fol. 120. a tergo. Initium. [illegible]

23. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam quartam post Pentecosten. [illegible] fol. 130. Initium. [illegible]

24. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam quintam post Pentecosten. [illegible] fol. 138. a terg. Initium. [illegible]

25. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam sextam post Pentecosten. [illegible] fol. 145. a tergo. Initium. [illegible]

26. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam septimam post Pentecosten. [illegible] fol. 152. a terg. Initium. [illegible]

27. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia & Encomium in Sanctos Apostolos Petrum & Paulum. [illegible] fol. 161. a terg. Initium. [illegible]

28. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam octavam post Pentecosten. [illegible] fol. 165. a terg. Initium. [illegible]

29. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam nonam

nonam post Pentecosten. [illegible] fol. 172. Initium. [illegible]

30. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam decimam post Pentecosten. [illegible] fol. 178. a terg. Initium. [illegible]

31. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam undecimam post Pentecosten. [illegible] fol. 185. Init. [illegible]

32. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam duodecimam post Pentecosten. [illegible] fol. 192. Initium. [illegible]

33. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam tertiamdecimam post Pentecosten. [illegible] fol. 198. a terg. Initium. [illegible]

34. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam decimam quartam post Pentecosten. [illegible] fol. 203. a terg. Initium. [illegible]

35. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam decimam quintam post Pentecosten. [illegible] fol. 210. Initium. [illegible]

36. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam decimam sextam post Pentecosten. [illegible] fol. 217. Initium. [illegible]

37. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam decimam septimam post Pentecosten. [illegible] fol. 223. Initium. [illegible]

38. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam decimam octavam post Pentecosten. [illegible] fol. 229. a terg. Initium. [illegible]

39. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam decimam nonam post Pentecosten. [illegible] fol. 238. Initium. [illegible]

40. Ejus-

40. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 245. Initium. [Syriac text]

41. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam primam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 251. a terg. Initium. [Syriac text]

42. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam secundam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 257. Initium. [Syriac text]

43. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam tertiam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 263. Initium. [Syriac text]

44. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam quartam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 268. a terg. Initium. [Syriac text]

45. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam quintam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 275. Initium. [Syriac text]

46. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam sextam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 282. a terg. Initium. [Syriac text]

47. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam septimam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 289. Init. [Syriac text]

48. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam octavam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 295. a terg. Initium. [Syriac text]

49. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam vigesimam nonam post Pentecosten, recitanda in Dominica secunda ante Nativitatem Domini, quæ est de protoparentibus Christi. [Syriac text] fol. 301. Init. [Syriac text]

50. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam trigesimam post Pentecosten. [Syriac text] fol. 307. Init. [Syriac text]

51. Ejus-

51. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Nativitatem Domini. [illegible] fol. 310. Init. [illegible]

52. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam trigesimam primam post Pentecosten, recitanda in Dominica ante Epiphaniam. [illegible] fol. 313. a terg. Init. [illegible]

53. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam ante Nativitatem Domini, quæ est de Genealogia. [illegible] fol. 323. Initium, [illegible]

54. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Epiphania Domini. [illegible] fol. 329. a terg. Initium. [illegible]

55. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam post Epiphaniam. [illegible] fol. 338. a tergo. Init. [illegible]

56. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam Zacchæi publicani. [illegible] fol. 343. a terg. Initium. [illegible]

57. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam Circumcisionis. [illegible] fol. 348. Initium. [illegible]

58. Ejusdem, Homilia in Dominicam Pharisæi & Publicani. [illegible] fol. 353. Initium. [illegible]

59. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Ingressum Domini in Templum. [illegible] fol. 361. Init. [illegible]

60. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam filii Prodigi. [illegible] fol. 366. a terg. Initium. [illegible]

61. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Dominicam Carnisprivii. [illegible] fol. 374. Initium. [illegible]

62. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Transfigurationem Domini. [illegible] fol. 379. a terg. Init. [illegible]

[illegible]

63. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Migrationem Dominæ Deiparæ. [illegible] fol. 386. Initium. [illegible]

64. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in S. Johannem Baptistam. [illegible] fol. 391. Initium. [illegible]

65. Ejusdem *Athanasii Patriarchæ Hierusalem*, Homilia in Nativitatem Deiparæ. [illegible] fol. 397. Init. [illegible]

66. *Arcadii Archiepiscopi Cypri*, Homilia in S. Georgium Christi Martyrem, recitanda die tertia mensis Novembris. [illegible] fol. 402. Init. [illegible]

67. *Vita S. Marinæ Martyris*. Initium, fol. 409. [illegible] Dicitur pater Marinæ Abraham, & mater Bedura (leg. *Theodora*) mortua autem matre, pater una cum filia Marina secessisse in Cœnobium montis Libani, ibique Marina Monachi habitum gessisse. At Rosvveidus in Vitis Patrum, pag. 393. & seq. ubi res Marinæ gestas ex incerto authore refert, nomen quidem patris & matris reticet, eam vero Alexandrinam facit, &, nisi fallor, confundit cum S. Marina Martyre, quæ alias Margarita dicitur. Græci in Menæis unam ab altera distinguunt, & hanc quidem Marinam, quæ Monachi habitum induta, Marinus dicta est, die 12. Febr. colunt, absque tamen lectione, sed cum sola commemoratione; alteram vero Marinam Martyrem, seu Margaritam ad 17. Julii commemorant, Acta Passionis recitantes. Denique eadem ipsa Sanctæ Marinæ Virginis, quæ Marinus adpellata est, vita, uti Latine a Rosvveido loc. cit. recitatur, Syriace exstat in præstantissimo Codice Syriaco CXXVI. lib. 2. cap. 23. pag. 165.

68. *Vita Beati Patris Archelidis, filii Johannis*. [illegible] fol. 414. Initium. [illegible] *Erat vir Romanus, nomine Johannes, qui uxorem habebat nomine Syncleticam*. Porro narratur, quod Archelides Johanne & Syncletica Romanis parentibus natus, quum studiorum caussa ex urbe in Orientem navigasset, naufragium in mari Syriaco fecit: inde evadens, & ad litus juxta Berytum Phœniciæ civitatem adpulsus, in Monasterium Romani, quod haud procul ab urbe Gaza situm erat, secessit, ibique Monastico habitu suscepto, in cella se inclusit, nemini conspicuus, ne matri quidem, quæ ad illum visendum se contulerat. Uterque demum, ipse nempe ac mater, eodem fere tempore quum e vita migrasset, communem sepulturam in cœmeterio ejusdem Monasterii nacti sunt.

69. *Sancti Gregorii*, Homilia de inventione S. Crucis per S. Helenam Augustam: recitanda in exaltatione ejusdem S. Crucis. [illegible]

[illegible] fol. 422. a t. Init. [illegible] Hanc narrationem Sancto Gregorio esse suppositam, nullum est dubium. Vide Papebrochium in Actis Sanctorum Tom. 1. Maii ad diem 3. de Jnventione S. Crucis; ubi Cap. 2. agit de fabulosis inventæ Crucis Actis.

Adnotatio Librarii in fine hujusce narrationis, fol. 428. a terg. partim Syriace, partim Arabice. [illegible] *Crux tua in cælo regnavit: Crux tua regnavit in terra: Crux tua sit nobis custos a malo & a virtutibus ejus. Explicit, & laus Deo. Explicit ope Dei die octava mensis Haziran* (Junii) *hora sexta, feria secunda*.

70. *S. Dionysii Areopagitæ Epistola ad S. Timotheum Apostolum* de Martyrio SS. Apostolorum Petri & Pauli, quod contigit Romæ die 29. mensis Junii. [illegible] f. 409. Init. [illegible] Eadem Epistola supposititia exstat in Bibliotheca Regia Parisiensi, Tom. 1. Catalogi MSS. Codicum, pag. 91. Cod. Arabico LXXXVIII. num. 8. his verbis: *Epistola Dionysii ad Timotheum, de Sanctorum Petri & Pauli morte: quod opus in apocryphorum classe collocandum*.

Adnotatio Librarii, fol. 436. a tergo. [illegible] „ Explicit hic benedictus „ Liber per manum servi servorum Deis eorumque humillimi pauperis peccatoris, maculis pleni, Johannis nomine tenus Chorepiscopi, mortalium vilissimi, filii bonæ memoriæ Matthæi, de oppido Cura, Diœceseos Botryensis, qui hodie degit in valle Cuzaja in Guba Bisciara in monte Libano: „ idque anno Græcorum, Alexandri nempe filii Philippi, millesimo octingentesimo, sexagesimo secundo (*Christi* 1551.) Rogo universos patres „ fratresque, qui hosce characteres sunt visuri, ut preces fundant pro me, „ & pro patribus, magistris, & fratribus meis, spiritualibus ac corporalibus, & pro omnibus, qui partem in hoc libro habent, sive chartas lævigando, sive alio quocumque modo: memento Domine in Regno tuo cælesti, unacum Sanctis Patribus, etiam patris nostri inclusi Gabrielis, & Presbyteri Malchi. Meminerit quoque Deus propter suam misericordiam priorum nostrorum patrum, beati nempe Jonæ, & venerabilis Presbyteri Johannis, & omnium fratrum, qui a nobis migrarunt. Amen. „ Jonæ modo memorati, & Gabrielis, tamquam instauratorum Cœnobii S. Antonii Abba-

Abbatis in Cuzaia, vitæque ſanctitate inſignium. Acta refert cl. Stephanus Edenenſis, Syrorum Maronitarum Antiochenus Patriarcha in Chronico.

Adnotatio altera, manu *Michaelis Abbatis Cœnobiis S. Antonii de Cuzaia*, fol. 437. [illegible] " In nomine Dei, ſpei noſtræ,
„ & in eum fiducia noſtra. Anno Græcorum, Alexandri nempe, milleſimo
„ octingenteſimo, ſexageſimo tertio, [*Chriſti* 1552.] poſſidendum curavit
„ electus Pater ὁ μακαρίτης Gabriel Incluſus, propriis ſumtibus ſibique a divina
„ largitate conceſſis bonis, Librum hunc Homiliarum Patris noſtri Athana-
„ ſii Patriarchæ Hieroſolymitani: eumque pro anima ſua, & pro anima pa-
„ trum ſuorum, irrevocabili legato donavit ædi Sancti Megalomartyris Geor-
„ gii, quæ Sedes Epiſcopalis eſt urbis Eden a Deo cuſtoditæ. Quiſquis igi-
„ tur eundem Homiliarum Librum a Templo memorati Sancti Martyris, ſive
„ uſurpationis, ſive venditionis, aut emtionis, præterquam exſcriptionis, aut
„ lectionis, modo alienaverit, abſtraxeritque; anathematizatus, & maledi-
„ ctus eſto a Deo, & ab Angelis ejus, & a Sede Sancti Petri, & a Patribus
„ tercentum & duodeviginti, qui in urbe Nicæa congregati ſunt, & ab omni-
„ bus Patribus, & Sanctis, & a noſtra humilitate: ſitque Sanctus Georgius
„ ipſius æmulus & adverſarius in hoc, & in futuro ſæculo. Amen. Amen.
„ Servus ſervorum Dei, paccator inquinatus, Michael, & reliqui fratres no-
„ ſtri Monachi Sacerdotes in valle Cuzajæ. Sit autem benedictio ſuper obe-
„ dientes, & vindicta Dei in furore ſuo in eos, qui contra fecerint. Amen.
„ Meminerit Deus eorum, qui meminerint Patris noſtri Gabrielis Incluſi, qui
„ hunc Librum comparavit, eorumque omnium, qui partem in eo habue-
„ re, ſive in magno, ſive in parvo. Amen, Amen. Qui orat, recipiat, prout
„ oraverit. Amen. „

Ad Athanaſium Patriarcham Hieroſolymitanum quod attinet, is vivebat anno Chriſti 1188. quo anno Georgius Corcyræ Metropolita Epiſtolam ad illum ſcripſit, relatam a Baronio ad eundem annum 1188. num. 30. Initium: *Georgius Metropolita Corcyræ, ad Sanctiſſimum Patriarcham Dominum Athanaſium Hieroſolymorum. Jeruſalem, Jeruſalem.* &c. Sæpe ait, voluiſſe ſe, Hieroſolymam adire, ut & loca Sancta viſitaret, & conveniret ipſum Patriarcham Athanaſium. „ Virum videlicet (*verba Georgii hæc ſunt*) virtute inacceſſibilem
„ & incomparabilem, & qui immortalis memoriæ jam bene refert præmia.
„ (*Addit hæc*) ſingulis diebus vitæ meæ Deum oro & deprecor, quinimo bona
„ etiam

„ etiam teneor spe, me non omnino casurum ab eo, quod animo cupio.
„ Toto autem corde & toto ore aures audientium impleo gratiarum actioni-
„ bus pro Sanctitate tua, quod nos tuis adorandis literis honoras, & quæ-
„ stiunculis quibusdam perfectam mihi reddis consolationem. Præcurrit autem
„ mihi veritatem, quam dico, suavis ille odor olei nardini, quod a te mi-
„ hi missum est, licet illud integrum non acceperim, sed paucas quasdam
„ guttas, quæ ab eo, qui illud nobis attulit, servatæ sunt. Literæ vero tuæ
„ (bone Deus) ut pulchræ, ut jucundæ, ut benedictionibus plenæ! San-
„ ctificant enim me, dum videam illas tantum, dum tangam, & dum ap-
„ plicantur, gravem dolorem secti pedis mei minuunt. „ Ad has Georgii li-
teras exstat ejusdem Athanasii Hierosolymitani Patriarchæ responsio apud Baro-
nium ad eundem annum 1188. num. 31. in hæc verba. „ Responsio Domi-
„ ni Athanasii Patriarchæ Jerosolymorum, ad Georgium Metropolitam Cor-
„ cyræ. Jerusalem, Jerusalem. Utar etiam ego (divinissimum mihi Caput)
„ eodem proœmio, quo usus es in pulcherrima Epistola tua, licet non eodem
„ argumento. „ Consolatur Georgium de gravi secti pedis dolore; additque,
se non minoribus premi angustiis ob infelicem urbis Hierosolymitanæ statum.
„ O innumerabilia (*inquit*) peccata mea! O divinum & justum judicium!
„ A quo constitutus sum ego indignus deplorator hujus Throni, qui mihi for-
„ te datus est, ut initium faciam lamentationum erga te, dilectum mihi Ca-
„ put: nihilominus venerandæ tuæ literæ, reverendissime Domine mi, in
„ memoriam revocant miserias, quæ nos angunt, tum ab impiis hominibus,
„ tum ab irreligiosis, dum utrique contendunt hanc infelicissimam Sion Se-
„ dem occupare; qualiscumque ea sit, non tamen propter ipsam Sion, sed
„ propter lucrum & proventus. At utinam pereat hujusmodi avaritia & lucri
„ cupiditas, & primus ejus inventor & auctor. Et hæc quidem dicta nobis
„ sint, quasi memoriale quoddam compassionis & commiserationis pro ea,
„ qua nos provocas, commemoratione tuarum miseriarum, quibus tua af-
„ fligitur Fraternitas. „ Ubi Athanasius, dum Sedem Hierosolymitanam scri-
bit, tum ab impiis hominibus, tum ab irreligiosis invadi, per *impios* intelligit
Saladinum cum Saracenis urbem occupare conantibus, quorum in potestatem
anno antecedente, id est, 1187. devenerat; per *irreligiosos* autem, designat
Latinos, quorum Patriarcha Heraclius, capta a Saladino Hierosolyma, in
urbem Acconem, seu Ptolemaida secesserat. Pagius in Notis ad ann. 1188.
num. 13. *Leontio* Græcorum Hierosolymitano Patriarcha mortuo, successis-
se ait Athanasium: subditque: „ Athanasius ante annum 1193. a Græcis Patriar-
„ cha Hierosolymitanus constitui non potuit, ut ex dicendis ibidem con-
„ stabit. Quare Epistola Georgii Metropolitæ Corcyræ ad Athanasium Pa-
„ triarcham Hierosolymitanum, & hujus ad illum responsum, quæ heic (*an-*
„ *no nempe* 1188.) a Baronio recitantur, ad illum Christi annum revocanda. „
Verum (ut recte observat Quienus in Oriente Christiano Tom. 3. pag. 504.)
tantum abest, ut steterit promissis Pagius, quin e contrario ad illum ipsum
annum 1193. num. 10. *Dositheum* (Athanasii post Leontium successorem) e
Sede Hierosolymitana eo anno ad Constantinopolitanam translatum narret. Præ-
terea non Leontius, uti Pagius scribit, Athanasium antecessit, sed Nicepho-
rus, qui Synodo Constantinopolitanæ anno Mundi 6674. Chr. 1166. congrega-
tæ interfuisse legitur in Actis ejusdem Synodi apud Allatium de Consensu utriuſ-
que Ecclesiæ lib. 2. cap. 12. n. 4. Inconcussa igitur manet assertio Baronii de

 tempo-

tempore, quo Athanasius ille sedebat: is proinde fuit Hierosolymitanus ille Græcorum Patriarcha, qui anno 1187. die 10. Septembris unacum Constantinopolitano & Antiocheno Patriarchis Synodo adfuit, in qua Isaacius Imperator definiri voluit, irritas electiones fore, quæ fierent per absentiam Pontificis alicujus in Urbe, & in posterum non aliter fieri debere, nisi omnes in Urbe degentes Pontifices arcessiti fuerint, & vel presentes adfuerint, vel sententias suas exhibuerint, uti legitur in Jure Græco Romano apud Freherum pag. 169. Demum quoad ejusdem Athanasii Homilias, notandum est, illas Arabicis typis in urbe Alepo anno Christi 1711. in fol. editas fuisse, cura, studio, & impensis Athanasii Græcorum Melchitarum Antiocheni Patriarchæ, viri eruditi, dumque viveret, nobis in amicitiis familiariter conjuncti, qui & exemplar nobis dono dedit, quod in Vaticanam Bibliothecam intulimus. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. num. xc. pag. 631.

De Arcadio Cypri Episcopo, cujus Homiliam de S. Georgio supra n. 66. laudavimus, vide Fabricium in Bibliotheca Græca Tom. x. p. 489. ubi ejus *Synodicam* observat in Synodo vi. anno 680. a Theodoro Trimithuntis Episcopo delatam fuisse, necnon scriptam ab eodem S. Simeonis Thaumaltoritæ vitam (qui anno 596. obiit) laudatam a S. Johanne Damasceno & a septima Synodo. Fusius de eodem Arcadio agit Quienus in Oriente Christiano Tom. 2. pag. 1049. num. xvii. ubi de Archiepiscopis Insulæ Cypri.

CXCVII.

Codex in f. bombycinus, foliis constans 83. literis Syriacis exaratus, inter Vaticanos Arabicos Codices olim Decimus: quo continentur.

QUATUOR EVANGELIA, Carsciunica, sive Arabica, Syriaco charactere expressa. Nimirum. I. Evangelium S. Matthæi. Titulus, fol. 1. [illegible]
Ope Dei, qui humiles adjuvat, qui est apud veros minimeque curiosos scrutatores Christianos unus & tres, & tres & unus absque confusione & sine comprehensione; cujus nomen verum est Pater, & Filius, & Spiritus vivus & Sanctus, scribo Evangelium sanctum, prædicationem Matthæi Apostoli, qui est unus ex duodecim Apostolis Domini nostri. Initium Evangelii secundum Matthæum. [illegible]

Adnotatio Librarii ad calcem Evangelii secundum Matthæum, fol. 22. [illegible]
Explicit sanctum Evangelium, prædicatio Matthæi Apostoli, qui loquutus est Ebraice in Palæstina: cujus oratio adjuvet universos fideles. Absolutum est autem hora tertia Sabbathi Lazari, quod contigit mense Adar (Martio) *quadragesimali, Anno Græcorum* 1799. (Christi 1488.) *Deo, qui opem & auxilium tulit, laus, honor, decus, exaltatio, & gloria in universa futura secula, Amen.*

II. Evangelium secundum Marcum. Titulus, fol. 22. a t. [illegible]

[Syriac text] *Item ope Dei universorum Domini, qui vult omnes salvos fieri, scribimus Evangelium Marci Evangelistæ, qui est unus ex* LXXII. *Discipulis*. Initium. [Syriac text]

Adnotatio Librarii, fol. 35. a tergo. [Syriac text] *Explicit sanctum Evangelium, prædicatio Marci Evangelistæ, qui prædicavit & annunciavit Romanæ Romæ, cujus oratio adjuvet nos, Amen. Absolutum est autem feria secunda Passionis prope occasum solis, in celebri civitate, lacrymis & suspiriis digna, Constantinopoli, Anno Græcorum 1799.* (Christi 1488.) *Deo, qui meæ indignitati opem tulit, laus, honor, & exaltatio in secula seculorum, Amen, Amen, Amen.*

III. Evangelium secundum Lucam. Titulus, fol. 36. [Syriac text] *Sanctum Evangelium, prædicatio Lucæ Evangelistæ, unius ex* LXXII. Init. [Syriac text]

IV. Evangelium secundum Johannem. Titulus, f. 61. [Syriac text] *Ope Sanctæ Trinitatis, scribimus sanctum Evangelium Johannis, filii Zebedæi, Apostoli, unius ex Duodecim, qui Theologus adpellatur, & Discipulus, quem diligebat Jesus: cujus oratio nobiscum sit, Amen*. Initium. [Syriac text]

Recentiori manu, unumquodque Evangelium est Capitibus Latino sermone, juxta Latinam & Græcam editionem, distinctum. Ad oram autem adnotatæ sunt Syriaco sermone Lectiones Evangelicæ per annum, juxta Syrorum ritum, prout habetur in editionibus tum manu exaratis, tum impressis, sive Syriacis, sive Syro-Latinis.

C X C V I I I.

Codex in fol. bombycinus, foliis 260. constans, Syriacis literis, sed sermone Arabico exaratus, inter Codices Nitrienses olim Vigesimus: quo continentur.

I. Vita Isaaci Ninivitæ. Titulus, f. 1. [Syriac text] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, unius Dei, ope & auxilio Dei, exscribere adgredimur Libros Sancti, sapientumque maximi Mar Isaaci Syri; sunt autem in quatuor Partes divisi. Concedat Dominus opemque feras, ut & doctrina & opere iisdem Libris proficiat sum lector, tum quisquis Monasticum institutum amplecti desiderat, per intercessionem Dominæ nostræ & hujus magni Sancti, Amen. Historia hujus Sancti magni Mar Isaac*. Initium. [Syriac text] Vide Tom. 1.

Bibl. Orient. a pag. 444. ubi hanc Historiam Arabice & Latine evulgavimus.

II. *Liber* I. *Operum Sancti Isaac.* Sermo 1. De discretione naturali. [illegible] fol. 2. Initium. [illegible] Vide Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 446. usque ad Sermonem 28. inclusive.

Sermo II. [illegible] fol. 2. a terg. Initium. [illegible]

Sermo III. De Theoria. [illegible] fol. 3. a t. Initium. [illegible]

Sermo IV. De contemplatione interioris hominis. [illegible] fol. 3. a terg. Initium. [illegible]

Sermo V. Quis sit amor Dei, & quomodo, & quando comparetur. [illegible] fol. 4. Initium. [illegible]

Sermo VI. De vita solitaria. [illegible] fol. 4. Initium. [illegible]

Sermo VII. De oratione. [illegible] fol. 6. a terg. Initium. [illegible]

Sermo VIII. De omnibus virtutum generibus: ubi declaratur totum spiritualis Vitæ regimen, quo constat medius gradus Monasticæ professionis. Admonitio, ne Regula solitariæ Vitæ negligatur. [illegible] fol. 8. Initium. [illegible]

Sermo IX. Quod secum depugnandum est, sibique ipsi vis inferenda. [illegible] fol. 8. a terg. Init. [illegible]

Sermo X. De oratione. [illegible] fol. 9. a terg. Init. [illegible]

Sermo XI. De horis ministerii. [illegible] fol. 11. Init. [illegible]

Sermo XII. De Psalmodia. [illegible] fol. 11. Init. [illegible]

Sermo XIII. De metanæis, hoc est, genuflexionibus. [illegible] f. 11. a t. Init. [illegible]

Sermo XIV. De silentio & solitudine. [illegible] fol. 12. [illegible] Exstat Græce Cod. Vat. 391. pag. 307. & Cod. Vat. 605. pag. 203.

Sermo XV. Varia ad Asceticam vitam spectantia declarantur. [illegible] fol. 15. Init. [illegible] Exstat Græce Cod. Vat. 391. pag. 299. & Cod. Vat. 605. pag. 193.

Sermo XVI. De vita solitaria, & de cellæ habitatione. [illegible] fol. 15. Init. [illegible]

Sermo XVII. Regulæ a Solitariis observandæ. [illegible] fol. 15. a terg. Init. [illegible]

Sermo XVIII. De exercitationibus Anachoretæ. [illegible] fol. 16. Init. [illegible]

Sermo

Sermo XIX. De bello, quod Dæmones per cogitationes inferunt. [Syriac text] fol. 21. Init. [Syriac text]

Sermo XX. De pravis cogitationibus, quæ nos oppugnant in cordibus nostris. [Syriac text] fol. 21. Initium. [Syriac text]

Sermo XXI. De motibus cogitationum fornicationis. [Syriac text] f. 21. a t. Init. [Syriac text]

Sermo XXII. De regimine vitæ Solitariæ. [Syriac text] fol. 32. a terg. Initium. [Syriac text]

Sermo XXIII. De ordine veræ Monastices; & quomodo observandus sit. [Syriac text] fol. 42. Init. [Syriac text]

Sermo XXIV. Parænesis, fol. 42. a terg. Init. [Syriac text]

Sermo XXV. Quisnam sit Monachus, & quæ ipsius exercitationes. [Syriac text] fol. 44. a t. Init. [Syriac text]

Sermo XXVI. De vita solitaria. [Syriac text] fol. 45. Initium. [Syriac text]

Sermo XXVII. Quænam sit pura oratio absque mentis evagatione. [Syriac text] fol. 47. Initium. [Syriac text]

Sermo XXVIII. De tribus Anachoretarum gradibus. [Syriac text] fol. 48. Initium. [Syriac text]

Adnotatio Librarii ad calcem Libri primi, fol. 50. [Syriac text] *Absoluta sunt quæ ex primo Libro Mar Isaaci reperimus: reliqua vero in Syrorum dumtaxat regionibus exstant.*

Liber II. *De Monastica Institutione*. Titulus, fol. 50. [Syriac text]
In nomine Christi, animarum nostrarum illuminatoris, & mentium nostrarum directoris, & imbecillitatis nostræ adjutoris, scribere adgredimur Partem secundam Libri Sancti Isaac Episcopi civitatis Ninives, qui abdicato Episcopatu, ad eremum se recepit, vitamque suam in solitudine transegit. De Institutione Monastica, deque secessu a seculo.

Sermo I. [Syriac text] fol. 50. Initium. [Syriac text] Exstat Syriace in Codd. Nitriensibus XXI. & XXII. & Græce in Cod. Vat. 391. pag. 167. Cod. Vat. 605. pag. 14. & Cod. Vat. 737. pag. 291.

Sermo II. [Syriac text] fol. 53. Init. [Syriac text] Cod. Syr. Nitr. XXI. & XXII. & Cod. Græc. Vat. 391. pag. 171. Cod. Vat. 605. pag. 18. & Cod. Vat. 737. pag. 296.

Sermo III. [Syriac text] fol. 56. Initium. [Syriac text] Cod. Syr. XXI. & XXII. Vide Tom. I. Bibl. Orient. p. 449.

Sermo IV. Quid sit naturale animæ, quid præter, & quid supra ejus natu-

naturam. [illegible] fol. 56. a terg. Initium. [illegible] Syriace Tom. 1. Bibl. Orient. p. 449.

Sermo V. Quæ sit puritas mentis. [illegible] fol. 58. Initium, [illegible] Syriace Tom. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 178. Cod. Vat. 605. pag. 28. & Cod. Vat. 737. pag. 306.

Sermo VI. Quodnam discrimen sit inter mentis & cordis puritatem. [illegible] fol. 58. a terg. Init. [illegible] Syriace Tom. cit. Græce Cod. Vat. 391. p. 18.

Sermo VII. Quod Dominus noster sua verba humanæ imbecillitati misericorditer accommodavit. [illegible] fol. 61. Initium. [illegible] Syriace Tom. cit. pag. 449. Græce Cod. Vat. 391. pag. 181.

Sermo VIII. Cur homines anima intelligente præditi res spirituales juxta crassitudinem corporum intelligant: & quomodo ab hac possit intellectus sese abstrahere: & quam ob caussam ab eadem expedire nos ipsi nequimus: & qua ratione possit mens in oratione phantasmatibus carere? [illegible] fol. 62. Init. [illegible] In Arabica versione dicitur *Sermo quartus*, exstat autem Syriace Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 450. Græce vero Cod. Vat. 391. pag. 181. Cod. Vat. 605. pag. 32. Cod. Vat. 737. pag. 309.

Sermo IX. (*Arabice* v.) Cur eos, quos Deus diligit, tentationibus vexari permittit? [illegible] fol. 66. Initium. [illegible] Syrice Tom. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 209.

Sermo X. (*Arab.* vi.) Quod non oporteat nos miracula & revelationes a Deo petere vel desiderare; nisi id necessitas postulet. [illegible] fol. 62. Init. [illegible] Syriace Tom. cit. Græce Cod. Vat. 391. p. 308. Cod. Vat. 605. p. 205.

Sermo XI. (*Arab.* vii.) Parænesis, fol. 68. Initium. [illegible]

Sermo XII. (*Arab.* viii.) De mutationibus, quæ menti accidunt, & quomodo per orationem discernantur & probentur. [illegible] fol. 69. a terg. Init. [illegible]

Sermo XIII. (*Arab.* ix.) De exercitationibus solitariæ vitæ: de vigilia noctis, & de variis asceticorum operum generibus: & quod in actionibus nostris non ad numerum respiciendum est, sed ad fervorem & discretionem propriam filiorum Dei, qui ardenti in Patrem amore feruntur: & quod reliquis laboribus vigiliæ præstantiores sint: & quomodo oporteat, ut se gerant qui hoc opus persequuntur: & quæ dona a Deo obtineant, & quæ bella a principe hujus seculi patiantur. [illegible]

[illegible] fol. 70. a t. Init. [illegible] Subjungitur Precatio ad Deum, fol. 71. [illegible]

Sermo XIV. Quæ audivit a Senibus, & vidit. [illegible] fol. 72. a terg. Initium. [illegible] Syriace Tom. cit. pag. 450. num. 14. & Græce Cod. Vat. 391. pag. 224. Cod. Vat. 605. pag. 110.

Sermo XV. Parabolica demonstratio de contemplatione Sabbathi & Dominicæ. [illegible] fol. 75. a terg. Initium. [illegible] Syriace Tom. cit. p. 451. Græce Cod. Vat. 391. pag. 240. Cod. Vat. 605. pag. 134.

Sermo XVI. Parænesis, fol. 76. a tergo. [illegible] Syriace Tom. cit.

Sermo XVII. Parænesis. Ibid. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 242. Cod. Vat. 605. pag. 99.

Sermo XVIII. Parænesis, fol. 78. [illegible] Syriace loc. cit.

Sermo XIX. Responsio Sancti Isaac ad fratrem suum carnalem & spiritualem, qui eum per epistolam rogaverat, ut ad Cœnobium veniret, quoniam illum videre desiderabat, fol. 80. [illegible] Initium. [illegible] Syriace Tom. cit. pag. 451. Græce Cod. Vat. 391. pag. 275. Cod. Vat. 605. pag. 154.

Sermo XX. De discrimine facultatum intellectus, & de spiritualibus revelationibus. [illegible] fol. 80. Init. [illegible]

Sermo XXI. De variis discretionibus, quæ silentio comparantur: nec non de mentis virtute, & quousque voluntarios suos motus extendere queat per diversos orationis modos: & quisnam sit impositus per orationem modus naturæ, quo ubi pervenerit, non amplius orationi locus sit, & quem modum si transilierit, oratio haudquaquam sit, etiamsi oratio dicatur. [illegible] fol. 81. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 229. & Cod. Vat. 605. pag. 123.

Sermo XXII. (*Arabice Sermo* 1.) De vera scientia. [illegible] fol. 84. a terg. Initium. [illegible] Syriace Tom. 1. pag. 451. Græce Cod. Vat. 391. pag. 236. Cod. Vat. 605. p. 128.

Sermo

Sermo XXIII. (*Arab. Sermo* II.) De materia, quam exigit anima ; ut a corporeis cogitationibus, quæ ex recordatione rerum proveniunt, sese expediat. [illegible] fol. 85. Initium. [illegible] Syriace, & Græce loc. cit.

Sermo XXIV. (*Arab.* III.) De tribus scientiæ gradibus eorumque diversis exercitationibus & motibus : & de fide animæ, mysteriisque in ea contentis : & quam fraudulenter scientia hujus seculi contra simplicitatem fidei assurgat. [illegible] fol. 87. Initium. [illegible] Syriace Tom. I. Bibl. Orient. pag. 452. Græce Cod. Vat. 391. pag. 289. Cod. Vat. 605. pag. 177.

Sermo XXV. (*Arab.* IV.) De aliis scientiæ gradibus. [illegible] fol. 93. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 296. Cod. Vat. 605. p. 188.

Sermo XXVI. (*Arab.* V.) De speciebus Orationis, deque cæteris rebus, quarum meminisse semper quis debet, quæque magnam afferunt utilitatem, quando lectioni insistens, ea opere exequi conatur. [illegible] fol. 93. a terg. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 298. Cod. 605. pag. 189.

Sermo XXVI. [*Arab.* VI.] Quomodo conservetur interna animæ vigilantia, & quibus de caussis subrepat cogitationi tepor, & frigiditas. [illegible] fol. 96. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 302. Cod. Vat. 605. pag. 195.

Sermo XXVII. (*Arab* VII.) De iis, qui vitam scientiæ vivunt, & ad Deum accedunt. [illegible] fol. 97. a terg. Initium. [illegible]

Sermo XXVIII. (*Arab.* VIII.) De variis affectibus, qui menti accidunt, & per orationem discernuntur. [illegible] fol. 98. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 303. Cod. Vat. 605. pag. 198.

Sermo XXIX. (*Arab.* IX.) Per modum interrogationis, de discrimine virtutum, & de totius Asceticæ vitæ fine : deque summo erga homines Dei amore, qui Sanctos universos in spiritu perficit, atque in illis similitudinem Dei efficit, amore nempe illius divitis, qui in genus humanum diffunditur. [illegible] fol. 99. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 331. Cod. Vat. 605. pag. 237.

Sermo

Sermo XXX. (*Arab.* x.) Paræneſis, fol. 103. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 335. Cod. Vat. 605. pag. 242.

Sermo XXXI. (*Arab.* xi.) Quam profit, abdicato ſeculo, in ſolitudinem ſeſe recipere: id enim per ſapientiæ diſcretionem Patres & probarunt, & ad id exequendum, adhortati ſunt. [illegible] fol. 107. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 340. Cod. Vat. 605. pag. 280.

Sermo XXXII. (*Arab.* xii.) Quomodo motus externi internos componant. [illegible] fol. 107. a terg. Initium. [illegible] Syrace loc. cit. Græce Cod. Vat. 301. pag. 340. Cod. Vat. 605. pag. 248.

Sermo XXXIII. Epiſtola ad quemdam ſuum diſcipulum, de Silentio. [illegible] fol. 110. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 318. Cod. Vat. 605. p. 219.

Sermo XXXIV. Declaratur diſcrimen intelligibilium, & quiſnam ſit uniuſcujuſque eorum uſus. [illegible] fol. 112. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 321. Cod. Vat. 605. pag. 222.

Sermo XXXV. In idem argumentum. [illegible] fol. 112. a terg. Initium. [illegible]

Sermo XXXVI. (*Arab.* xiii.) Quomodo oporteat prudentem virum in ſilentio degere. [illegible] fol. 114. Initium. [illegible] Syriace Tom. cit. pag. 463. Græce Cod. Vat. 391. pag. 323. Cod. Vat. 605. pag. 225.

Sermo XXXVII. (*Arab.* xiv.) Quod vitæ noſtræ ſtatum ex diverſitate cogitationum cognoſcere poſſumus, nec confidere debemus multitudini operationum noſtrarum, velut inſipientes; ſed conditionem animæ noſtræ, inſtar ſapientum, intelligere nos oportet, ex innovatione, quam in nobis ipſis de die in diem experimur: & de ordine ſcientiæ. [illegible] fol. 115. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 324. Cod. Vat. 605. pag. 227.

Sermo XXXVIII. (*Arab.* xv.) De vera ſcientia, & de tentationibus, unde dignoſci queant veritates. [illegible] fol. 117. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. p. 326. Cod. Vat. 605. p. 230.

Sermo XXXIX. (*Arab.* XVI.) De scopo hujus Sermonis, deque eorum, quæ scribuntur, mente. [illegible] fol. 120. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 329. Cod. Vat. 605. pag. 335.

Sermo XL. De pravo fornicationis affectu. [illegible] fol. 122. Initium. [illegible]

Sermo XLI. De spiritu pœnitentiæ: & quomodo animabus illabitur, & manet in veris pœnitentibus: & quomodo in iis operatur. [illegible] fol. 124. Initium. [illegible]

Sermo XLII. De graduum discrimine. [illegible] fol. 125. Init. [illegible]

Sermo XLIII. De summo humilitatis gradu; ejusque apud Deum excellentia. [illegible] fol. 128. a t. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 344. Cod. Vat. 605. pag. 252.

Sermo XLIV. De regulis in silentio observandis. [illegible] fol. 131. Initium. [illegible]

Sermo XLV. De regulis regiminis Anachoretarum. [illegible] fol. 136. a terg. Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 139. a t. [illegible] ,, Explicit Liber Sancti magni & præstantis Mar Isa- ,, aci, de Timore Dei. Ejus oratio custodiat, dirigat, adjuvetque omnes Lecto- ,, res, qui comparandis virtutibus operam navant. Amen, Amen.,, *Et Mox.* [illegible] Ejusdem Sancti sequitur Pars tertia de Amore Dei. *Et manu recentiori.* [illegible] ,, Ex hoc Li- ,, bro exscripsit Monachus Johannes de oppido Mansuria, Anno Græcorum mil- ,, lesimo octingentesimo vigesimo septimo (*Christi* 1516.).,,

Liber III. De Amore Dei. Titulus, fol. 140. [illegible] ,, In nomine Sanctæ Trinitatis, Liber continens Sermones patris nostri pii præ- ,, stantis & spiritualis, Sancti perfecti Mar Isaaci, de Monastico Instituto. Est- ,, que Pars Tertia Librorum ejus. Cujus benedicta oratio dirigat Lectorem ad co- ,, gnoscendam veritatem virtutis rectorum verborum ejus..,

Sermo I. [illegible] fol. 140. Initium. [illegible] Syriace Tom. 1. Biblioth. Orient. pag. 454. Græce Cod. Vat. 391. pag. 183. Cod. Vat. 572. pag. 23. Cod. Vat. 605. pag. 33. Cod. Vat. 737. pag. 312. Latine prodiit unacum sequentibus Sermonibus, quos mox indicabimus, in Bibliotheca Patrum, sub titulo, *Sancti Isaac de contemptu*

temptu Mundi: quorum novem priores Sermones ſub hoc uno Arabico, & Syriaco comprehenduntur, cujus initium: *Anima, quæ Deum diligit, in Deo ſolo requieſcit*.

Sermo II. [illegible] fol. 146. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 120. Cod. Vat. 605. p. 42. Cod. Vat. 737. pag. 320. Latine, *de contemptu Mundi* Serm. 12. & 13. *Multiplicem Deus honorem homini contulit, per duplicem eidem collatam doctrinam*.

Sermo III. [illegible] fol. 153. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 197. Cod. Vat. 605. pag. 52. Latine Serm. 14. 15. 16. 17. *Quod quis in peccatum aliquando offendit, id naturæ fragilitatem indicat*.

Sermo IV. per modum interrogationis & reſponſionis, de omnibus virtutum generibus. [illegible] fol. 159. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 244. Cod. Vat. 605. pag. 60. Latine Serm. 18. 19.

Sermo V. De ordine Monaſtici inſtituti, ejuſque partibus, per modum genealogiæ; & qua ratione virtutes ab invicem progignuntur. [illegible] fol. 175. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 59. pag. 220. Cod. Vat. 605. pag. 77. Latine Serm. 20. *Ex vi, quam ſibi quis infert, eximius ille fervor gignitur*.

Sermo VI. De variis pugnæ modis, quibus eos Diabolus laceſſit, qui per anguſtam & ſeculo ſuperiorem viam incedunt. [illegible] f. 176. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 257. Cod. Vat. 605. pag. 78. Latine Serm. 7. *Alios etiam modos habet adverſarius noſter Diabolus*

Sermo VII. Qua ope ad Deum corde quis accedat, & quænam ſit cauſa cur accedenti ad ipſum Deus opem ſuam ſecreto largiatur, & quam ob rem ad humilitatem quis accedat. [illegible] f. 180. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græc. Cod. Regio Alexandrino Vat. 23. 25. Latine Serm. 21. 22. 23. *Beatus, qui fragilitatem ſuam agnovit*.

Sermo VIII. De peccatis, quæ ex conſilio & mala voluntate ſunt, quæque ſecus accidunt. [illegible] fol. 181. a terg. Initium. [illegible] Syriace Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 455. Græce Cod. Vat. 391. p. 205. Cod. 605. pag. 101. *Sunt quædam peccata ex fragilitate*.

Sermo IX. Continet dicta Sacræ Scripturæ, incitantia ad Pœnitentiam, quæ propter fragilitatem humanam proponuntur, ne pereant, & beneficium Dei vivi amittant: & quod non convenit, ut illam quis exiſtimet ad pecca-

tum ducere. [illegible] fol. 183. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 207. Cod. Vat. 605. pag. 120.

Sermo X. Quibus conservetur Anachoreticæ vitæ decor, & quomodo gloria Dei procuranda sit. [illegible] fol. 184. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 209. Cod. Vat. 605. pag. 121.

Sermo XI. Quod non deceat famulum Dei, qui mundum abdicavit, Deumque sequutus est, ob timorem non assequendi veritatem, ab eadem quærenda desistere, fervoremve, qui ex Divinarum rerum desiderio, & ex contentorum in iis mysteriorum investigatione gignitur, deponere: hinc etenim fiet, ut mens ad flagitia & ad pravos affectus vagetur. [illegible] fol. 185. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 211. Cod. Vat. 605. pag. 85. Latine Serm. 26. *Tres sunt gradus, quibus homo proficit: Incipientium, Mediorum, & Perfectorum.*

Sermo XII. De mutationibus, quæ Anachoretis accidere solent: nam hujusmodi Institutum sic Deus dirigit, ut aliquando mœror animique suffocatio obruat; mox statim hilaritas affulgeat, & lætitia, & fervor, atque insolitum gaudium. [illegible] fol. 186. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 209. Cod. 605. p. 124. Latine Serm. 25. *Qui Anachoreticam vitam ducere proposuit, is seipsum componat.*

Sermo XIII. De solitariis: & quando incipiunt cogitare scopum, quo pervenerint per suas operationes in hoc immenso mari, nimirum in solitudine: & quando spem habere possunt, quod ipsorum labores fructum aliquem sint consequuti. [illegible] fol. 186. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 210. Cod. Vat. 605. pag. 84. Latine Serm. 25. *Quod tibi narro, cave, ne contemnas.*

Sermo XIV. (*Arab.* XII.) Quomodo confidendum sit in Deo; & quem oporteat in eo confidere; quis vero imprudenter & indiscrete in eodem confidat. [illegible] fol. 187. Initium. [illegible]

[illegible] Syriace Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 456. Græce Cod. 391. pag. 212. Cod. Vat. 605. pag. 86. Latine Serm. 27. *Est fiducia in Deum, quæ ex fide cordis oritur*.

Sermo XV. (*Arab.* XIII.) Quam prosit in solitudine, vacuum esse a negotiis, & quam obsit menti solitarii ingressus & egressus. [illegible] fol. 189. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græc. Cod. Vat. 391. p. 221. Cod. Vat. 605. p. 90. Latine Serm. 30. *Qui curarum plenus est, mitis & quietus esse nequit*.

Sermo XVI. (*Arab.* XIV.) De via, qua facilis ad Deum patet aditus, quamque ex vigiliarum nocturnarum labore quis deprehendit: & quod qui hanc sectantur rationem, toto vitæ suæ tempore, consolationis melle reficiuntur. [illegible] fol. 190. Initium. [illegible] Græce Cod. 391. pag. 222. Cod. 605. pag. 97. Latine Serm. 31. *Noli putare, o homo, inter omnes Monachorum exercitationes*.

Sermo XVII. (*Arab.* XV.) De viribus peccati, & quid eas foveat, quidve retundat. [illegible] f. 192. Initium. [illegible] Syriace loc. supra cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 230. Cod. Vat. 605. pag. 94.

Sermo XVIII. (*Arab.* XVI.) De custodia cordis, deque puritate cogitationis. [illegible] fol. 194. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit.

Sermo XIX. (*Arab.* XVII.) [illegible] fol. 195. a terg. Initium: [illegible] Latine Serm. 33. *Quoniam ex suis motibus spiritum percipi supra ostendimus*.

Sermo XX. (*Arab.* XVIII.) De naturalibus virtutum proprietatibus. [illegible] fol. 196. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 243 Cod. Vat. 605. pag. 100. Latine Serm. 34. 35. *Religio mater est Sanctitatis*.

Sermo XXI. (*Arab.* XIX.) De Jejunio continuo, & quod quis in uno se debet loco continere: & quid ex hac utraque re gignitur: & quod ex cognine discretionis veritas horum dignoscitur. [illegible] fol. 197. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 262. Cod. Vat. 605. pag. 137.

Sermo XXII. (*Arab.* XX.) De silentio & quiete. [illegible] fol. 201. Initium. [illegible] Latine Serm. 36. *Perpetuum silentium, & custodia quietis, ex his tribus causis oriuntur* Subjungitur fol. 201. a terg. [illegible] Caput de motu corporis. Initium. [illegible] Græce Cod. Vat. 391. pag. 266. Cod. Vat. 605. pag. 143. Latine Serm 37. *Motus inferiorum membrorum corporis*.

Sermo

Sermo XXIII. (*Arab.* XXI.) De variis tentationum modis: & quod qui eas pro veritate sustinent, magna perfruuntur voluptate: & de gradibus, quibus vitam suam vir prudens traducit. [illegible] fol. 202. a terg. Initium. [illegible] Græce Cod. Vat. 391. pag. 268. Cod. Vat. 605. pag. 144. Latine Serm. 39. 40. *Virtutes invicem sibi succedunt*.

Sermo XXIV. (*Arab.* XXII.) Tentationum discrimina. [illegible] fol. 204. a terg. Initium. [illegible] Latine Serm. 41. 42. 43. *Tentationes autem, quæ ex permissione Dei accidunt*.

Sermo XXV. (*Arab.* XXIII.) De variis virtutum generibus: & quænam sit uniuscujusque virtus, & in quo ab invicem distinguuntur. [illegible] fol. 205. a terg. Initium. [illegible] Syriace Tom. I. Bibl. Orient. pag. 457. Græce Cod. Vat. 391. pag. 271. Cod. Vat. 605. pag. 148. Latine Serm. 44. 45. 46. *Exercitatio corporalis in solitudine, mundat corpus a sordibus, quæ in ipso sunt*.

Sermo XXVI. (*Arab.* XXIV.) De puritate corporis, animæ, & mentis. [illegible] fol. 207. Initium. [illegible] Latine Serm. 47. *Puritas corporis, est munditia a sordibus carnis*.

Sermo XXVII. (*Arab.* XXV.) Alii Sermones utiles & pleni spiritualis sapientiæ. [illegible] fol. 207. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 276. Cod. Vat. 605. pag. 154. Latine Serm. 48. *Fides est ostium arcanorum*.

Sermo XXVIII. (*Arab.* XXVI.) De Pœnitentia. [illegible] fol. 207. Initium. [illegible]

Sermo XXIX. (*Arab.* XXVII.) Quotuplex sit gradus scientiæ & fidei [illegible] fol. 208. Init. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat 391. p. 276. Cod. Vat. 605. p. 156. Latine Serm. 49. 50. *Est scientia, quæ fidem praecedit, & est scientia, quæ ex fide gignitur*.

Sermo XXX. (*Arab.* XXVIII.) Consilia admodum proficua, quæ Sanctus Isaac auditoribus summa cum animi demissione dedit. [illegible] fol. 208. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 277. Cod. Vat. 605. pag. 158. Latine 51. 52. *Nullus est bonus motus, nisi ex superno munere in cor defluat*.

Sermo XXXI. (*Arab.* XXIX.) De motibus Angelicis, qui ad animæ profectum ex divina providentia spiritualiter in nobis exoriuntur. [illegible] fol. 214. a t. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 282. Cod. Vat. 605. pag. 165.

Sermo

Sermo XXXII. (*Arab.* xxx.) De fecunda operatione, quæ in homine exiftit. [illegible] fol. 215. a terg. Initium. [illegible] Græce Cod. Vat. 605. p. 166.

Sermo XXXIII. [*Arab.* xxxi.] De lucis ac tenebrarum mutationibus, quæ animæ femper accidunt. [illegible] fol. 216. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 283. Cod. Vat. 605. pag. 167.

Sermo XXXIV. (*Arab.* xxxii.) De Zelotypia. [illegible] fol. 217. Initium. [illegible] Syriace Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 458. Græce Cod. Vat. 391. pag. 284. Cod. Vat. 605. pag. 168.

Sermo XXXV. (*Arab.* xxxiii.) De pravis cogitationibus, quæ ob præcedentem negligentiam, etiam nolenti fubrepunt, fol. 221. a terg. [illegible] Init. [illegible] Græce Cod. Vat. 391. p. 288. Cod. 605. p. 174. Subjunguntur Arabice hæc Capita, nimirum, p. 222. a terg. [illegible] *De iis, qui fe ftultos & infipientes fingunt*. Initium. [illegible] pag. 223. a terg. [illegible] *De bonitate Dei*. Initium. [illegible]

Sermo XXXVI. [*Arab.* xxxiv.] De patientia propter amorem Dei, & quomodo ad illam comparandam enitendum fit. [illegible] fol. 224. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 304. Cod. Vat. 605. pag. 168.

Sermo. XXXVII. [*Arab.* xxxv.] De folitaria vita. [illegible] fol. 226. Init. [illegible]

Sermo XXXVIII. Epiftola Sancti Ifaac ad Fratrem filentii amatorem. [illegible] fol. 228. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 272. Cod. Vat. 605. pag. 150.

Sermo XXXIX. Refponfio ad Interrogationem cujufdam Fratris. [illegible] fol. 230. a terg. Initium. [illegible] Syriace loc. cit. Græce Cod. Vat. 391. pag. 347. Cod. Vat. 605. pag. 281.

Sermo XL. Qua ratione fuas quis actiones componere queat. [illegible] fol. 234. Init. [illegible]

Sermo XLI. Unde oriatur in anima fenfus fpiritualis, & quoufque progrediatur. [illegible] fol. 237. Initium. [illegible]

Sermo

Sermo XLII. Responsio ad quemdam. [Syriac] fol. 237. a terg. Initium. [Syriac]

Adnotatio Librarii, fol. 237. a tergo. [Syriac] *Explicit Pars tertia operum Sancti Isaac. Deus misereatur mei, Mosis pauperis, per ejus preces, Amen. Memento mei Domine in regno tuo. Facta sunt haec in Deserto Scetensi, Anno Graecorum millesimo octingentesimo duodecimo* (Christi 1501.)

Adnotatio altera, fol. 211. unde initium sumit Moses librarius, qui alteram hujus Codicis partem supplevit. [Syriac] *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti unius Dei. Transiit hic benedictus Liber a dominio mei, Thomae scilicet, nomine Presbyteri de civitate Hesnae, ad domiuium patris nostri Presbyteri Cyriaci de Tur-Abdin, Abbatis Monasterii Dominae nostrae, quod in Deserto Scetensi est situm, Syrorumque Coenobium adpellatur; & factus est proprius ipsius, & ad usum ejusdem translatus. Dominus Deus Sanctus, intelligibilium & visibilium creator, illuminet oculos meutis ejus, eumque dirigat ad intelligendam virtutem Sermonum ejus Spiritualium, per orationem Dominae nostrae semper Virginis, & per preces Sancti Isaac, omniumque Martyrum & Sanctorum, Amen. Tu vero Pater noster Presbyter Cyriace, propter amorem Dei, qui descendis de Caelo pro salute Mundi, quotiescumque in hoc Libro sive multum sive parum legeris, memento mei, & ora pro me, ut ab hoc seculo salvus fiam juxta voluntatem Christi Domini, meque una tecum recipiat sub alas miserationum suarum in Caelesti Hierusalem, in Ecclesia primogenitorum; quantumvis ego minimus discipulus tuus sim indignus.*

Liber IV. *Operum Sancti Isaac*. [Syriac] fol. 239. a tergo.

Sermo I. Capita scientiae. [Syriac] Initium. [Syriac]

Sermo II. De diversis cogitationum speciebus. [Syriac] fol. 244. a terg. Initium. [Syriac] Graece Cod. Vat. 605. pag. 184.

Sermo III. Consilia proficua de agnitione veritatis. [Syriac] fol. 245. a terg. Initium. [Syriac] Graece Cod. Vat. 605. pag. 185.

Sermo IV. De tenebris moerorem afferentibus, quae aliquando Anachoretis in solitudine accidunt. [Syriac] fol. 255. a terg. Initium. [Syriac]

[illegible]

Sermo V. Apophthegmata. [illegible] fol. 257. Initium. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 262. a t. [illegible]

[illegible]

Explicit, ope Dei, Liber Sancti Mar Isaac. Pauper autem amanuensis, humillimus omnium, virtutibus vacuus, vitiis plenus, nomine & specie tenus Monachus, ab opere vero Monachorum verorum alienus, rogat pro amore Domini Christi universos, qui librum hunc sunt evoluturi, ut dicant toto corde: Domine Jesu Christe, dimitte peccata servi tui Mosis, ejusque delicta condona in die illa tremenda. Qui autem oraverit, & quippiam dixerit, ei Deus retribuat triginta, sexaginta, & centum in regno Cælorum, precibus Sancti magni Mar Isaac. Dignare Domine veniam peccatorum largiri Librario, qui sex istos quaterniones exscripsit, & Lectori, & Auditori, Amen. Exarati sunt hi confusi characteres, Anno 1812. [Christi 1501.] in deserto Scetensi per manum peccatoris omnium vilissimi, nomine Mosis, homonymi illius, qui Israelem ab Ægyptiis liberavit.

Quæ Syriace habentur in Bibliotheca Vaticana Sancti Isaaci opuscula, ea recensita a nobis sunt supra hoc Tomo Cod. CXXIV. & Cod. CXXV. Quæ vero Græce e Syriaco translata, Lambecius quidem in Bibl. Cæsar. Vindobon. lib. v. Cod. 235. enumerat *Sermones Sancti Isaac* 87. quorum nonnullos etiam exhiberi testatur, in Codicibus 236. 237. 238. 240. ac præsertim in Cod. 241. fragmentum ex ejusdem Epistola ad Abbatem Simeonem. Quo vero ad Codicem 235. in eo adnotationem hanc adpositam testatur, cit. lib. v. pagina 73. τῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀββᾶ Ἰσαὰκ σύρυ ϗ ἀναχωρητῦ τῦ γενομένυ ἐπισκόπυ τῆς φιλοχρίςυ πόλεως Νινυὶ, λόγοι ἀσκητικοὶ, εὑρεθέντες ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων, ἡμων, τῦ Ἀββᾶ πατρικίυ ϗ τῦ Ἀββᾶ Ἀβραμίυ τῶν φιλοσόφων ϗ ἡσυχαςῶν, ἐν τῇ λαύρᾳ τῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάββα. *Sancti Patris nostri Abbatis Isaaci Syri & Anachoretæ, qui fuit Episcopus urbis Christi amantis Ninives, Sermones Ascetici, reperti a Sanctis Patribus nostris, Abbate Patricio, & Abbate Abramio, sapientiæ Christianæ & quieti Monasticæ deditis, in Laura Sancti Patris nostri Sabbæ.* Addit Lambecius loc. cit. *Extant quidem ex jam memoratis octoginta septem Sermonibus asceticis, in magna Bibliotheca Veterum Patrum Græco-Latina Parisiensi Anno 1654. septemdecim Tomis in folio edita, Tomi quinti columna 483. & deinceps usque ad columnam 532. Sermones quinquaginta tres, sed Latine tantum, & mutile, turbatoque & confuso ordine, atque instar Capitum unjus continui libri, inscripti de contemptu mundi; quum tamen manifeste appareat, Sermones illos, ut de diversis materiis, sic etiam diversis temporibus esse habitos, ideoque tam inscriptionibus, & principiis, quam epilogis, sive clausulis a se invicem distinctos esse. Perperam quoque ibi eorundem Sermonum autor vocatur Presbyter Antiochenus, utpote quum certo constet, Isaacum Syrum, Ecclesiæ Antiochenæ Presbyterum, a Sancto Isaaco Syro, primum quidem*

Episcopo urbis Ninives, deinde autem Abbate & Anachoreta, plane diversum esse. Hæc Lambecius. At vero iu Bibliotheca nostra Vaticana, in Codicibus Græcis Mss. 391. 605. & 737. Exstant Sermones *Sancti Isaac nonaginta*, quibus præmittitur, Cod. 605. pag. 1. Prologus, cujus initium. Ὁ μέγιστα ἁμαρτήματα καὶ πάνυ διείατα: Titulus autem Sermonum est hujusmodi: Ἰσαὰκ τοῦ σύρου τοῦ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου πόλεως Νινευί, λόγοι ἐκ τῆς σύρων γλώττης ἑρμηνευθέντες εἰς τὴν ἑλληνικὴν ὑπὸ τοῦ Ἀββᾶ Πατρικίου καὶ Ἀββᾶ Ἀβραμίου ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα. *Isaaci Syri, Anachoretæ, qui fuit Episcopus civitatis Ninives, Sermones e Syrorum lingua in Græcam translati ab Abbate Patricio, & Abbate Abramio in Laura Sancti Patris nostri Sabæ.* In Catalogo Codicum manuscriptorum Græcorum Bibliothecæ Regiæ Parisiensis, non exprimitur quidem numerus Sermonum Asceticorum Sancti Isaaci; indicatur tamen, illos e Syriaca lingua in Græcam a Patricio & Abramio Philosophis fuisse conversos. Vide Cod. Græc. Ms. 874. 875. 1074. 1075. 1076. 1090. 1091. In Catalogo vero Codicum Mss. Syriacorum ejusdem Bibliothecæ Cod. x. & Cod. LXXI. memoratur *Precatio S. Isaac Ninivitæ*: & Cod. Arabico CLXVI. *Sermo de Pœnitentia*,

CXCIX.

Codex in fol. bombycinus, foliis 418. constans; Syriacis literis, sed Arabico sermone exaratus, inter Codices Vaticanos Arabicos olim Quinquagesimus quintus: quo continentur.

I. VITA S. MARONIS ROMANI, ejusque uxoris, & filiorum. Titulus. [illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, unius Dei, ope Dei altissimi, incipimus scribere nonnullas Sanctorum Patrum historias: quorum oratio nos una vobiscum, fratres universi, adjuvet. Primum hæc est historia Sancti Maronis Principis, ejusque conjugis, & filiorum: & quid eis contigerit*, fol. 1. Initium. [illegible] Fabula est, ad instar historiæ S. Eustachii & filiorum, ab otioso quopiam olim excogitata, nisi quod hi non sunt Martyres, uti fuit S. Eustachius. Fertur enim Maro ab Imperatore missus Dux copiarum adversus barbaros, in prælio mortuus vulgo existimatus fuisse; quumque illius frater uxorem ejus, jam prægnantem a marito relictam, incesto sibi matrimonio copulare per vim & nefas statuisset; illa fugam ex urbe Roma in Palæstinam arripiens, naufragium unacum duobus liberis recens natis fecisse, & ad litus forte fortuna incolumis ejecta, amissis tamen filiolis, Hierosolymam adiisse: ibique in festo Exaltationis S. Crucis, post quinquennium, & filios, & Maronem maritum recuperasse. In hac fabula inducitur Marcus quidam Patriarcha Hierosolymitanus filiolos illos baptizasse, præsente Petro Antiocheno Patriarcha: reique gestæ seriem, a se diligenter conscriptam, misisse ad universos Patriarchas, nimirum (ut verbis ejus utamur.) [illegible] *Papam Romæ, Papam Alexandriæ, Papam Antiochiæ,*

chie, & Papam Constantinopoleos. Adnotatio Librarii, fol. 17. [Syriac text] *Explicit haec historia, ope Dei Altissimi: Deus misereatur ejus, qui legerit, & misericordiam a Deo imploraveris pro humili librario, qui est in mare peccatorum & iniquitatum demersus. Explicit*.

II. *Homilia de Poenitentia*, singulis diebus recitanda. [Syriac text] fol. 17. a terg. Initium. [Syriac text]

III. *Narratio de obitu Sanctorum trium Patriarcharum, Abraham, Isaac, & Jacob*. [Syriac text] fol. 21. Initium. [Syriac text] Ex eo nempe, quod horum trium Patriarcharum memoria ab Ægyptiis Christianis recolitur die 28. mensis Mesori, author hujusce fabulosæ narrationis adfirmat, illos eadem ipsa die e corpore migrasse. Et primum quidem agitur de obitu Abraham Patriarchæ a fol. 21. ad fol. 30.

IV. *Obitus Isaac Patriarchæ*. [Syriac text] fol. 30. a terg. Initium. [Syriac text]

V. *Obitus Jacob Patriarchæ*. [Syriac text] fol. 39. Initium. [Syriac text] Tres istæ narrationes Arabicæ de obitu trium Patriarcharum Abraham, Isaac, & Jacob, eorumque cum Angelo colloquia, & ad filios testamenta, adjungi possunt Apocryphis iis scriptis, quæ de Abrahamo, Isaaco, & Jacobo memorat Fabricius in Codice Pseudepigrapho veteris Testamenti, edito Hamburgi an. 1722. a num. 106. ad num. 133.

VI. *Sancti Jacobi Episcopi Sarugensis*, Homilia de Latrone; qui ad dexteram Domini crucifixus fuit. [Syriac text] Recitanda in feria sexta hebdomadæ majoris, fol. 46. Initium. [Syriac text] E Syriaca lingua in Arabicam translata hæc Homilia. Vide supra Cod. Syr. 112. fol. 491. ubi incipit. [Syriac text] Inscribiturque. [Syriac text] *De Crucifixione Domini, deque Cherub, & Latrone*. Eadem Jacobi Sarugensis Homilia *de bono Latrone* exstat Arabice in Catalogo Codicum manuscriptorum Bibliothecæ Regiæ Parisiensis Tom. 1. Cod. Arab. LXXI. n. 6. pag. 107. & Cod. Arab. CLXVIII. num. 5. pag. 121.

VII. *Vita S. Alexii*. Titulus, fol. 53. [Syriac text] *Item legere adgredimur vitam Sancti inclyti insignis beati virginis continentis, viri Dei, qui est Sanctus Risjeia (Princeps) filius Euphemiani, ex urbe Roma: cujus oratio & benedictio fit nobiscum omnibus, Amen*. Duplex

plex porro heic narratio repræsentatur: prima nempe a fol. 53. ad. 63. scripta ab æditui Edesseno, in qua dicitur Sanctus Alexius in urbe Edessa mortem obiisse: altera a fol. 63. juxta Romanorum traditionem, ubi fertur, ex urbe Edessa Romam rediisse, & in ædibus paternis ad Deum migrasse. Prima igitur vita, f. 53. post Librarii Prologum, [illegible] Sic incipit: [illegible] Altera S. Alexii vita, f. 63. sic incipit, [illegible] Quoad utramque vitam recole adnotata a nobis Tom. I. Biblioth. Orient. pag. 401. & a Patribus Bollandianis in Actis Sanctorum Tom. IV. Julii ad diem XVII. a pag. 262. ad pag. 270. ubi prior hæc Arabica vita a *P. Petro Benedicto* Soc. Jesu, dum viveret, nobis amicissimo, ex Arabico in Latinum translata exhibetur.

Adnotatio Librarii, fol. 72. [illegible] *Absoluta est historia Sancti Riscia* [Principis, Alexii nempe,] *viri Dei, opera peccatoris vilis humilis Abrahami, qui Besciara adpellatur, filii Abdelazizi, de oppido Nabach, cujus peccata dimittat Deus in die judicii, nec non & vestra omnia peccata, Amen, Amen, Amen.*

VIII. *Historia Sancti Martyris Christoduli* (Arabice Abdelmasih) qui Ebraice dicitur *Aser, filius Levi Judæus*, quem pater ob Christianam susceptam religionem interfecit. [illegible] fol. 72. Initium. [illegible] Dicitur hic puer annorum undecim, a patre Levi Judæo, ob Christi fidem, interfectus, anno Græcorum 701. (id est, Christi 390.) patre demum, matre, ac fratribus ad Christi fidem conversis.

IX. *Vita SS. Martyrum Sergii, & Bacchi*. [illegible] fol. 92. Initium. [illegible] Passi dicuntur, imperante Maximiano, sub præside Antiocho in civitate [illegible] *Baliso* (quæ aliis Barbalisso dicitur) juxta Euphratem sita, anno Christi 336. Qui est error manifestus. Eorum Martyrium sub Maximiano, communiter refertur a Græcis & Latinis. Verum (ut scribit Tillemontius Tom. 5. histor. Eccles. in notis ad S. Sergium Martyrem,) *Nullus Maximianus in Syria regnavit; sed Maximianus Galerius fortasse in Syriam venit anno 303. quum adhuc esset Cæsar: estque solenne Scriptoribus, hunc Galerium confundere cum ipsius nepote*

pore Maximino., qui in Syria regnavit ab anno 305. ad 313. Sub hoc Maximino videtur, Baronius Martyrium Sergii & Bacchi adponere. In Chronico tamen Orientali id contigisse dicitur sub Heracla Alexandrino Patriarcha, nimirum, in persecutione Maximini Primi anno Christi 235. Hactenus Tillemontius. Adeoque in Codice nostro pro anno Christi 336. legendum videtur, 236. ut sic ad tempora *Maximini Primi* Martyrium horum Sanctorum referatur.

X. *Vita S. Marinæ, quæ Marinus* dicta fuit, [illegible] fol. 115. Initium. [illegible] Eadem hæc Sanctæ Marinæ vita extat supra in Cod. cxcvi. a fol. 406.

XI. *Vita Sanctæ Susannæ*, uxoris Joachim, de qua Daniel Propheta. [illegible] fol. 119. a terg. Initium. [illegible]

XII. *De Isaaco Patriarchæ Abrahami filio*, quando illum mactare. Dei jussu, decreverat. [illegible] fol. 128. Initium. [illegible]

XIII. *Vita Sancti Johannis*, nobilis Romani, qui de Aureo Evangelio adpellatur, nimirum, qui vulgo *Calybita* dicitur. [illegible] fol. 135. Initium. [illegible] Pro *Eutropio* & *Theodora*, quorum filius fuit Johannes Calybita, perperam ab amanuensi dicuntur *Ebn-tronius*, & *Bedura*. Porro hæc Arabica vita congruit cum illa, quam e Græco a Cardinali Sirleto conversam Latine edidit Bollandus Tom. 1. Januarii ad diem xv. quæque a Lipomano & Surio evulgata fuit.

XIV. *Vita Pauli*, quem Diabolus in balneo adloquutus fuit. [illegible] fol. 146. Initium. [illegible]

XV. *De S. Ammun Abbate*. [illegible] fol. 161. a terg. Initium. [illegible]

XVI. *De septem Pueris Ephesi*. [illegible] fol. 163. a terg. Initium. [illegible] Congruit hæc septem puerorum Ephesinorum historia cum illa, quam Græci narrant de septem Dormientibus. Vide adnotata Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 335.

XVII. *Vita S. Cyrilli*, [illegible] fol. 165. a terg. Init. [illegible] Fingitur hic Cyrillus fuisse frater Theodosii Magni; relictis autem omnibus, quæ possidebat, ad extremas terræ partes sese recepisse juxta Gehennæ fauces: ubi a Presbytero Monachorum Nitriæ Pamo repertus, paulloque post, quum e vita migrasset, sepultus fuisse. Additur commentum, quod nempe Deus die Dominica requiem aliquam Christianis bapti-

ptizatis in Gehenna existentibus tribuat.

XVIII. *Vita S. Martiniani Anachoretae*. [illegible] fol. 166. Initium. [illegible]

XIX. *Vita Sancti Archelidis*. [illegible] fol. 180. Initium. [illegible] Vide Cod. cxcvi, a fol. 414.

XX. *Historia Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli*, quaeque iis contigere in Praedicatione; quemadmodum beatus Ephraem Syrus Edessenus coram Basilio magno retulit. [illegible] fol. 194. Initium, [illegible] Vel ex titulo compertum fit, fabulosam esse hanc narrationem, quae Ephraemo Syro perperam tribuitur. Non minus commentitia est altera narratio, quae sub Jacobi Sarugensis nomine metro dodecasyllabo Syriace exstat, inscripta. [illegible] Incipitque; [illegible] De qua Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 332.

XXI. *Homilia de Poenitentia*, in Psalmum sextum. [illegible] fol. 211. Initium. [illegible]

XXII. *Vita Sancti Dionysii Areopagitae*. [illegible] fol. 221. Initium. [illegible]

XXIII. *Jacobi Sarugensis Episcopi*, Homilia de Constantino Magno Imperatore, Helenae Augustae filio, quomodo a lepra mundatus fuerit. [illegible] f. 230. a terg. Initium. [illegible] Haec eadem Homilia habetur Syriace, prout a Jacobo Sarugensi scripta est, Tom. I. Bibl. Orient. pag. 328. num. 189. sub hoc titulo. [illegible] *De Constantino Imperatore, & de leprae ejus mundatione*. Initium. [illegible] *Jesu, qui intuentibus te, lux magna es*. Ex Actis autem, quae Silvestri Papae dicuntur, tota haec Homilia desumta est: de quibus Actis vide adnotata a nobis Tom. I. cit. pag. 329.

XXIV. *Vita Sancti Simeonis*, qui *Salus* dictus fuit, eo quod stultam pro Dei amore simulavit vitam. [illegible] fol. 255. a terg. Initium. [illegible] Excerpta haec sunt ex fusiore S. Simeonis Sali vita, quam Leontius Neapoleos in Cypro Episcopus Graece scripsit, quaeque Graece & Latine edita est Tom. I. Julii in Actis Sanctorum a Bollandianis sociis. Colitur autem hic Sanctus a Latinis die I. Julii: a Graecis die 21. ejusdem mensis, quemadmodum constat ex Menaeis, & Menologio Basiliano. Quare nescio, quem Graecum Codicem secutus Baronius in notis ad Martyrol. Rom. Graecos asserit eadem die I. Julii unacum Latinis memoriam S. Simeonis Sali recolere, sic scri-

scribens. *Agunt de eodem hac die Græci in Menologio*. Notandus præterea error typographicus, qui in Synaxario Græcorum irrepsit, ubi de patria S. Simeonis & Johannis sic legitur: ὄντες ἐκ πόλεως Ἐδέσσης τῆς κατὰ Συρίαν κειμένης ὁρμώμενοι *Hi Edessa urbe in Syria posita oriundi*. Non enim Edessam, sed *Emesam* patriam sortiti sunt; quemadmodum in Menologio Basiliano dicitur ad diem 21. Julii pagina 175. ὄντες ἐκ πόλεως Ἐμέσης ὁρμώμενοι, *Hi Emesa urbe oriundi*. Notandum denique, hunc Menologii Basiliani locum a Bollandianis ad 1. Julii §. v. sic fuisse depravatum: *Hi Edessa urbe oriundi*; ex præconcepto nimirum errore, quem ex Menæis pridem hauserant, ubi pro *Emesa*, perperam *Edessa* ponitur. Unde Raderus, eodem errore imbutus, in Menæis Græcis Latine versis, quorum manuscriptum Codicem Bollandiani se habere testantur, ita legit: *Simulataque stultitia, Edessam patriam suam accessit, in qua sub specie stultitiæ multa miracula patravit*. Alter est hic manifestus error: non enim Simeon stultitiam simulavit, ac tot mirabilia patravit *Edessæ*, sed *Emesæ*, prout diserte asserunt Leontius Cypri Episcopus in vita, Evagrius in historia Ecclesiastica, Menologium Basilii Imperatoris, ac Menæa Græca impressa: idem quoque ipse Raderus in Viridario Sanctorum, quod in lucem edidit, Simeonis Sali theatrum, de quo in vita agitur, non Edessam, sed Emesam fuisse, scripsit ex Evagrio: *Erat autem in Emesa Simeones: hic inanis gloriæ vestem sic exuerat, ut ignorantibus desipere videretur*.

XXV. *Vita Hicari Sapientis*: & narratio earum rerum, quæ eidem contigere cum Nadane sororis ipsius filio, cumque Rege Ægypti. [illegible] fol. 261. a terg. Init. [illegible]

XXVI. Fabula *Sceddadi filii Adi, & Salomonis filii Davidis*. [illegible] fol. 281. Initium. [illegible]

XXVII. *Epistola e Cælo demissa per Athanasium Patriarcham Alexandrinum* in urbe Roma die 25. Decembris, Anno Alexandri 1057. (Christi 745.) [illegible] fol. 299. a terg. Initium. [illegible] Fabulosa, & ineptiis plena.

XXVIII. *Historia Conceptionis & Nativitatis B. Mariæ Virginis e Matre sua Anna*. [illegible] fol. 305. a terg. Initium. [illegible] Desumta est hæc Apocrypha narratio ex eo, quod vocant *Evangelium de Nativitate Mariæ*, quod Latine prodiit apud Joh. Albertum Fabricium Hamburgi 1719. in *Codice Apocrypho novi Testamenti*, a pag. 19.

XXIX. *Narratio fabulosa de Æditui*, deque Claudio Diabolo, qui adpellatus est Servus, alias Senex levis. [illegible] f. 325. Init. [illegible]

XXX. Fabula de filio cujusdam Regis, qui patrem matremque vendidit, ac postea redemit. [illegible]

[illegible] fol. 328. a tergo.

XXXI. *Homilia Sancti Cyrilli Patriarchæ Alexandrini* de audiendâ sacra Liturgia. [illegible] f. 334. Initium. [illegible] Non extat inter Græcas, aut Græco-Latinas S. Cyrilli homilias.

XXXII. *Quæsita, & Responsa* variis de rebus. [illegible] fol. 342. Initium. [illegible]

XXXIII. *Historia Pilati Præsidis Hierosolymorum*. [illegible] fol. 345. a terg. Initium. [illegible] Ex Homilia Cyriaci Episcopi urbis Bahensæ in Ægypto, de Resurrectione Domini, deque Pilato Hierosolymorum Præside, necnon de Josepho ab Arimathæa, & Nicodemo. Fabulosa narratio Gamalieli supposita, in qua dicitur Pilatus ad Christi fidem conversus, una cum Procla uxore, & Martyrium passus.

XXXIV. *Constitutiones Apostolorum*, & Canones Patrum, circa Synaxim & sacrificium Missæ. [illegible] fol. 375. Initium. [illegible]

XXXV. *Homilia S. Johannis Chrysostomi* de Pœnitentia. [illegible] fol. 390. a terg. Initium. [illegible]

XXXVI. *Sancti Ephræm* Sermo de lucta Diaboli. [illegible] fol. 379. a terg. Initium. [illegible]

XXXVII. *Oratio* recitanda pro Infirmo, ac Pœnitente. [illegible] f. 416. Init. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 417. [illegible] *Explicit ope Dei Altissimi, Anno Græcorum* 1856. (Christi 1545.) *manu pauperis, vilis, omniumque hominum maximi peccatoris, nomine tenus, quo nempe adpellatus fuit, dum Monachi habitum accepit, Abraham; eo vero, quo vulgo apud homines adpellatur, Besciara: qui non re ipsa, sed nomine tenus est Monachus & Presbyter. Scripsit autem hunc librum in oppido Sadad, apud Ecclesiam Dominæ nostræ, cujus oratio nos adjuvet, Amen.*

Adnotatio altera Syriace, ibidem. [illegible] *Possidendum curavit hunc spiritualem thesaurum Presbyter Besciara* (Syriace Sebarta) *filius Abdelazizi, filii Zolatæ, de oppido Nabach, qui degit hodie apud Ecclesiam S. Mariæ in Sadad: cujus oratio nobiscum sit, Amen.*

Adnotatio tertia Arabice, literis quoque Arabicis, fol. 417. a tergo. [illegible]

[illegible]

[illegible] *Absolutus est hic benedictus Liber Anno Græcorum* 1856. *qui respondet Anno Hagarenorum* 952. *feria tertia, die septima mensis Nisan* (Aprilis) *idque studio & opera Besciaræ, filii Abdelazizi, de oppido Nabach, nomine tenus, non reipsa, Presbyteri ac Monachi: qui eundem librum scripsit tam pro suo, quam pro aliorum usu... Exaravit autem eum in oppido Saded, in Ecclesia Deiparæ.* Sunt autem *Nabach*, & *Saded*, duo oppida, in quibus Syri habitant, haud procul ab urbe Damasco, ad Orientem.

C C.

Codex in folio bombycinus, foliis 346. constans, literis Syriacis, sed sermone Arabico exaratus, inter Arabicos Codices a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Septuagesimus nonus: quo continentur.

Gasparis Cyprii, Syri Maronitæ, *Liber de Sacramentis Ecclesiæ*: in V. Disputationes divisus. Titulus, fol. 1. [illegible] *Incipimus ope Dei scribere compendium Theologiæ Moralis, quod scire debet unusquisque Sacerdos, qui Deo ministrare cupit in Sancta ejus Ecclesia. Ac primum de septem Sacramentis, in genere.* Prologus. [illegible]

Disputatio I. *de Sacramentis in genere.* [illegible] *Caput Primum*: Quid est Sacramentum, & quotuplex, & unde Sacramentum dicatur, fol. 2. Init. [illegible] *Caput Secundum*, de caussa Sacramenti. [illegible] fol. 6. Initium. [illegible] *Caput* III. de ministro Sacramenti. [illegible] fol. 12. a terg. Initium. [illegible] *Caput* IV. de effectibus Sacramentorum. [illegible] fol. 18. a terg. Initium, [illegible]

Disputatio II. *de Sacramento Baptismi*: Titulus, fol. 24. a terg. [illegible] *Ope Dei scribere incipimus Disputationem secundam de Sacramentis in specie.* Prologus, ibid. [illegible] *Hactenus in genere: nunc in specie dicendum est de Sacramentis novæ Legis. Et sunt quidem septem, non plus, nec minus.* Idque ostendit ex decreto sacri Concilii Tridentini, & auctoritate Sancti Thomæ: nempe septem Sacramenta esse, Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Pœnitentiam, extremam Unctionem, Ordinem, Matrimonium. *Caput* I. Quid sit Baptismus, & quotuplex. [illegible] fol. 25. Initium. [illegible] *Caput* II. de materia Baptismi, remota & proxima. [illegible] fol. 28.

Init. [Syriac] *Caput* III. de Forma Baptismi. [Syriac] fol. 40. a terg. Initium. [Syriac] *Caput* IV. de Ministro Baptismi. [Syriac] fol. 47. a terg. Initium. [Syriac] *Caput* V. de subjecto Baptismi. [Syriac] fol. 53. Initium. [Syriac] *Caput* VI. de effectu Baptismi, deque debita ad illum suscipiendum dispositione. [Syriac] fol. 61. a terg. Initium. [Syriac] *Caput* VII. & postremum, de proprietatibus Baptismi. [Syriac] fol. 65. Initium. [Syriac]

Disputatio III. *De Sacramento Confirmationis*. [Syriac] fol. 66. *Caput* I. Quid sit, & quam necessarium Sacramentum Confirmationis. [Syriac] Ibid. Initium. [Syriac] *Caput* II. de materia Sacramenti Confirmationis. [Syriac] fol. 66. a terg. *Caput* III. de forma Confirmationis. [Syriac] fol. 67. *Caput* IV. de Ministro Confirmationis. [Syriac] fol. 67. a terg. *Caput* V. de effectu Confirmationis. [Syriac] *Caput* VI. de subjecto Confirmationis. [Syriac] fol. 68. *Caput* VII. de Patrino. [Syriac] fol. 68. a tergo.

Disputatio IV. *De Sacramento Eucharistiæ*. [Syriac] fol. 69. *Caput* I. de nomine & institutione hujus Sacramenti. [Syriac] fol. 69. Initium. [Syriac] *Caput* II. de materia remota Eucharistiæ. [Syriac] fol. 71. Initium. [Syriac] *Caput* III. de materia remota Sanguinis. [Syriac] fol. 73. a terg. Initium. [Syriac] *Caput* IV. de Vino glaciato, an sit materia sufficiens. [Syriac] fol. 75. Initium. [Syriac] *Caput* V. de Aqua Vino mista. [Syriac] fol. 82. Initium. [Syriac] *Caput* VI. de rebus ad utramque materiam spectantibus. [Syriac] fol. 83. a terg. Initium. [Syriac] *Caput* VII. de forma consecrationis Panis. [Syriac] fol. 86. a terg. Initium. [Syriac] *Caput* VIII. de forma consecrationis Vini. [Syriac] fol. 88. Initium. [Syriac] *Caput* IX. de effectu utriusque Formæ. [Syriac] fol. 89. Initium. [Syriac] *Caput* X. de effectu Sacramenti Eucharistiæ. [Syriac] fol. 91. a terg. Initium. [Syriac] *Caput* XI. de subjecto Sacramenti Eucharistiæ. [Syriac] fol. 95. Initium. [Syriac] *Caput* XII. de dispositione requisita ad digne suscipiendum Sacramentum Eucharistiæ. [Syriac] f. 98. Initium. [Syriac]

[illegible] *Caput* XIII. de Ministro Sacramenti Eucharistiæ. [illegible] f. 112. Initium. [illegible] *Caput* XIV. de Ministro, qui porrigit Sacramentum Eucharistiæ. [illegible] fol. 115. a terg. Initium. [illegible] *Caput* XV. de præcepto sumendi Eucharistiam. [illegible] fol. 119. Init. [illegible] *Caput* XVI. de Eucharistia, ut est Sacrificium. [illegible] fol. 122. Initium. [illegible] Agitur de Missa: & quidem, *Pars* I. quænam sint personæ offerentes Sacrificium Missæ. [illegible] fol. 123. a terg. Initium. [illegible] *Pars* II. de fructu Sacrificii Missæ. [illegible] fol. 124. Initium. [illegible] *Pars* III. pro quibus offertur Sacrificium Missæ. [illegible] fol. 126. a terg. Initium. [illegible] *Pars* IV. quomodo refertur intentio celebrantis, [illegible] fol. 128. a t. Initium. [illegible] *Pars* V. Clarius explicantur fructus, qui proveniunt ex oblatione Missæ. [illegible] fol. 135. a terg. Initium. [illegible] *Pars* VI. Solvuntur quæsita circa eleemosynam, quæ recipitur a celebrante. [illegible] fol. 137. a terg. Initium. [illegible] *Pars* VII. de obligatione celebrandi Missam ex officio. [illegible] fol. 146. Initium. [illegible] *Pars* VIII. de obligatione celebrandi Missam. [illegible] fol. 161. Initium. [illegible] *Pars* IX. quo tempore, & quo loco Missa sit celebranda. [illegible] fol. 164. a terg. Initium. [illegible] *Pars* X. de rebus aliis ad Missam spectantibus. [illegible] fol. 173. Initium. [illegible]

Disputatio V. *de Sacramento Pœnitentiæ*. [illegible] f. 177. Prologus. [illegible] *Caput* I. quænam sit virtus Pœnitentiæ, & quæ ejus necessitas. [illegible] fol. 177. a terg. Initium. [illegible] *Caput* II. de effectu virtutis Pœnitentiæ. [illegible] fol. 186. a terg. Initium. [illegible] *Caput* III. de Pœnitentia, ut est Sacramentum. [illegible] fol. 187. a terg. Initium. [illegible] *Caput* IV. de materia Sacramenti Pœnitentiæ. [illegible] fol. 189. Initium, [illegible] *Caput* V. de materia proxima Sacramenti Pœnitentiæ: & primum

mum de contritione. [illegible] *Caput* VI. de proposito non amplius peccandi. [illegible] fol. 204. Initium. [illegible] Dividitur hoc Caput in duas Partes; quarum I. de eo, qui in proxima est peccandi occasione. [illegible] fol. 206. a terg. *Pars* II. de eo, qui in peccatum relabitur. [illegible] fol. 212. *Caput* VII. de Sacramentali Confessione. [illegible] fol. 213. Initium. [illegible] *Pars* unica, de Confessione ejus, qui morti proximus est. [illegible] fol. 219. a t. *Caput* VIII. de perfecta Confessione. [illegible] fol. 230. a terg. Initium. [illegible] *Caput* IX. de numero peccatorum. [illegible] fol. 236. Initium. [illegible] *Caput* X. de numerica peccatorum divisione. [illegible] fol. 249. Initium. [illegible] *Caput* XI. de circumstantiis peccatorum. [illegible] fol. 251. a terg. Initium. [illegible] *Caput* XII. quando repetenda est Confessio. [illegible] fol. 266. Initium. [illegible] *Caput* XIII. de forma Sacramenti Confessionis. [illegible] fol. 276. Initium. [illegible] *Caput* XIV. de satisfactione. [illegible] fol. 283. Initium. [illegible] *Caput* XV. de Ministro Sacramenti Confessionis. [illegible] fol. 297. a terg. Initium. [illegible] *Caput* XVI. de delegata absolvendi potestate. [illegible] fol. 305. Initium. [illegible] *Caput* XVII. de eorum, qui ad audiendas Confessiones deputantur, examine ab Episcopo faciendo. [illegible] fol. 313. a terg. Initium. [illegible] *Caput* XVIII. de casibus reservatis. [illegible] fol. 315. a terg. Initium. [illegible] *Caput* XIX. quomodo & quoties obliget præceptum Confessionis & audiendæ & faciendæ. [illegible] fol. 330. Init. [illegible] Dividitur in IV. Partes, quarum *Pars* I. quando Sacerdos confessarius tenetur Pœnitentem corrigere. [illegible] fol. 333. *Pars* II. quomodo Sacerdos debet advertere, & supplere defectus, qui in Confessione contingunt. [illegible] fol. 335. a tergo. *Pars* III. qua doctrina & probitate præditus esse debet Sacerdos, qui audiendis Confessionibus præest. [illegible] fol. 337. a terg. *Pars* IV. de subjecto hujus Sacramenti. [illegible]

[illegible] fol. 339. *Caput* xx. de sigillo Confessionis. [illegible] fol. 340. Initium. [illegible] *Caput ultimum*, de effectibus Sacramenti Confessionis. [illegible] fol. 346. Initium. [illegible]

Ex adcurato hujus operis Theologici Indice satis constat, Authorem quidem sanam orthodoxamque de Sacramentis doctrinam tradidisse, Arabicum vero sermonem, quo usus fuit, ab elegantia, quinimo & a Grammaticæ regulis, prorsus abhorrere. Nec mirum: nam Cyprius erat; in Cypro autem qui degunt Maronitæ, Arabice quidem loquuntur, sed non ita eleganter, uti Syri & Ægyptii. Fuit vero Gaspar, Libri hujusce author, unus e primis Collegii Maronitarum in Urbe a Gregorio XIII. Pont. Max. anno 1584. fundati Alumnis, qui in patriam regressus, pietate doctrinaque tam apud suos Maronitas, quam apud Græcos claruit.

C C I.

Codex in fol. chartaceus, constans foliis 121. Chaldaicis literis, sed sermone Arabico exaratus, inter Codices Amidenses olim Undevigesimus: quo continentur.

I. Theodori Lascaris Imperatoris, Cantus octo in B. Virginem Mariam, e Græco in Arabicum sermonem translati. Titulus, fol. 1. [illegible] *Canon salutatorius ad Dominam nostram Deiparam sanctissimam; opus Imperatoris orthodoxi ac religiosissimi Theodori Lascaris*. Videlicet, Cantus primus. [illegible] Ibid. Initium. [illegible] *Gaude Mater virgo, quæ cum gaudio & lætitia peperisti*. Cantus secundus, ibid. [illegible] Cantus tertius, fol. 2. [illegible] Cantus quartus, fol. 2. a tergo. [illegible] Cantus quintus, ibid. [illegible] Cantus sextus, fol. 3. [illegible] Cantus septimus, fol. 3. a t. [illegible] Cantus octavus, fol. 4. [illegible] Idem ipse hic *Canon*, sive Salutatio, Odis novem, & Tropariis, ac στιχηροῖς ad sanctissimam Deiparam, ex versione Ludovici Maraccii Latine apud Theophilum Raynaudum Tom. VII. Operum a pag. 368. ad 370. Græce legitur sub finem Paracletici, Vide Cangium in παρακλητικὴ, ubi etiam Libros VI. hujus Theodori Philosophicos, *de Communicatione naturali* memorat, interprete Claudio Auberio Latine editos Basileæ Anno 1571. qui Græce habentur Cod. Regio Parisiensi 2004. Vide etiam Cangii notas ad Zonaram pag. 147. & Labbeum pag. 96. Bibliothecæ novæ Mss. qui testatur, in Bibliotheca Regis Christianissimi exstare etiam hujus Lascaris Ducæ Theodori, *de Virtute, de Jejunio, Ethicorum Epitomen, Sapientiæ Encomium, Orationem in S. Euthymium, aliamque in SS. Anargyros Cosmam & Damianum*. In Catalogo Codicum Mss. Bibliothecæ Regiæ Parisiensis, edito anno Chr. 1740. Tom. 2. Cod. 2004. exstant *Theodori Ducæ Lascaris de Communicatio-*

nicatione physica Libri sex. Cod. 1193. 1. *Theodori Ducæ Lascaris Homilia de Sanctissima Triade*. 2. *Gratiarum actio pro recuperata salute*. 3. *Homilia in laudem S. Euthymii*. 4. *Homilia in laudem Sanctorum Anargyrorum*. 5. *Homilia de Virtute*. 6. *Homilia de Sapientia*. 7. *Homilia de Jejunio*. 8. *Ethicorum Epitome in duodecim Sectiones tributa*. 9. *Apologetica Homilia ad quosdam malevolos*. Demum, Cod. 3048. 1. *Theodori Ducæ Lascaris, Johannis Ducæ Imperatoris filii, Epistola ad Magnum Logothetam Georgium Acropolitam*, 2. *Oratio in laudem Johannis Ducæ Imperatoris*. 3. *Oratio in laudem urbis Nicææ*. 4. *Oratio funebris in Fredericum Germanorum Regem*. 5. *Oratio in laudem præstantissimi Philosophi Georgii Acropolitæ*. 6. *Apologia ad amicos, qui ipsum hortabantur, ut uxorem duceret*. 7. *ad Georgium* Μυζάλωνα *Oratio, quo pacto Domini erga famulos. & famuli erga Dominos se gerere deberent*. 8. *Encomium Veris*. 9. *Satyra in pædagogum suum*. 10. *Lusus ad quemdam, cujus nomen intercidit*. 11. *Versus jambici de quinque capitibus Ecclesiæ*. In Bibliotheca Vaticana, Cod. 1113. & Cod. 1949. habentur. θεοδώρυ δύκα τοῦ λάσκαρι τῦ βασιλέως λόγοι θεολογικοὶ ὀκτὼ, *Sermones Theologici* VIII. quorum primus excidit, secundus autem initio caret. Tertius incipit Cod. 1113. pag. 12. & Cod. 1949. pag. 6. ὥσπερ δὴ τὸ ὂν ἐστιν ἓν Quartus pag. 17. & pag. 9. ἐπεὶ σὺ τὸ θεῖον Quintus pag. 93. & p. 18. ἐστι μὲν ἓν θεὸς τρισυπόστατος. Sextus p. 63. & pag. 31. περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τῦ ἁγίου πνεύματος κατὰ λατίνων, *De processione Spiritus Sancti adversus Latinos*: ἀεὶ μὲν ἀεὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων. Septimus pag. 89. & p. 44. κατὰ λατίνων περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τῦ ἁγίου πνεύματος, *Item adversus Latinos de processione Spiritus Sancti*: ἡ ἐκ τῦ πατρὸς καὶ θεῦ ἰσχὺς ἐκπορευομένη. Octavus εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου, *de Annunciatione Sanctissimæ Deiparæ*, pag. 111. & p. 54. Νοῦς μὲν πηγὴ βροτῶν καὶ διάνοια. Postremo *Encomium in S. Martyrem Tryphonem*, Cod. Vat. 516. pag. 321. Initium. Κρήνα ἐξ ἀγρῦ. In Bibliotheca Bodlejana Cod. Barocciano 97. extant libri primus & tertius usque ad septimum, *de Theologia Christiana*. Gulielmus Caveus in hist. liter. de Theodoro Lascari juniore, (qui Nicææ imperavit ab anno Chr. 1255. usque ad 1258. infirma demum valetudine morbisque fractus, habitum Monachalem induit in Sydandrorum Monasterio, ibique breve quod vitæ remansit tempus, otio pio ac literario consecravit,) *Scripsit* (inquit) *jam Monachus ad Johannem Episcopum Coronensem prolixum satis tractatum adversus Latinos de processione Spiritus Sancti*. Extat Mss. sed mendose exaratus, & in fine mutilus in Bibliotheca Collegii Gonu. & Caii Cantab, Titulum & prologum ex Vvarthono idem Caveus Græce exhibet: Initium. ἐπειδὴ ἐρώτησιν ὑπελάβετο ἡ βασιλεία μου πρός σε, ὦ ἱερώτατε ἐπίσκοπε Κορώνης.

II. *Agapii Monachi*, in sanctissimam Deiparam Cantus XXIV. qui προσόμοια adpellantur. Titulus, fol. 4, [illegible] Præmittuntur hæc; nempe. I. *Oratio Agapii ad Deiparam*, fol. 4. [illegible] II. *Colloquium B. Virginis ad Christum filium*. [illegible] fol. 4. a terg. III. *Responsio Christi ad Matrem*. [illegible] Ibid.

IV. *B. Virginis ad Agapium*. [illegible] Ibid. Deinde sequuntur Cantus XXIV. ordine Alphabetico. Titulus, fol. 4. a terg. [illegible] Incipit Cantus I. [illegible].

III. Ejus-

III. Ejusdem *Agapii* Miracula LXVIII. Deiparæ Virginis. Titulus, fol. 8. a tergo. [illegible] Miraculum primum, ibidem. [illegible] Miraculum secundum, fol. 10. [illegible] Miraculum tertium, pag. 12. [illegible] Miraculum quartum, fol. 13. a tergo. [illegible] Miraculum quintum, fol. 15. [illegible] Miraculum sextum, fol. 16. [illegible] Miraculum septimum, fol. 17. [illegible] Miraculum octavum, fol. 18. [illegible] Miraculum nonum, fol. 18. a tergo. [illegible] Miraculum decimum, fol. 21. [illegible] Miraculum undecimum, fol. 24. [illegible] Miraculum duodecimum, fol. 29. a terg. [illegible] Miraculum tertium decimum, fol. 32. a terg. [illegible] Miraculum decimum quartum, fol. 34. a tergo. [illegible] Miraculum decimum quintum, fol. 36. a terg. [illegible] Miraculum decimum sextum, fol. 37. a tergo. [illegible] Miraculum decimum septimum, fol. 38. [illegible] Miraculum duodevigesimum, f. 39. a terg. [illegible] Miraculum undevigesimum, fol. 40. a tergo. [illegible] Miraculum vigesimum, f. 42. [illegible] Miraculum vigesimum primum, f. 44. a tergo. [illegible] Miraculum vigesimum secundum, fol. 56. [illegible] Miraculum vigesimum tertium. [illegible] fol. 58. a terg. Miraculum vigesimum quartum, fol. 62. [illegible] Miraculum vigesimum quintum, fol. 63. [illegible] Miraculum vigesimum sextum. [illegible]

[illegible] fol. 65. Miraculum vigesimum septimum, fol. 65. a terg. [illegible] Miraculum vigesimum octavum, fol. 66. a terg. [illegible] Miraculum vigesimum nonum, fol. 67. a terg. [illegible] Miraculum trigesimum, fol. 69. [illegible] Miraculum trigesimum primum, fol. 70. [illegible] Miraculum trigesimum secundum, fol. 71. a terg. [illegible] Miraculum trigesimum tertium, fol. 72. a terg. [illegible] Miraculum trigesimum quartum, fol. 73. a terg. [illegible] Miraculum trigesimum quintum, fol. 75. [illegible] Miraculum trigesimum sextum, fol. 76. [illegible] Miraculum trigesimum septimum, fol. 77. a terg. [illegible] Miraculum trigesimum octavum, fol. 78. [illegible] Miraculum trigesimum nonum, fol. 81. [illegible] Miraculum quadragesimum, fol. 83. [illegible] Miraculum quadragesimum primum, fol. 84. [illegible] Miraculum quadragesimum secundum, fol. 85. [illegible] Miraculum quadragesimum tertium, fol. 86. a terg. [illegible] Miraculum quadragesimum quartum fol. 87. [illegible] Miraculum quadragesimum quintum, fol. 88. [illegible] Miraculum quadragesimum sextum, fol. 89. [illegible] Miraculum quadragesimum septimum, fol. 90. a terg. [illegible] Miraculum quadragesimum octavum, fol. 92. a terg. [illegible]

Miraculum quadragesimum nonum, fol. 93. a terg.

Miraculum quinquagesimum, fol. 95.

Miraculum quinquagesimum primum, fol. 97.

Miraculum quinquagesimum secundum, fol. 98.

Miraculum quinquagesimum tertium, fol. 98. a terg.

Miraculum quinquagesimum quartum, fol. 101.

Miraculum quinquagesimum quintum, fol. 102.

Miraculum quinquagesimum sextum, fol. 103. a terg.

Miraculum quinquagesimum septimum, fol. 104. a terg.

Miraculum quinquagesimum octavum, fol. 105. a terg.

Miraculum quinquagesimum nonum, fol. 106. a terg.

Miraculum sexagesimum, fol. 107.

Miraculum sexagesimum primum, fol. 108.

Miraculum sexagesimum secundum, fol. 108. a terg.

Miraculum sexagesimum tertium, fol. 109.

Miraculum sexagesimum quartum, fol. 112.

Miraculum sexagesimum quintum, fol. 115.

Hoc Miraculum contigisse dicitur in insula Creta anno Domini 1507. Miraculum sexagesimum sextum, fol. 116.

Miraculum sexagesimum septimum, fol. 117. a terg.

Miraculum sexagesimum octavum, fol. 118. a terg.

Hactenus Miracula LXVIII. B. Virginis Deiparæ ab Agapio narrata. Porro Agapius hic, patria Cretensis, Monachus in monte Atho, vivebat anno Chr. 1640. scripsitque Græce complures Libros, quorum primus est Liber ex Græcis Latinisque scriptoribus collectus, Græco vulgari idiomate, cui titu-

lus. Ἁμαρτωλῶν σωτηρία *Peccantium salus*; qui authoris sumtibus editus fuit Venetiis apud Antonium Julianum Anno 1641. in 4. ex quo libro aliqua produxit Antonius Arnaldus in opere de perpetua Ecclesiæ fide circa Sacramentum Eucharistiæ, nec non Richardus Simonius ad Gabrielem Philadelphiensem p. 131. & seqq. atque in Epistolis selectis Gallice editis Tom. 2. Epist. 7. & 11. Arabicæ versionis meminit Michael Nau Soc. Jesu in vera effigie Ecclesiæ Romanæ Græcæque pag. 125. Alter Agapii Liber, Græco item vulgari sermone compositus, inscribitur, νέος παράδεισος *Novus Paradisus*, sive Vitæ Sanctorum, editus Venetiis anno 1641. in 4. Tertius Liber est hic, quem præ manibus habemus, cui titulus Græce, Θαυμάσια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου *Miracula Sanctissimæ Deiparæ*, a viro Græce & Arabicæ linguæ perito in Syria Arabici juris factus. prodiit Græce Venetiis eodem anno, quo Novus Paradisus.

CCII.

Codex in 4. bombycinus, foliis 284. constans, literis Syriacis, sed Arabico sermone exaratus, inter Codices Berœenses olim Sextus: quo continentur.

Vitæ Sanctorum. Videlicet.

I. *Vita S. Johannis Eleemosynarii Patriarchæ Alexandrini*. Titulus, f. 1. [illegible] Prologus, ibid. [illegible] *Intentio quidem eorum, qui ante nos fuerunt, Patrum, quique Vitam hujus Sancti Patris nostri Johannis Eleemosynarii scripserunt, hæc fuit; ut omnibus quidem eam legentibus, vel audientibus utilitas fieret, gloria autem Sanctæ Trinitati referretur, quæ semper & omni tempore Sanctos suos ostendit, ut tamquam stellæ, in mundo resplendeant iis, qui in tenebris & in umbra mortis sedent*. Arabicus interpres, qui Vitam hujus Sancti Patriarchæ ex Græco Leontii Neapoleos in Cypro Episcopi textu Arabicam fecit, totum hunc Prologum in compendium redegit, eique adnectendam censuit narrationem illam, qua idem Leontius Capite 1. suæ Historiæ a num. 1. usque ad 4. inclusive refert, se, quum Alexandriam venisset, a Discipulis Sancti Johannis notitiam virtutum ejus hausisse. Quare hic Prologus Arabicus respondet Procemio Leontii, quod apud Bollandum in Actis Sanctorum Tom. 2. Januarii ad diem 23. n. 1. legitur: necnon Capiti 1. ejusdem Leontii, num. 1. 2. 3. & 4. Omittitur proinde numerus 2. Procemii, quo Leontius de aliis Vitæ hujus Sancti scriptoribus sic loquitur. *Jam quidem & alii ante nos optima atque excellentissima de hoc admirabili viro & summo Sacerdote Johanne philosophati sunt, potentes existentes in opere & in sermone. Dico enim Johannem & Sophronium Dei cultores & amatores virtutum & veritatis propugnatores*: et quæ sequuntur; quorum loco Arabicus interpres hæc posuit. [illegible] *Hujus rei gratia ad præsentem Sancti hujus Johannis vitæ & miraculorum narratio-*

rationem venimus, ad ostendendum unicuique, quod, qui ea, quæ Deo grata sunt, persequi cupiunt, omni etiam tempore adsequi possunt. Hanc autem Vitam scripsit Leontius urbis Neapoleos Episcopus, sic inquiens. Quum venissem aliquando Alexandriam, cupiens orare in templo Sanctorum Cyri & Johannis, ibique essem, &c. Quæ apud Leontium Cap. I. sic incipiunt: *Quum pervenissem Alexandriam ego indignus, ad amplectendos Sanctos & victores Martyres, Cyrum & Johannem, & eorum jucundis epulis & refectione frueremur, convenientibus & colloquentibus ibidem quibusdam viris venerabilibus atque philochristis, & disputaremus de Scripturis & de Animæ institutione; venit ad nos quidam peregrinus petens eleemosynam: dicebat enim, se nuper de captivitate Persarum ereptum*. Quum autem Græca Leontii narratio in Capita XV. sit distributa, aliam divisionem hæc Arabica interpretatio habet: dividitur enim in parva *Capitula Quinquaginta*: quorum *primus*, fol. 3. a tergo, sic incipit. [illegible] *Caput I. Ut primum hic Sanctus promotus a Deo fuit in Patriarcham Civitatis nostræ, residens in suo subsellio, vocavit œconomos Ecclesiæ, eisque coram omnibus edixit, inquiens. Fratres, non est justum, nos curam alterius rei ante omnia habere, quam Christi*. Confer cum Cap. I. Leontii, num. 5.

Adnotatio Librarii, fol. 50. a terg. [illegible] *Explicit die 14. Tesri prioris* (Octobris) *Anno Domini 1672. in urbe Alepo*.

II. *Martyrium Sanctarum Barbaræ & Julianæ*. [illegible] fol. 51. Initium. [illegible] Maximiano imperante, & Marciano Orientis Præside, passa dicitur Heliopoli, & a patre Dioscoro, gladio caput ei amputatum. Juliana quoque Virgo, paullo ante S. Barbaræ cædem, ibidem, jussu Marciani Præsidis, gladio Martyrium consummasse narratur. Plura exstant S. Barbaræ Acta; alia nempe, quæ feruntur nomine Johannis Damasceni. Initium. ὑπέρκειται μὲν ὁμολογούμενος. Cod. Græc. Vat. 679. pag. 7. Græce & Latine edita Tom. 2. editionis Quieni pag. 895. & Latine apud Combefisium in Bibliotheca Concionatoria Tom. VI. pag. 71. Alia *Arsenii Corcyrensis*. Initium. ἐπειδὴ μάρτυρος σήμερον ἐπέστη πανήγυρις. Cod. Græc. Vat. 679. pag. 1. ex Damasceno atque Arsenio Latine a Petro Galesinio collecta edidit Surius ad IV. Decembris. Alia *Metaphrastæ*. Initium. Μαξιμιανὸς ὁ βασιλεὺς πολλὴν περὶ τῶν εἰδώλων πλάνην. Cod. Græc. Vat. 793. pag. 84. Latine apud Surium & Lipomanum ad IV. Decembris. Alia *Georgii Grammatici*. Init. ἐπειδὴ ἡ τῆς μάρτυρος πανσεβάσμιος μνήμη. Et ejusdem. ἔστι μὲν τοῖς οὐκ ἀξίοις ἐπισφαλὲς, adhuc inedita: de quibus vide Fabricium Tom. IX. Biblioth. Græc. pag. 60. Alia *Authoris* incerti Mſ. in Biblioth. Coisliniana pag. 212. & in Vat. Cod. Græc. 812. pag. 1. Cod. 813. p. 2. Cod. 814. pag. 1. Initium. Μαξιμιανῷ τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ πολλὴν περὶ τὴν τῶν εἰδώλων, quæ ad Acta a Metaphraste edita proxime accedunt. Alia *Authoris* item incerti Mſ. apud Lambecium in Biblioth. Cæsarea, Libro VIII. p. 382. & in Biblioth. Vat. Cod. Græc. 803. pag. 80. Cod. 1190. p. 73. Κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους βασιλεύοντος Μαξιμιανοῦ Alia item incerti in Bibl. Vat. Cod. Græc. 866. p. 138. Initium. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ βασιλεύοντος Μαξιμιανοῦ. His adde Synaxarium Græco-

rum ad 4. Decemb. Initium. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, τῶν ἡλίου ἀφ' ἀνατολῶν. Et Menologium Basilianum: ἡ ἁγία μάρτυς βαρβάρα ἐγένετο ἀπὸ τῆς Ἀνατολῆς, θυγάτηρ διοσκόρου τινὸς ἕλληνος. Quibus in Græcis Actis, & sub Maximiano Imp. passa dicitur, & Heliopolim in Oriente, hoc est, Phœniciæ Libanesiæ urbem, patriam nacta, ibique martyrio coronata. Addunt Menæa Græca ad eandem diem Martyrium Sanctæ *Julianæ*, his verbis. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἁγία Ἰουλιανὴ, ξίφει τελειοῦται. Quæ omnia Arabicæ modo descriptæ Vitæ conveniunt. Baronius in notis ad Martyrol. Roman. ad 4. Decemb. „ Exstant, inquit, „ ejus Acta, quæ feruntur nomine Johannis Damasceni, & Arsenii: alia a „ Metaphraste edita, quæ omnia Surius retulit in Tom. 6. Alia rursus ma„ nuscripta in nonnullis antiquis Codicibus, eademque inter se varia haben„ tur: in quibus omnibus non tantum de loco ea est discrepantia, dum alii „ in Tuscia, alii Nicomediæ ferunt passam; sed plerique ponunt Heliopoli, „ ut ex Græcis Metaphrastes, & ex Latinis Mombritius Tom. 1. Vit. Sanct. „ Verum quæ fideliora videntur ejus Acta, ut quæ feruntur nomine Johannis „ Damasceni, & alia, quæ extant in Codice manuscripto S. Mariæ ad Mar„ tyres, aliisque perantiquis manuscriptis, Nicomediæ Martyrio coronatam „ tradunt. Rursus etiam, quod ad tempus spectat, depravati videntur non„ nulli Codices, qui eam referunt ad tempora Maximiani. Sed ea Acta qui„ dem nobis fideliora probantur, quæ & habemus in nostra Bibliotheca, quo„ rum est exordium: Post Imperatorem Alexandrum Maximinus, &c. Quæ „ eam sub Maximino Imperatore, qui successit Alexandro, passam testantur, „ feruntque eam ab Origene literis sacris imbutam. Sane quidem complu„ res mulieres ab eo fidem Christianam edoctas scribit Eusebius Hist. lib. 6. „ c. 4. & 7. „ Hæc Cardinalis Baronius; qui tamen fortasse animum non adverterat, quum de Actis S. Barbaræ, nomine Johannis Damasceni editis, ait, ex illis constare, hanc Sanctam Virginem *Nicomediæ martyrio fuisse coronatam*. Nihil enim tale in iis Actis legitur, sed, tacito tantummodo patriæ nomine, iisdem plane verbis Martyrium ejus narratur, uti & apud Græcos, & apud Arabicum Interpretem: sic enim Acta incipiunt apud Quienum Tom. 2. Operum S. Joh. Damasceni pag. 899. num. VI. *Per id itaque tempus, imperante impio Maximiano, & Marciano Præside, erat quis regionis præpositus*, ἐν τῆς τοπάρχης, *Dioscorus nomine, valde dives, erga inanimata idola ad insaniam devotus. Hic unicam susceperat filiam, nomine Barbaram*, &c. Julianam autem Barbaræ sociam, disertim memorat pag. 906. num. XVI. his verbis: *Quibus auditis, Beata Christi martyr* (Barbara) *ad locum venit, abscissisque paterno ense cervicibus, cum Sancta Juliana eodem loco cecidit*. Quid? quod, si Acta Latina, quæ Baronio videntur fideliora, S. Barbaram Nicomediæ passam, & ab Origene literis sacris imbutam tradunt, eo ipso mihi videntur secum repugnare: quomodo enim Virgo unica filia patris Dioscori, Nicomediæ nata, ibique habitans, in Palæstinam & Syriam, aut in Ægyptum advenire potuerit, ut ab Origene (qui certe Nicomediam profectus non est) literis sacris imbueretur. Quamobrem Quienus in Notis ad ejusdem *S. Joh. Damasceni Laudationem Sanctæ & inclytæ Martyris Christi Barbaræ*, Tom. 2. pag. 895. sic scribit: *Quoniam de Barbaræ ætate, & patria multi dissentiunt, hic juvat attexere, quid de utraque repererim in Codice Colbertino 2493. vetustissimo, in quo ejus Vita exstat, ut ante Metaphrastem legebatur*. Κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς βασιλεύοντος Μαξιμιανοῦ τοῦ παρανόμου καὶ ἀσεβεστάτου, ἡγεμονεύοντος δὲ Μαρκιανοῦ, ἦν διωγμὸς μέγας τῶν χριστιανῶν. ἦν δέ τις ἐν τῇ χώρᾳ τῆς

ἀνα

ἀνατολῆς καλουμένῃ Ἡλιούπολις, (sic) Κατοικῶν ἐν χωρίῳ ἐπιλεγομένῳ ὡς ἀπὸ σταδίων δέκα δύο Εὐχαϊτῶν, Διόσκορος ὄνομα αὐτῷ πλούσιος σφόδρα. *Temporibus illis, imperante scelesto atque impio Maximino, Marciano præfecturam gerente, facta est magna persequutio contra Christianos. Erat autem in regione Orientis, in loco, qui Heliopolis vocatur, distatque duodecim stadiis Euchaitis, vir quidam, cui Dioscoro nomen erat, dives valde*, &c. Et in fine Narrationis. Οὐαλεντῖνος δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν, ᾐτήσατο τὸ λείψανον τῶν ἁγίων ἀθλοφόρων Βαρβάρας καὶ Ἰουλιανῆς, καὶ ἐπιμελῶς κηδεύσας αὐτὰ, ἀπέθετο ἐν τόπῳ καλουμένῳ, τῆς Νύσσης ἐν Γελασίοις χωρίῳ ἐν οἰκήματι σεμνῷ, ὡς ἀπὸ μιλίων δύο Εὐχαϊτῶν. *Valentinus quidam vir religiosus ac timens Deum, petiit Reliquias Sanctarum Martyrum Barbaræ & Julianæ, easque sollicite curavit, ac deposuit in loco, qui Nyssi nuncupabatur in Gelasiis, in honesta domo, quæ duobus millibus Euchaitis distabat*. Hactenus Acta. Videamus nunc, quid Quienus ex iis colligit. Verba ejus hæc sunt loc. cit. *Euchaita in Paphlagonia extitisse omnes norunt*. Novimus & nos, Euchaita, urbem esse Ponti Helenopolitani, seu Paphlagoniæ, in mediterraneis, olim Episcopalem sub Archiepiscopo Gangrensi, postea Archiepiscopalem: verum neque Quienus *Heliopolim* invenerit in *Paphlagonia*, neque *Paphlagoniam* dixerit esse in *Orientis regione* sitam; quemadmodum in illis ipsis, quæ citat, Actis legitur. Itaque quærenda est alia urbs *Euchaita*, quæ & in *Oriente* sita sit, & non procul ab *Heliopoli* distet. Hanc habemus disertim memoratam a *Macario* Græcorum Melchitarum Patriarcha Antiocheno, in præclaro opere Arabico, quod, ex Patriarchali Bibliotheca descriptum a Presbytero Leontio Salemo Alepensi, penes nos exstat. Libri titulus hic est. [Syriac text] *Incipimus ope Dei Altissimi scribere ea, quæ exposuit collegitque ex Sacris Dei Libris Dominus Patriarcha Dominus Macarius Patriarcha Antiochenus, Alepensis, filius τοῦ μακαρίτου Pauli Presbyteri, cognomento Filii Protopapæ, de domo Zaimi: idque tum, quum ex urbe Alepo profectus fuit in Georgiam, ad solvendum antiqua Sedis Patriarchalis debita: & quomodo Christianos illoc fratres suos adduxit, ad fidem orthodoxam, sacroque Baptismo illuminavit, & quo pacto eos ita ordinavit composuitque, sicuti Divini Patres ordinarunt constitueruntque, in pristinam viam, & a profundo tenebrarum revocavit, reduxitque ad cognitionem rectæ fidei: item ea, quibus plerumque indigent Christiani in familiaribus colloquiis*. Opus est in quinquaginta Capita divisum. In Capite autem quartodecimo, quum de oppidis, quæ in Syria prima & secunda sita sunt, ac præsertim de iis agit, quæ inter Damascum, & Epiphaniam jacent, hæc habet de *Euchaitis* ab *Heliopoli* Phœniciæ Libanesiæ parum dissitis. [Syriac text] *Euchaita vero, quæ nunc Henoc dicitur, urbs est perantiqua:*

tiqua: erat autem veluti Syriæ Nosocomium: quum enim longo quis morbo laboraret, & a restituenda ei valetudine Medici desperarent, ad illud oppidum eum deducebant: cujus oppidi aerem ut primum quis spirasset, aquamque bibisset, statim e morbo convalescebat. Hæc autem erat urbs Episcopalis: & postremus ei Episcopus præfuit Malathias, qui in urbe Alepo decessit, ibique sepultus fuit, Anno Adami septies millesimo, centesimo, tertio: [id est, anno Christi 1595.] Macarium hunc Patriarcham laudat Quienus in serie Patriarcharum Antiochenorum Tom. 2. Orient. Christiani, pag. 773. ubi eum scribit anno Christi 1643. Constantinopoli unacum Parthenio Seniore Patriarcha Constantinopolitano, Johannicio Alexandrino, & Paisio Hierosolymitano Patriarchis, Confessionem Ecclesiæ Orientalis a Petro Mogila Russiæ Metropolita delineatam adprobasse: & pag. 774. affirmat, ejusdem Macarii mentionem fieri in *Theatro Turciæ, quod Gallico etiam idiomate Parisiis prostitit anno 1682. ubi Patriarcha ille dicitur in Moschoviam profectus, quumque per Georgiam transiret, innumeros homines, tam viros, quam mulieres, puerosque baptizasse, quippe quos illius gentis inepti Sacerdotes absque salutaribus undis, oleo dumtaxat sacro, sive Chrismate, inunxerant.* Ibidem Art. 10. Sect. 1. *Macarius præsens adfuisse legitur, dum Andreas Jacobitarum Alepensium Archiepiscopus, Romano Pontifici Alexandro VII. fidei suæ confessionem apprime catholicam exarabat. Dositheus denique Hierosolymitanus Græcorum Patriarcha lib. 14. de Patriarchis Hierosolymitanis Cap. 14 §. 6. narrat: Quum aliquando Hierosolymis Damascum vaderet, Macarium Seniorem Antiochiæ Patriarcham, obviam sibi misisse ad quatuor horarum spatium Episcopos quosdam, & Clericos, ipsumque urbe cum plebe & Clero ad unius horæ distantiam equo vectum processisse, turba pedibus comitante, ambosque sic ad Patriarchalem Domum progressos.* Non est igitur, cur in Paphlagonia Quienus urbem Euchaita quærat, quam Macarius Patriarcha & olim *Henoch* dictam, & parum ab urbe *Heliopoli* in Phœnice Libanesia distantem ponit. Quid! quod Codex noster Vaticanus 803. fortasse antiquior, aut certe æqualis Codici Colbertino 2493. quem Quienus laudat, quique, fol. 80. sic incipit. Κατ' ἐκείνους τοὺς καιροὺς βασιλεύοντος Μαξιμιανοῦ: hic, inquam, Codex sic habet de oppido illo haud procul ab Euchaitis juxta Heliopolim in Orientali plaga sito. ἦν δὲ ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἀνατολικῇ τῇ καλουμένῃ ἡλιουπόλει ἀνὴρ κατοικῶν ἐν χωρίῳ ἐπιλεγομένῳ Γελασαίοις ὡς ἀπὸ μιλίων δέκα δύο εὐχαϊτῶν, διόσκορος ὄνομα αὐτῷ. *Erat autem in regione Orientali, adpellata Heliopoli, vir quidam habitans in loco, qui Gelasæa dicitur, distatque quasi duodecim milliaribus ab Euchaitis, Dioscorus nomine.* Et in fine fol. 81. a tergo. Οὐαλεντῖνος δέ τις πάνυ εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν ᾐτήσατο τὰ τίμια λείψανα αὐτῶν ἁγίων. καὶ ἐπιμελῶς κηδεύσας αὐτὰ, ἀπέθετο ἐν τόπῳ καλουμένῳ ἡλιουπόλει ἐν ᾧ ἰάματα ἐπιτελοῦνται εἰς δόξαν τοῦ κυρίου ἡμῶν. *Valentinus autem vir admodum religiosus ac timens Deum, petiit pretiosas Reliquias Sanctarum Martyrum: easque quum sollicite curasset, deposuit in loco, qui dicitur Heliopolis: in quo curationes perficiuntur ad gloriam Domini nostri,* &c. Metaphrastes quoque, qui Acta ista paraphrastice exposuit, in Græcis Codicibus nostris Vaticanis 812. 813. & 814. sic de patria S. Barbaræ proloquitur. χώρα δέ τις κατ' ἐκεῖνον καιροῦ Ἡλιούπολις καλουμένη ἄνδρα τῶν ἐπισήμων ἔχουσα ἦν. *Quædam autem regio, quæ vocatur Heliopolis, virum habebat insignem,* &c. Et in fine. Οὐαλεντιανὸς δέ τις εὐσεβὴς ἀνὴρ καὶ φιλόθεος, ἀνελόμενος τὰ τῶν μαρτύρων ἱερὰ σώματα, καὶ ἱεροῖς ᾄσμασιν, οἷς ἔδει, τιμήσας ἐν χωρίῳ Γελασσὸς καλουμένῳ, δώδεκα μιλίοις εὐχαΐτων ἀπέχοντι σεμνῶς τε καὶ θεοφιλῶς κατατίθησι, νόσῳ ἴαμα, &c. *Valentianus vero vir quidam pius & religiosus, quum sacra Martyrum* (Barbaræ & Julianæ,) *sustulisset corpora, & sacris, ut opor-*

ut oportebat, canticis honorasset, ea pie & religiose deponit in loco, qui dicitur Gelassus, qui abest duodecim milliaribus ab Euchaitis, morborum medelam, &c. Convenit cum Actis Græcis etiam Arabicus interpres, qui quum initio hujus Vitæ dixisset, patriam Sanctæ Barbaræ esse *Heliopolim*, quæ *Baalbecb* vulgo adpellatur, in fine, fol. 69. de ejusdem Martyrio sic scribit. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Quum autem (Marcianus præses) *vidisset eam, ejusque patientiam propter Jesum Christum agnovisset, timuit, ne illam circumstantes sequerentur, neve ipsa turbam plurimam ad fidem Christianam adduceret. Quare jussit eam extra urbem* (utique Heliopolim) *educi ad pagum qui Gelacbus dicitur, mandavitque patri ejus, ut illam gladio feriret. Quum igitur ad dictum locum eam adduxissent . . . Tum vero impius ejus pater, educto cum summo furore gladio, cervices filiæ suæ amputavit.* Igitur non alia loca certaminis & martyrii Sanctæ Barbaræ in Actis genuinis habemus, quam *Heliopolim*, *Gelassum*, *Euchaita*. Mendum proinde irrepsisse existimamus in Codice Colbertino 2493. a Quieno tantopere laudato, in quo præter *Heliopolim*, *Euchaita*, & *Gelassum*, seu *Gelasia*, locus alius nominatur, ubi Reliquiæ Sanctarum depositæ dicuntur, nomine *Nyssus*, cujus quidem loci nulla in Actis synceris fit mentio: præterea idem locus, sive Nyssus, sive Gelasia, qui in principio Actorum, *duodecim stadiis* ab Euchaitis abesse perhibetur, in fine *duobus milliariis* pro *duodecim* distare dicitur. Neque dicas, *stadia duodecim* conficere *milliare unum cum dimidio*: nam Acta omnia Græca habent, δώδεκα μίλια, non δώδεκα στάδια. Addenda heic demum censemus quæ idem Macarius Patriarcha Antiochenus, cujus supra facta est mentio, in altero ipsius opusculo, in quo Catalogum Sanctorum, qui in Ecclesia Antiochena claruere, per anni circulum recenset, de Sanctæ Barbaræ Corpore a se in Russia viso testatur. Verba ejus accipe ad diem IV. Decembris. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Sciendum est, Corpus hujus Sanctæ Martyris Barbaræ translatum fuisse a Christianis Imperatoribus ex urbe Baalbecb (Heliopoli Phœniciæ) *ad civitatem Constantinopolim, ibique mansisse. Postremo quum Russi diebus Basilii Imperatoris, fidem Christi amplexi fuissent, quumque hic Imperator sororem suam Bladimiro Russorum Regi in matrimonium tradidisset, idem ipse Basilius Imperator sorori suæ Corpus hujus Sanctæ dono dedit: quæ acceptum illud secum Kioviam detulit, ibique usque in præsentem diem servatur in Monasterio Archangeli Michaelis extra urbem Kioviam, integrumque manet, exceptis quibusdam membris. Nos autem illud vidimus, & ab eodem benedictionem accepimus.* Tum scilicet, quum Macarius iste in Moscoviam profectus fuit, quemadmodum ex Quieno, & ex ipsius Macarii Libro, supra adnotavimus. Nos vero ab æquo Lectore veniam petimus, quod tam prolixam hanc de S. Barbara dissertationem conscripsimus: Syri enim quum simus, Sanctos Martyres Syros, qui nondum a Bollandianis laudati sunt, a nobis

nobis esse quantuliscumque commentariis illustrandos censuimus. Nunc ad viam redimus.

III. *Vita Sanctæ Marinæ Virginis & Martyris*, fol. 61. a tergo. [illegible] fol. 61. a terg. Init. [illegible] *Post Resurrectionem Domini, Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi, ejusque Ascensionem in cælum, sessionemque ad dexteram Dei Patris*. A Græcis colitur sub Sanctæ Marinæ Virginis & Martyris nomine die 17. Julii: a Latinis vero die 20. Julii, hoc elogio: *Antiochiæ passio Sanctæ Margaritæ Virginis & Martyris*. Exstant Acta ejus, Græce quidem Authore ut dicitur, Simeone Metaphraste, Initium: οὐδὲν οὕτως εὐφραίνει *Nihil æque lætificat*. Cod. Vat. Mſ. 820. pag. 140. Auctore incerto. Initium. τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ. *Post Resurrectionem Domini nostri Jesu Christi*. Cod. Vat. 806. p. 206. Cod Vat. 1190. p. 832. Cod. Coisliniano pag. 196. Authore Theodoro Metochita magno Logotheta, Initium. ἐμοὶ δὲ ὁ οὐρανὸς εἶναι δοκεῖ τὸ τῆς ἐκκλησίας στερέωμα. *Mihi quidem Cælum videtur esse Ecclesiæ firmamentum*. Authore Georgio Cyprio Patriarcha Constantinopolitano. Initium. τὴν ἐκκλησίαν ἄρα, ἧς ὁ χριστὸς κεφαλή: *Ecclesiam enimvero, cujus caput est Christus*. Apud Lambecium in Biblioth. Cæsar. Lib. VIII. p. 71. In Menæis ad diem 17. Julii. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ κώμης τῆς πισιδίας τοῖς μέρεσιν Ἀντιοχείας. In Menologio Basiliano ad eandem diem: Ἡ τοῦ χριστοῦ μάρτυς Μαρίνα, ὑπῆρχεν ἐκ τῆς πόλεως Ἀντιοχείας τῆς πισιδίας. Quare, ut recte observat Baronius Not. in Martyr. Roman. *Errare noscuntur hi, qui ipsam Alexandriæ passam referunt, quum constet Antiochiæ Pisidiæ id factum, quod & Græci tradunt*. Acta Latina ex Græco conversa recitantur a Lipomano Tom. 6. & a Surio Tom. 4. quæ etiam leguntur in pluribus manuscriptis Codicibus, ut inter alios, S. Mariæ ad Martyres, & S. Cæciliæ trans Tiberim, eodem Baronio teste: qui addit: *Non negamus, in eis nonulla reperiri, quæ indigeant emendatione non levi*. Incipiunt: *Nihil æque lætificat & exhilarat animam bonam & fidelem, ut quod victoria potitorum athletarum legitur Martyrium*. Quæ Acta Græce incipiunt, ut supra: οὐδὲν οὕτως εὐφραίνει. Alia Latina Acta, e Græco similiter conversa, exhibet Mombritius Tom. 2. quæ incipiunt. *Post Resurrectionem Domini nostri Jesu Christi & gloriosæ tempus Ascensionis ejus in cælum*. His vero Actis consentanea sunt, quæ Arabice in Codice nostro de S. Marina narrantur, nisi quod duo præterea heic habentur, quæ a Græcis & Latinis Actis absunt: nimirum primo, quod Author hujus narrationis dicit, se esse *Timotheum*, qui præsentem rei gestæ se fuisse affirmat in Procemio, fol. 62. hisce verbis. [illegible] „ Ego autem Timotheus, qui a Deo vocatus, e profundo „ ignorantiæ ad agnitionem Dei adductus sum, describere volui Martyrium „ Sanctæ Virginis Marinæ, & quæ circa ipsam patravit Deus miracula, & quomodo perduelles ei subjecit Dæmones, eosque virtute vivificæ pretiosæque „ Crucis humiliavit in urbe Antiochia, ubi Præses erat Elpidius [*Error est amanuen-*

amanuensis, qui ܐܠܒܪܝܘܣ *Olibrium in* ܐܠܦܝܕܝܘܣ *Elpidium, permutatis Arabicis literis, transtulit:*] *Quumque animo erga Martyrium hujus Virginis Marinæ ego Timotheus affectus essem, non modicam subministravi pecuniam, ut rem gestam haurirem tum ex memoriis scriptis, tum ex iis, qui per id temporis eandem ob causam unacum ipsa in carcerem conjecti fuerant. Igitur pro meis viribus notum facio vobis, universi, qui in Dominum nostrum Jesum Christum creditis, fideles, quidquid de hac Sancta ad meam devenit notitiam.* Alterum, quod idem author de suo fortasse adjungit, prolixum nempe, ineptumque Virginis Marinæ cum Diabolo colloquium. Nam præter illam, quæ in Græcis, Latinisque Actis narratur, fabulosam Diaboli in forma draconis, & Spiritus Sancti in forma columbæ apparitionem, additur in hac Arabica Vita non una Sanctæ Marinæ ad Diabolum interrogatio, ejusque responsio: quæ tamen (ut supra ex Eminentissimo Baronio adnotata sunt) indigent emendatione non levi: quæque proinde quum inter apocrypha, id est fabulosa, reiicienda sint, Rodulphus Tungrensis de Obser. Can. cap. 11. *Passionem*, inquit, *beatæ Margaritæ vidi Romæ apud Lateranum in dicto Canone beati Gelasii apocryphis adnumeratam*: id quod non de Canone ipso Gelasiano intelligendum est: non enim decretum Gelasii de hac Vita loquitur; sed ad apocryphas Sanctorum Vitas est referendum, quæ eo decreto reicjiuntur. At vero, quamquam nobis certum sit, tum Græca, tum Latina Acta fabulis anilibus scatere, quæ proinde a doctis Bollandistis jure merito ad diem xx. Julii calamo censorio sunt notata; non est tamen silentio prætereundum Tillemontii de quibusdam Latinis Actis testimonium, quibus Arabica nostra videntur congruere. *Vitam S. Marinæ, seu Margaritæ*, quæ incipit: *Post Passionem & Resurrectionem D. N. J. C.* sub nomine Theotimi, tamquam oculati testis, vidisse se asserit Tillemontius, Monument. Eccl. Tom. v. pag. 707. in Notis; addens, pulcras admodum res in ea contineri, sublimem esse stylum, magnificum & satis elegantem: omitti maximam partem prodigiorum ridiculorum, quæ sunt apud Surium; at apparitionem Diaboli etiamnum ibi esse. Viderat eadem Acta haud dubie Molanus: nam in notis ad suum Martyrologium Usardinum, ad diem xx. Julii, dicit, historiam revera apocrypham esse, quæ habetur *sub titulo Theotimi, qui Sanctæ in carcere panem & aquam ministrasse se, scribit, & omne certamen considerasse.* Arabicus interpres pro *Theotimo*, *Timotheum* dixit: præterea eodem exordio utitur: *Post Resurrectionem D. N. J. C.*

IV. *Vita S. Catharinæ Virginis & Martyris*, f. 75. ܣܝܪܗ ܐܠܩܕܝܣܗ ܐܠܥܦܝܦܗ ܐܠܒܬܘܠ ܐܠܫܗܝܕܗ ܐܟܛܪܝܢܐ ܕܐܠܬܝ ܐܣܬܫܗܕܬ ܦܝ ܐܝܐܡ ܡܟܣܢܛܝܘܣ ܐܠܡܠܟ ܐܠܟܐܦܪ ܘܟܐܢ ܦܝ ܐܠܙܡܐܢ ܐܠܡܠܟ ܐܠܟܐܦܪ. Initium. ܟܐܢ ܦܝ ܣܢܗ ܬܠܬܡܐܝܗ ܘܚܡܣܝܢ ܐܠܡܠܟ ܐܠܟܐܦܪ ܡܟܣܢܛܝܘܣ *Anno tercentesimo quinquagesimo, imperante impio & prævaricatore Imperatore Maxentio.* Tria exstant Græca Sanctæ Catharinæ, seu Acaterinæ Acta. Prima, authore Simeone Metaphraste, incipiunt: Βασιλεύοντος τῦ ἀσεβεστάτυ Μαξεντίυ. Cod. Vat. 567. p. 196. Cod. Vat. 708. pag. 256. Cod. Vat. 805. pag. 93. Cod. Vat. 806. pag. 143. Cod. Vat. 1190. pag. 452. Latine edita apud Lipomanum Tom. v. & Surium ad 25. Novembris. Altera, authore incerto: τῦ παρανόμυ καὶ ἀσεβεστάτυ Μαξεντίυ τυραννῦντος τὴν βασιλείαν. Cod. Vat. 802. pag. 232. Cod. Vat. 1246. p. 10. Tertia, authore, ut dicitur, Athanasio Tachygrapho, qui se Catharinæ famulum fuisse profitetur in fine Actorum, his verbis apud Allatium in Diatriba de Simeonum scriptis p. 92. ταῦτα ἐγὼ Ἀθανάσιος ταχυγράφος ἅμα δῦλος ὑπάρχων τῆς κυρίας μυ Αἰκατερίνης, συγγρα-

 φάμην.

ψάμην τὰ ὑπομνήματα αὐτῆς ἐν πάσῃ σοφίᾳ. *Hæc ego Athanasius Tachygraphus, simulque servus Dominæ meæ Æcaterinæ, scripsi commentaria in omni sapientia.* Titulus vero, & initium. Μαρτύριον τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Βασιλείας καὶ ῥήτορος. ἔτους τριακοστοῦ πέμπτου βασιλεύοντος τοῦ ἀσεβοῦς καὶ παρανόμου Μαξεντίου. *Martyrium Sanctæ magnæ Martyris Æcaterinæ, Reginæ, & Rhetoris. Anno trigesimo quinto, imperante impio & prævaricatore Maxentio.* Cod. Vat. 807. pag. 256. Cod. Vat. 866. pag. 96. His postremis Actis Arabica nostra consentiunt, nisi quod pro *anno* 35. nostra habent 305. & in fine Actorum in nostris Arabicis deest illa Athanasii Tachygraphi adnotatio. Cardinalis Baronius in Not. ad 25. Novembris recte monet: *In Actis hisce haberi aliqua, quæ corrigantur, nullus, qui illorum temporum res gestas noverit, inficias ierit, ut inter alia illud de Maxentio, cujus loco Maximinus restitutus est.* Maxentii tyranni nomen, in Synaxario quoque Græcorum obrepsit, ubi dicitur, διὰ δὲ τὴν εἰς χριστὸν ὁμολογίαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως Μαξεντίου, πολλῶν βασάνων πεῖραν λαβοῦσα, τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται, *Propter Christi confessionem, sub Imperatore Maxentio, plurimos perpessa cruciatus, capite plexa fuit.* At in Menologio Basiliano, ad diem xxv. Novembris, passa sub Maximino dicitur: καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὸν βασιλέα Μαξιμῖνον. *Et adiit Maximinum Imperatorem*, &c.

V. *Miraculum patratum a S. Basilio Cæsareæ Archiepiscopo*, quum quidam Judæus ipsum interrogasset de iis Christi Domini verbis in Evangelio: *Qui fidem instar grani sinapis, habuerit, dixeritque huic monti, tollere; tolletur.* [illegible] fol. 86. a terg. Initium. [illegible] Est caput sextum ex Vita Arabica S. Basilii Magni: in quo narratur primo, quomodo tempore famis, Sanctus Basilius curam pauperum tum Christianorum, tum Ethnicorum & Judæorum in urbe Cappadociæ Cæsarea degentium gesserit, eosque aluerit. Deinde, quod quum Judæus quidam Sancto Basilio objecerit dictum illud Evangelii: *Habete fidem Dei. Amen dico vobis, quia quicumque dixerit huic monti: Tollere, & mittere in mare; & non hæsitaverit in corde suo, sed crediderit, quia quodcumque dixerit fiat, fiet ei:* Aut enim (ajebat Judæus) vos Christiani non creditis, quia montem hunc transferre non potestis: aut si creditis, & montem tollere non valetis, falsum est illud Evangelii dictum. Quum hæc, inquam, Judæus ille dixisset, Sanctus Basilius indictis primum publicis precibus ac vigiliis, mox ad montem accedens, in nomine Domini jussit illum in aera elevari: quod & factum esse dicitur. Porro Arabica hæc Vita longe plura de S. Basilio continet, quam quæ in Vita ab Amphilochio (ut dicitur) Græce scripta, & a Bollandianis ad 14. Junii cum notis edita, narrantur. Deest enim totum hoc caput in Amphilochiana historia.

VI. *De Juliano Apostata*, & quomodo interierit. *Caput decimum.* [illegible] fol. 89. Hoc Caput desumtum est ex Vita S. Basilii, quæ Amphilochio tribuitur: ab iis verbis, Cap. 2. n. 35. *Circa id tempus quum Julianus odiosissimus Imperator, adversus Persas proficisceretur, venit in partes Cæsareensium. Basilius autem una ei cum sociis obviam processit.* Usque ad finem ejusdem Capitis, num. 39. Initium Vitæ Arabicæ. [illegible]

[Syriac text] Vide pereruditas Notas Patrum Bollandianorum in hoc Amphilochianæ Vitæ Caput, ad 14. Junii, lit. p. q. r. s. ubi narrationem hujusmodi ad trutinam revocant.

VII. *De Sancto Ephræm*. [Syriac text] fol. 84. a terg. Initium. [Syriac text] Exstat Græce inter opera S. Amphilochii Iconii Episcopi, sub titulo, *De S. Basilio Magno, & S. Ephræm Syro*, in edit. Parif. 1644. Cap. XIII. p. 202. & prodiit Græce & Latine in nostra editione operum S. Ephræmi, Tom. I. Græc. Lat. a pag. XXXIV. ad finem pag. XXXVI. Incipit Arabice: *Item volo admirandam vobis narrationem facere de Sanctis Patribus nostris, Sancto Basilio Magno, & Sancto Ephræm Syro: & hanc quidem narrationem ipse audivi ex veraci ejus Ephræmi ore. Sic autem Sanctus ait: Quum audissem admiranda Basilii Magni opera, & præclaras ejus virtutes, in stuporem raptus, rogabam Deum, ut mihi revelaret res ejus gestas, & qualis apud Deum esset. Quumque aliquando orarem, in exstasim raptus, vidi columnam ignis, solis instar, splendentem circa divinum Altare, cujus vertex Cælum attingebat: vocemque audivi de Cælo dicentem: Ephræm, Ephræm. Cui ego: Ecce adsum, Domine. At ille: Hæc visio, inquit, id tibi exponit, quod scire concupivisti: quemadmodum enim vidisti hanc ignis columnam, ejusmodi est magnus Basilius*. Desinit in hæc verba. [Syriac text] *Atque ex illo tempore cœpit Sanctus Ephræm loqui Græce cum Sancto Basilio expedite & eleganter: & post biduum ordinavit Sanctus Basilius illum interpretem in Presbyterum, consentiente, & approbante Ephræmo, bonumque de illo testimonium perhibente: & lætati sunt omnes in Domino: tum vero eos dimisit Sanctus Basilius in pace: qui regressi sunt ad locum suum, glorificantes, & laudantes Deum, & gratias ei referentes, qui facit mirabilia per Sanctos suos*. Qua in narratione, ut vides, Ephræm quidem a S. Basilio dicitur ordinatus *Diaconus*, ejus vero Interpres, *Presbyter*: ubi in Græca Amphilochiana, postquam supra dictum est, καὶ κειμένων αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἐπέθηκε τὴν χεῖρα ἐπὶ τὸν ὅσιον Ἐφραὶμ ὁ μέγας ἱεράρχης καὶ εἶπε τὴν εὐχὴν τοῦ διακόνου. *Et quum humi prostrati essent, imposuit Magnus Hierarcha manum Sancto Ephræm, recitavitque orationem Diaconi*. Subjugitur circa finem: καὶ πνευματικῶς συνευφρανθεὶς αὐτοῖς ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας· καὶ χειροτονήσας τὸν ἑρμηνέα διάκονον, καὶ αὐτὸν πρεσβύτερον, ἀπέλυσεν αὐτοὺς ἐν εἰρήνῃ. *Spirituali itaque lætitia cum illis* (Basilius) *triduo refectus, ordinatisque Interprete in Diaconum, & ipso* [Ephræmo] *in Presbyterum, eos dimisit in pace*.

VIII. *Miraculum a S. Basilio Magno, Cæsareæ Episcopo*, patratum circa serpentem. *Caput septimum*. [Syriac text] fol. 96. a terg. Init. [Syriac text] Præter Græcam Amphilochianam Sancti Basilii Magni vitam, exstat alia lon-

 ge pro-

ge prolixior Arabica vita, e Græco, ut ajunt, conversa, & in plura Capita distributa; ex quibus Capitibus, I. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. X. XII. XIII. & XIV. in hoc Codice sunt descripta. Hoc autem septimum Caput continet narrationem, quod quidam ex Sancti Basilii Magni Discipulis, qui agriculturæ vacabat, quum ab amico mutuam pecuniam postulasset, qua semen ad seminandum in agro coemeret, nec nisi dato pignore id impetrare potuisset, pignus autem non haberet, ad Sanctum Basilium confugiens, vivum serpentem in aurum a Sancto conversum accepit, eumque loco pignoris tradidit; qui demum in pristinam naturam rediit, postquam agricola pecuniam ab amico acceptam restituit. Ad fabulas, Amphilochii nomine traditas, hæc quoque narratio est amandanda. Notandum autem est, hanc ipsam Arabicam S. Basilii Vitam, exstare in Codicibus manuscriptis Arabicis Bibliothecæ Regiæ Parisiensis, Tom. I. Catalogi Mss. Orientalium, Cod. Ms. CLVI. num. I. pag. 119. *Miraculorum quatuordecim a Sancto Basilio patratorum historia*: & Cod. CLXVIII. num. 3. pag. 121. *Historia Miraculorum duodecim a Sancto Basilio patratorum*: ex quibus Codicibus suppleri possunt Miracula, quæ in Codice nostro num. V. & XI. desiderantur.

IX. *De Josepho Judæo*, qui, opera S. Basilii Magni, in Jesum Christum credidit, & *Johannes* adpellatus fuit. *Caput decimumquartum*, [illegible] f. 99. Init. [illegible] Habetur hæc narratio in Vita Amphilochiana C.4.n.62. ab iis verbis: *Joseph præstans peritia artis Medicæ, valde probatus clarusque fuit, summam quamdam adeptus ex pluribus judicii certitudinem, ut nullo errore ante tertium quintumve diem, morituros præsciret*. Usque ad ea verba, num. 64. *Ait Sanctus: Habemus naturæ authorem, qui nobis addat vires. Surgensque gressu contendit ad Ecclesiam, & sub omnium præsentia, eum fidei Sacramento tinxit, & domum ejus totam: vocavitque nomen ejus Johannem: impertitusque vivifica Sacramenta, eum assumpsit, & reduxit ad cubiculum suum; ciboque apposito, docuit quæ spectant ad vitam æternam, adjungens suo ovili novum militem cum uxore & filiis*.

X. De quodam Peregrino, qui, uxoris instinctu, Diaconum se esse finxit, & inter Diaconos, celebrante Liturgiam S. Basilio, sese miscuit: agnitus vero a Sancto, quum id se fecisse dixisset ob extremam pauperiem, ut nempe, tamquam Diaconus peregrinus, consuetam ab eodem eleemosynam acciperet; correptus, & facti pœnitens, sibi suæque uxori consuluit, ac tandem Diaconus, & Presbyter a Sancto ordinatus fuit. *Caput XII.* [illegible] fol. 100. a tergo. Initium. [illegible] Abest hæc narratio ab Amphilochiana.

XI. *De Petro* S. Basilii fratre. *Caput I.* [illegible] fol. 102. a terg. Initium. [illegible] Vide Caput IV. Vitæ S. Basilii Amphilochio tributæ, num. 56. ubi hæc leguntur: *Quod itaque in Petro Patris nostri Basilii fratre, post Macrinam omnium magistram luci primum edito, gestum est signum seu miraculum, corroborante Domino nostro Jesu Christo, enarrare statuo*. Usque ad ea

ad ea verba, num. 58. *Tunc adducens quinque Sanctos viros, ait illis: Edicite quod vidistis in Sanctissima Ecclesia. Narraveruntque populo, ut vidissent Sanctos Angelos ventilantes inculpatum eorum cubile; & glorificaverunt Deum, qui facit mirabilia magna & inscrutabilia.*

XII. *De Anastasio Presbytero, & Leproso. Capit* II. [illegible] fol. 104. Initium. [illegible] Respondet Capiti tertio Vitæ Amphilochianæ; ubi a num 49. narratur sanctitas Presbyteri Anastasii, ejusque uxoris, virginitatem in matrimonio servantibus, in hæc verba: *Etiam vero mihi hoc narravit præfatus egregius vir Helladius. Die quadam Sanctus Pater noster & magnus Basilius, illustrato mentis oculo, profectus de civitate, nemini dicens, quo esset iturus, priorque ipse egressus, & nos omnes præcedens, dixit nobis: Filii mei, sequimini me, ut mecum videatis Dei gloriam, exque discipulis admiremur magistrum. Mox ergo, ut communis Pater noster de nostra civitate proficisci cœpit, agnovit virtute Sanctissimi Spiritus Anastasius Presbyter, & dixit suæ, uxori quidem nomine, usu autem sorori: ego vado ad culturam agri, Domina mi soror; sed surge, & orna domum tuam, & circa nonam, accepto thuribulo, & cereis, occurre sola Sancto Basilio Archiepiscopo: venit enim, ut in nostram peccatorum domum divertat*, &c.

XIII. De Miraculo, quod *Sanctus Basilius Magnus* patravit circa Ecclesiam Nicææ. *Caput tertium*. [illegible] fol. 106. a terg. Initium. [illegible] Agitur de restituta Orthodoxis Nicænis Ecclesia: quæ narratio exstat etiam apud Amphilochium cap. IV. a num. I. in hæc verba: *Post Valentis Deo exosi adventum ad nos, qui avus fuit Juliani apostatæ, revertente ipso ad beatissimam Constantini urbem, ac transeunte Nicæam; accesserunt ad eum principes Arianæ hæresis, flagitantque Consubstantialitatis assertores Sancta Catholica Ecclesia deturbari, eisque ipsam tradi*, &c.

XIV. De revelatione, quæ Sancto Basilio facta est circa sententiam a Præside Vageræ urbis prolatam in ipsius Vicarium. *Caput* XI. [illegible] fol. 108. a terg. Init. [illegible] Hæc narratio desideratur in Amphilochiana vita. Dicitur autem Basilius, ex Christi Domini Imagine didicisse, quod Præses quidam, quum accepisset, suum Vicarium balneatoris uxorem vitiare solitum fuisse, eamque in id flagitium volentem libentemque consentire; decrevit, ut uxor quidem Vicarii traderetur balneatori, isque esset ejusdem Præsidis Vicarius; ille autem accepta, cum qua adulterium committere solebat, uxore, balneatoris munere fungeretur. Fabulam sapit, unacum pravo dogmate, ut viventibus viris, uxores permutari fas sit: idque etiam miraculo confirmetur.

XV. De Muliere peccatrice. *Caput* XIII. [illegible]

[illegible] fol. 111. a terg. Initium. [illegible] Eadem hæc narratio legitur apud Amphilochium Cap. IV. a num. 59. his verbis: *Fuit temporibus sanctissimi ac beatissimi Archiepiscopi Basilii, heredis illius regni Christi, vasis electionis, illius qui portavit Christi nomen coram gentibus & Regibus & filiis Israel, sicut divinus & beatus Apostolus: mulier quædam, divitiis & nobilitate clara, reliquisque ad vanæ hujus vitæ obsequia comparatis supra omnes elata.*

XVI. De Latronibus, quos Sanctus Basilius ad pœnitentiam revocavit. *Caput* VIII. [illegible] fol. 113. a terg. Initium. [illegible] Hæc narratio deest in Amphilochiana vita.

XVII. De Sacra Liturgia, quam S. Basilius in Ecclesia Deiparæ celebravit. *Caput* IX. [illegible] fol. 115. Initium. [illegible] Aliter se habet hæc narratio; ac illa, quæ exstat apud Amphilochium Cap. 2. num. 31. quæque incipit: *Post aliquod vero tempus postulavit a Deo, quo sibi, gratiam & sapientiam & intellectum, concederet, ut suis ipse verbis incruentum Deo Sacrificium offerret, usque in ipsum Spiritus Sancti adventus fieret. Post sex autem dies, velut in mentis excessu Spiritus Sancti præsentia factus, ubi advenit dies septima*, &c. At in hac Arabica vita dicitur Basilius in montem Didymum ascendisse, ibique orasse, ut Deus sibi gratiam conferret, ut inspirata sibi Liturgia, incruentum Sacrificium offerret: quumque e monte descendisset, & una cum frequenti Clero & populo supplicationem instituisset ad Ecclesiam Deiparæ, extra urbem positam, ingressus ipse in Templum, foribus divina virtute per se coram aliis occlusis, solus Basilius Liturgiam ministrantibus Angelis celebravit, Archidiacono per rimas, quæ in Templo fiebant, spectante.

Adnotatio Librarii, fol. 116. [illegible] *Explicit die XV. mensis Septembris, Anno Domini 1672. Alepi.*

XVIII. Historia *S. Pelagiæ Peccatricis*, quomodo ad pœnitentiam adducta fuit opera Sancti Nonni Episcopi Baalbech, seu Heliopolis, in partibus Damasci Syriæ. [illegible] fol. 117. Initium. [illegible] Vide ejusdem S. Pelagiæ Pœnitentis vitam a Jacobo Diacono scriptam apud Rosweidum de Vitis Patrum lib. I. pag. 376. & Eminentissimum Baronium in notis ad diem 8. Octobris, qua die agunt de eadem Sancta Latini omnes & Græci. Exstant Græce tria *Acta* ejusdem, nondum, quod sciamus, edita: nimirum. Primo Cod. Vat. 866. p. 116. Init. τὸ γεγονὸς πρᾶγμα ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν ἔδοξεν τῷ Θεῷ δι᾽ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Ἰακώβου γράψαι ὑμῖν τοῖς πνευματικοῖς ἀδελφοῖς. *Quod gestum*

gestum est in diebus nostris, visum est Deo per me peccatorem Jacobum scribere vobis, spiritualibus fratribus. Convenit cum Latina Rosvveidi, & Arabica nostra vita, paucis exceptis, quæ amanuensium incuriæ potius sunt tribuenda: uti est illud, quod in Arabica vita dicitur, *Episcopos Antiochiæ congregatos septem fuisse*: in Latina, *Octo numero*, in Græca, συνῆχθον οἱ ἐπίσκοποι τὸν ἀριθμὸν π' *Convenerunt Episcopi numero octoginta*.

Altera Græca Acta, prioribus haud absimilia, Cod. Vat. 1190. pag. 144. incipiunt. Γενόμενον σημεῖον, μᾶλλον δὲ θαῦμα. *Quod gestum est signum, imo miraculum*. Videtur e Syriaco Jacobi Diaconi autographo duplex facta fuisse Græca versio per duos Interpretes.

Tertia Græca Acta, Simeoni Metaphrastæ tribuuntur. Exstant autem in Cod. Vat. 798. pag. 60. Cod. 799. pag. 50. Cod. 800. pag. 66. Cod. 801. pag. 39. Cod. 802. p. 44. Initium. γυναικείαν ἀρετὴν τῆς τῶν ἀνδρῶν οὐδὲν ἀπολειφθεῖσαν πᾶσι δεῖξειναι, λυσιτελὲς ἢ ὠφέλιμον· ἢ τοσούτῳ μᾶλλον. *Mulierum virtutem fortitudine virorum nihilo inferiorem esse, omnibus narrare est utile, eoque magis*, &c. Hæc ipsa Acta habentur Græce in Bibliotheca Cæsarea Vindobonensi apud Lambecium lib. 8. p. 223. 249. 258. 262. & in Bibliotheca Coisliniana p. 210. Latine autem prodiere apud Lipomanum Tom. 6. ad VIII. Octobris.

Quum autem eadem die octava Octobris apud Græcos colatur memoria, tum *S. Palagiæ Virginis & Martyris Antiochenæ*, quæ dicitur sub Numeriano claruisse, quumque Præfecti jussu milites illam rapere voluissent, ad Orientem conversa, Deumque precata, ne in militum manus veniret, sed antequam comprehenderetur, casta & pura ad ipsum migraret; seipsam honeste componens, spiritum Domino tradidisse: tum etiam S. *Pelagiæ quondam meretricis*, de qua supra dictum est: quemadmodum videre est in Menæis Græcorum, & in Menologio Basiliano Tom. 1. pag. 101. & 102. Hinc factum est, ut doctis viris, unam cum altera confundentibus, errata quædam obrepserint. Nam, ut notat Baronius ad 8. Octobris, errant primo, qui Pelagiam Pœnitentem; de qua est sermo, referunt ad tempora Numeriani, dicuntque, hanc ad Christum conversam a Nonno, qui & Hippolytus dictus est, Episcopo Portuensi. Secundo, errat Nicephorus Xanthopulus author Synaxarii Græci, qui *Numeriani* nomen, quod ad Virginem & Martyrem Pelagiam referri debuerat, Pœnitenti oscitanter tribuit, in hæc verba ad 8. Octobris· αὕτη ἡ ἁγία ὑπῆρχεν ἐπὶ Νουμεριανοῦ βασιλέως, ἐκ πόλεως Ἀντιοχείας, ταῖς ὀρχήσαις, &c. Tertio, errat Fabricius, vir alioquin acutissimus, qui Tom. IX. Biblioth. Græc. pag. 132. in elogiis & vitis Sanctorum, de hac nostra Pelagia hæc habet: *Pelagiæ Virginis Antiochenæ sub Diocletiano passæ*. Γυναικείαν ἀρετὴν τῆς τῶν ἀνδρῶν. Græc. Mſ. Lambec. 8. pag. 223. &c. Quam enim loc. cit. Lambecius laudat, cujusque vita incipit, γυναικείαν ἀρετὴν, neque est *Virgo Pelagia*, neque sub *Diocletiano passa*: sed ex meretrice *Pœnitens*, & sub Theodosio Juniore claruit. Atque hæc hactenus de Syra nostra Pœnitente: ne cum tot aliis Pelagiis confundatur, quæ vel Antiochiæ, vel Tarsi, vel alibi, Virginitatis Martyriique laude insignes fuere.

XIX. Narratio Martyris *Sanctæ Samonæ & septem filiorum ejus*, qui passi sunt Antiochiæ sub impio Rege Antiocho. [illegible] fol. 126. a terg. Initium. [illegible]

[illegible]
De Macabæis non tantum Latini, & Græci, sed & Syri & reliqui Orientales agunt Kalendis Augusti. Nomen matris apud Syros est [illegible] *Scemone*, seu *Samone*; Græcis σολομονὶς *Solomone*: Apud Josephum in commentario ad Polybium Megatopolitanum; mater *Salomona*; filius major *Machabæus*, secundus *Aber*, tertius *Machir*. quartus *Judas*, quintus *Achas*, sextus *Arasb*, septimus *Jacob*. Alia nominum series exhibetur apud Calmetum, nempe *Abbin*, *Gurias*, *Eusebinas*, *Marcella*, *Antonius*, *Isleazar*, *Samonas*: Demum in Synaxario Arabico Græcorum Melchitarum, *Ampbim*, *Antonius*, *Guria*, *Eleazar*, *Asaphona*, *Samona*, *Marcellus*: ex apocryphis, ut patet, omnia desumta: nam in Libro Canonico Macabæorum, præter Eleazari senis nomen, neque matris, neque septem filiorum ejus exprimitur. Hoc autem in Arabico horum Martyrio est notandum, narratio nempe, de Reliquiarum eorumdem translatione ex urbe Antiochena in Mesopotamiam: quæ facta dicitur tum, quum Antiochus Persepoli ægrotaret. Servi enim Antiocho dixisse narrantur, eam infirmitatem curari non posse, nisi illuc afferrentur corpora Sanctorum illorum, quos ipse Antiochiæ trucidaverat: idque quum factum esset, ubi Reliquiarum delatores in castrum Mesopotamiæ Hatacham haud procul ab Amida urbe situm devenissent, accepto Antiochi interitus nuncio, Reliquias illas ibi deposuere: quas post multos annos a Christianis repertas, in Templo illis exstructo fuisse depositas, anonymus iste author, seu potius fabulator adfirmat. Et de primo quidem in honorem Macabæorum exstructo Antiochiæ Templo, deque deportatis vel Romam, vel Mediolanum, vel Coloniam Agrippinam, eorundem Reliquiis, legendi Bollandiani Tom. 1. Augusti ad diem 1. §. 2. & 4.

XX. *Pauli Apostoli Apocalypsis* fabulosa, qua per Angelum dicuntur a Domino nostro Jesu Christo ostensa ei loca Pœnarum, & Deliciarum, peccatoribus & Sanctis præparata: & quomodo Anima e corpore egrediatur. [illegible] fol. 136. Initium. [illegible] Confer cum superiori Cod. CLXXX. a fol. 40. ubi *Raptus*, seu *Apocalypsis S. Pauli Apostoli* exhibetur, paullo ab ista differens.

XXI. *Narratio de Abraham Patriarcha*, quando jussus fuit a Deo, filium suum Isaac immolare. [illegible] fol. 147. Initium. [illegible] Historicæ veritati, quæ in Libro Genesis exhibetur, nonnulla fabulosa admiscentur.

XXIII. *Martyrium Sancti Arethæ*, Sociorumque ejus, qui in urbe *Nagran* passi sunt. [illegible] fol. 151. Initium. [illegible] *Anno quinto Imperii Justiniani, Romanorum Imperatoris, Christum amantis, & Præsulatu Timothei Patriarchæ Alexandriæ, & Johannis Patriarchæ Constantinopoleos, & Euphrasii Patriar-*

Patriarcha Antiochia, *regnabat in Nubarum regione Rex fidelis*, *nomine Elesbaas*. Sed pro *Justiniani*, legendum, *Justini*, quemadmodum Acta syncera habent, tum Syriaca, tum Græca. Nomina autem illa, *Timothei*, *Johannis*, & *Euphrasii* Patriarcharum, omnino redundant in Actis Syriacis genuinis. Solum *Timothei* Alexandrini nomen in Græcis legitur; apud Simeonem vero Metaphrasten, ejus loco, nomen *Asterii* ponitur. Hanc porro Martyrum Nagranensium historiam, ex Simeone Betharsamensi, & ex Dionysii Chronico recitavimus Tom. I. Biblioth. Orient. a pag. 358. Bina exstant Græce Acta eorundem Martyrum Nagranensium, sive Homeritarum, quorum princeps fuit Arethas. Prima, quæ Syriacis respondent, a Simeone Betharsamensi conscriptis, incipiunt: ἔτους πέμπτου τῆς βασιλείας ἰουστίνου, Cod. Vat. 797. pag. 258. Altera a Simeone Metaphraste conscripta, quorum initium. ἔτος μὲν ἤδη πέμπτον ἐνεστήκει τῷ εὐσεβεῖ Ἰουστίνῳ. Cod. Vat. 798. pag. 233. Cod. 799. p. 199. Cod. 801. pag. 156. Cod. 802. pag. 153. Cod. 1083. pag. 82. Hæc eadem habentur in Bibl. Cæsar. Vindobon. apud Lambecium lib. VIII. pag. 254. 260. 262. & in Biblioth. Coislin. pag. 185. 211. Priora autem exhibentur in Cod. XL. n. 4. apud eundem Lambecium lib. VIII. Bibl. Cæsar. Vindob. sub hoc initio. ἔτους πέμπτου τῆς βασιλείας Ἰουστίνου τοῦ φιλοχρίστου βασιλεύσαντος Ῥωμαίων πολιτείας, ἐν ἰνδικτιῶνι δευτέρᾳ κατὰ δὲ Ἀντιόχειαν τῆς συρίας πέμπτου τριακοστοῦ ἑπτακοσιοστοῦ μηνὸς ὑπερβερεταίου· ὅς ἐστιν ὀκτωβρίῳ πρώτῃ. ἐπισκοπεύοντος τῆς ἱερουσαλὴμ Ἰωάννου, Ἀλεξανδρείας Τιμοθέου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου, Ἀντιοχείας Εὐφρασίου. τότε τῆς Αἰθιόπων χώρας ἐβασίλευσεν ἐλεσβαὰμ. ὁ δικαιότατος ἐν Αὐξωμῇ πόλει τῆς αὐτῆς Αἰθιόπων χώρας. συνέβη δὲ τῷ τότε καιρῷ βασιλέα εἶναι τῶν ὁμηριτῶν δουναὰν, ἑβραῖον ὄντα. *Anno quinto Imperii Justini Christum amantis*, *Romanorum ditioni imperantis*, *Indictione secunda*, *juxta Epocham autem Antiochia Syria*, *Anno septingentesimo trigesimo quinto*, *mense Hyperbaretao*, *hoc est*, *Octobri*, *die prima*: *Episcopatum tenente*, *Hierosolymorum quidem Johanne*, *Alexandria autem Timotheo*, *Constantinopoleos Johanne*, *Antiochia Euphrasio*: *Tunc Æthiopum regioni imperabat Elesbaam*, *vir justissimus*, *in Auxuma urbe regionis Æthiopum*. *Contigit autem & tunc temporis Regem Homeritarum esse Dunaan*, *Ebræum genere*, &c. Verum nonnulla in hoc Codice Cæsareo ab amanuensi sunt addita, quæ neque cum Actis genuinis cohærent, neque sibi ipsa constant. Nam annus *Quintus* Justini Imperatoris incidit in annum Christi 522. quo anno, die prima mensis Octobris in cursu erat *Indictio prima*, non secunda; Annus insuper Antiochenorum erat 570. non 735. Demum Patriarchæ erant, Alexandriæ quidem *Timotheus*, Antiochiæ *Euphrasius*, & Hierosolymorum *Johannes*; non tamen Constantinopolis *Johannes*, sed *Epiphanius*. Quienus initium antiqui Codicis Colbertini hoc esse scribit Tom. 2. Orient. Christ. de Patriarchis Alexandrinis p. 429. ἔτους πέμπτου τῆς βασιλείας Ἰουστίνου τοῦ φιλοχρίστου βασιλεύοντος τῆς Ῥωμαίων πολιτείας, Ἰνδικτιῶνος δευτέρας· κατὰ δὲ Ἀντιοχείαν τῆς συρίας ἔτους πέμπτου τριακοστοῦ, ὀκτακοσιοστοῦ, μηνὸς ὑπερβερεταίου ὅς ἐστιν ὀκτώβριος. ἐπισκοπεύοντος Ἀλεξανδρείας Τιμοθέου, Ἱερουσαλὴμ Ἰωάννου, Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου καὶ Ἀντιοχείας Εὐφρασίου. *Anno quinto imperii Justini Christi amatoris*, *Romana Reipublica Imperatoris*, *Indictione secunda*, *Antiochia Syria anno octingentesimo trigesimo quinto*, *mense Hyperberetao*, *sive Octobri*, *Episcopatum Alexandrinum gerente Timotheo*, *Hierosolymitanum Johanne*, *Constantinopolis Timotheo*, & *Antiochia Euphrasio*. Ubi tamen vir doctus non aliud advertendum censuit, nisi quod tunc temporis *Timotheus* non esset Constantinopolitanus Episcopus. Ceterum duo alia asystata minime adnotavit, quod nempe dicatur *Indictio secunda* in cursu fuisse an-

se anno Chr. 522. mense Octobri, & quod cum anno Chr. 522, concurrisset *annus Antiochiæ Syriæ octingentesimus trigesimus quintus*: quæ duo nullo pacto stare queunt. Codex noster Vaticanus 797. præter *annum Antiochiæ Syriæ* 835. & præter *mensem Hyperberetæum*, seu *Octobrem*, reliqua omnia habet, instar Codicis Colbertini. Sic enim legitur fol. 258. ἔτος πέμπτου τῆς βασιλείας Ἰουστίνου τοῦ φιλοχρίστου βασιλεύοντος τῆς Ῥωμαίων πολιτείας, ἰνδικτιῶνι δευτέρᾳ. ἐπισκοπεύοντος Ἀλεξανδρείας Τιμοθέου, τῆς Ἱερουσαλὴμ Ἰωάννου, Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου καὶ Ἀντιοχείας Εὐφρασίου. Quod argumento est, amanuenses pro libitu suo addidisse quæcumque sibi in mentem veniebant. Ceterum in genuinis Actis, nihil aliud exprimitur, nisi *annus Justini quintus*, & apud Simeonem Betharsamensem, qui biennio post Sancti Arethæ, Sociorumque Homeritarum Martyrium, legatione Justini Imperatoris ad Monderum Arabum Regem functus fuit, *annus Græcorum octingentesimus trigesimus quintus*, id est, Chr. 524. Sic enim incipit ejus Epistola. Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 364. *Dilectioni tuæ significamus, die vigesima Canuni posterioris* (Januarii) *præsentis anni* (Græc.) *octingentesimi trigesimi quinti* (Chr. 524.) *ex Hirta Naamanis discessisse nos unacum Abrahamo Presbytero Euphrasii filio, qui a Justiniano* (Justino) *Imperatore ad Monderum Arabum Regem pro pace conciliandа allegatus fuit*. Librarii igitur annum hunc 835. quo Simeon cum Abrahamo legationem obivit, cum anno Justini *quinto*, quo Martyrium Homeritarum contigit, male conjunxere: & quia in Actis Martyrum mentio fiebat *Patriarchæ Alexandrini*, de quo laudatus Simeon in cit. Epistola Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 379. (postquam certamina eorum Martyrum narrasset) sic scribit: *Eaque nos quoque vobis perscribenda duximus, ut Sancti & fideles Antistites, cognita rerum in Homeritide gestarum serie, Sanctorum Martyrum commemorationem peragant. Quod reliquum est, vestram caritatem etiam atque etiam obtestamur, ut quamprimum Monasteriorum Præfectis, & Episcopis, in primis vero Alexandrino, ista significentur, ut Regem Æthiopum ad ferendam Homeritis opem suis literis cohortetur*: de quo Alexandrino etiam Acta sic habent: *At ille* (Abrahamus) *legatione sua ex animi sententia perfunctus, omnia exposuit Justino Imperatori, & præsertim quæ a Rege Homeritarum facta & scripta sunt contra Christianos. Ille autem sine mora scripsit ad Alexandriæ Episcopum, ut instaret Regem Æthiopum ad movendum arma adversus Homeritas: eadem quoque ipsi Regi Æthiopum per literas mandavit*: quia (inquam) in Actis illis mentio *Patriarchæ Alexandrini* injecta fuerat, unusquisque Librarius pro suo in religionem studio, *Patriarchæ* nomen expressit, Monophysitæ quidem amanuenses *Timothei*, Orthodoxi vero, *Asterii*, aut *Apollinaris*; duo quippe tunc temporis in Ægypto erant Patriarchæ, Timotheus Monophysitarum, Asterius, seu potius Apollinaris Orthodoxorum. Et Simeon quidem Metraphrastes Cod. Vaticano 798. pag. 250. Ἀστερίῳ [inquit] τῷ Ἀλεξανδρείας ἐπέστελλεν ἐπισκόπῳ, *Asterio misit Alexandriæ Episcopo*, Acta vero tum Græca, tum Arabica, *Timotheum* ubique retinent. *Quæ denique multa hac in historia congeruntur* (ut verbis utamur Quieni, Tom. 2. Orient. Christ. pag. 429.) *non uno, sed pluribus annis gesta sunt, quibus Timotheus interim Alexandriæ sedebat, ut & illis viginti tribus, quibus Johannes Hierosolymitanæ Ecclesiæ præfuit. Non enim absurde in fine Actorum legitur, Elesbaam Regem Æthiopum coronam suam auro lapidibusque pretiosis constantem Hierosolymam Christo dicandam misisse; Johannem sanctissimum Archiepiscopum ab eo rogatum, ut eam coram Domini Sepulcro appenderet. Nec quisquam indigne*

digne ferat hunc Principem, qui hæretico Episcopo Alexandrino morem gereret; inter Sanctos ab utraque Ecclesia, Catholica, Græca, Latinaque, jampridem habitum. Huic namque Christianissimo Regi hoc condonatum fuit, qui quum remotissimam a Romanorum imperio & societate regionem incoleret, superiorem alium Archiepiscopum nesciebat, præter illum, qui Alexandriæ sederet, ignorans, an reliquo orbe Christiano hæreticus, an Catholicus haberetur, quum perinde paratus esset, Catholicæ communionis alterum admittere. Hactenus Quienus. Notandum tamen, quod ubi Acta Græca habent Elesbaanum *Æthiopum Regem* fuisse, Syriaca *Chusæorum*, & Arabica *Nubarum* dicunt.

XXIII. *Martyrium S. Dometii*, [illegible] fol. 168. & 184. Initium. [illegible] Fabulam sapit, estque potius commentitia panegyris, quam narratio Martyrii. Siquis autem scire desiderat genuina hujus Sancti Acta, consulat Synaxarium Arabicum Syrorum Melchitarum & Maronitarum, qui ad diem VII. Augusti hæc de S. Dometio recitant. [illegible] „ Certamen „ Sancti Dometii Martyris: Hic fuit tempore Constantini Magni, Persa „ genere: a quodam autem Christiano pietatem Christique mandata edoctus, „ Nisibin petiit, urbem in finibus Persarum Romanorumque positam, & in „ quoddam ibi Monasterium ingressus, baptizatus fuit, & Monasticum habitum induit: sed, ut nonnullorum invidiam declinaret, ex illo Monasterio abscedens, sese in Sanctorum Martyrum Sergii & Bacchi Monasterium Theodosiopoli proximum recepit: ubi Urbelis Archimandritæ, virtutibus & miraculis clari, vestigia sequutus, Diaconus ordinatus est. Quum „ autem & Presbyterum eum Archimandrita ordinare voluisset, fugam inde arripuit, & in quemdam montem migravit; ubi famem & sitim, æstum & frigus sustinuit: mox in speluncam se abdidit, ibique diu mansit: ubi multos, qui illum adibant, beneficiis afficiebat, signis & prodigiis „ plurimis in nomine Christi patratis; multis etiam a Diaboli præstigiis, & „ ab Idolorum cultu ad Christi fidem perductis. Quare Julianus Apostata, „ re cognita, misit qui lapidibus illum obruerent. Quum itaque ad illum „ venissent, reperissentque eum cum Discipulis suis hora tertia Psalmos canentem, Deumque laudantem, spisso saxorum jactu & Dometium & Discipulos, qui cum ipso erant, obruerunt. „ Eadem hæc Acta in Menæis Græ-

corum ad VII. Augusti, & in Menologio Basiliano ad IV. Octobris de S. Dometio narrantur. Alius ab hoc Dometio fuerit, oportet is, cujus gesta in Menologio Basiliano repetita leguntur tum ad diem XXIII. Martii, tum ad diem VII. Augusti, quæ gesta Bollandiani Patres Latine edidere Tom. 3. Martii p. 459. & Græce Tom. 1. ejusdem Mensis, pag. 871. in hæc verba. *Dometius Christi Martyr sub tyrannide Juliani extitit ex Phrygia oriundus: qui quum videret multos esse, qui tyranno adhærerent, & quotidie Christo renunciantes, adorarent idola, vehementer indoluit & anxiatus est animo, mærorem non sustinens. Igitur die quadam quum equestres ludi agerentur, & impuris Dæmonibus offerrentur sacrificia, diutius nequiit continere ipse se, quin divino inflammatus zelo, in medium prodiret circum, anathemate devovens Julianum apostatam, & idolorum cultores despuens, falsosque dictos Deos subsannans. Quapropter apprehensus, conjectusque in vincula, ad Imperatorem adductus est; multisque tormentis toleratis, reclusus in carcerem: unde intra paucos dies extractus, jussusque Christum abnegare, quum parere abnueret, sacram cervicem subjecit gladio, & capite minutus est*. In Menæis Græcorum ad 23. Martii, de hoc S. Dometio in Phrygia Martyre, hæc tantum leguntur. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Δομετίων ξίφει τελιοῦται. *Eadem die* [23. Mart.] *Sanctus Dometion gladio consummatur*: Et subjungitur hoc distichon. ὁ δεινὸν ὑιὸς εἰσορῶν σπαθηφόρος ὄγρα κρατεῖται τῇ σπαθῇ δομετίων. Ubi κρατῆσαι legentes pro κρατεῖται, ipsum distichon sic Latine Bollandiani reddunt: *Discrimen ingens ensifer videns iste, vincere per ensem Dometion concupiscit*. Denique iidem Bollandiani in Prætermissis ad VII. Augusti de S. Dometio hæc adnotant: *Sancti Martyris Dometii sub Juliano Apostata memoria cum elogio inscribitur Menologio Basilii Imperatoris. Martyr ille ibidem signatur & laudatur ad diem* XXIII. *Martii; idemque ipsius elogium jam pridem Græce editum fuit apud nos ad calcem Tomi* 1. *ejusdem mensis pag.* 871. *Latine autem redditum Tom.* III. *pag.* 459. *ad dictum diem, quo actum de illo Martyre fuit, ut mirum sit, Elogium idem hodierna die repeti. Vide itaque diem* XXIII. *Martii*. Mirum certe est, quod in Menologio Basiliano de eodem S. Dometio Phryge Martyre bis agatur, ad diem nempe 23. Martii, & ad diem 7. Augusti, idemque ipsum elogium de eodem repetatur. Verum mihi videtur magis mirandum, quod oculatissimi doctissimique Patres non animum adverterint ad duos diversos Martyres Dometios; alterum scilicet Phrygem, capite minutum, de quo ipsi commentati sunt ad 23. Martii, & ad 7. Augusti; alterum Monachum Persam, de quo loquuntur Menæa Græcorum & Syrorum ad VII. Augusti, qui unacum sociis non capite plexus fuit, sed lapidibus obrutus. Hunc in Syria celeberrimum Martyrem a Phryge diversum, a Sociis Bollandianis velimus doctis ipsorum commentariis inseri & illustrari, de quo certe loquitur Martyrologium Romanum ad VII. Augusti, his verbis: *Nisibi in Mesopotamia Sancti Dometii Monachi Persæ, qui cum duobus Discipulis sub Juliano Apostata lapidatus est*. Et Eminentissimus Baronius: *Græci de eodem agunt hac die in Menologio, ibique certamen ejus describitur*. Eadem fortasse, ac Arabica Codicis nostri, censetur esse *S. Dometii Martyris* vita, quæ exstat in Codice Arabico CLVI. Bibliothecæ Regiæ Parisiensis num. 8. pag. 119. Tom. 1. Catalogi Codicum manuscriptorum.

XXIV. *Historia S. Pauli Martyris*: & quæ ei contigere apud incolas Seleuciæ, ܬܘܒ ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܣܗܕܐ ܘܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗ ܥܡ ܒܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܣܠܝܩܘܣ f. 170. Initium. ܟܕ ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܗܘ ܥܠܡ ܫܡܫܘܬܐ ܥܡܕܐ ܡܩܕܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܣܠܝܩܘܣ . ܘܟܕ ܕܐܬܪܘܡ

ܕܐܘܠܘܣ ܐܠܪܐܗܒ ܘܡܥܗ ܐܠܐܟܠܝܪܝܟܝ ܘܐܠܫܝܛܐܢ ܡܢ ܐܠܡܕܝܢܗ Inter fabulas numeranda. Dicitur enim Paulus quidam Monachus unacum clerico ex urbe Hierosolymitana in oppidum quoddam Samaritanorum, cui Seleucia nomen, divertisse, ubi certa die viri cum mulieribus nudi in balneum ingredi consueverant, ibique extinctis luminibus fœde commisceri. Ea autem nocte Diabolum Paulo apparuisse, qui diceret, se esse a Deo immissum, ut cunctos, qui in balneo obscœnitatibus se volutabant, opprimeret. Fingitur propterea Paulus varias quæstiones Diabolo proposuisse, quibus ille responderit. Demum oppidanos superstites ad pœnitentiam revocasse, & sacris Baptismi undis abluisse.

XXV. *Historia Sanctorum Justinæ & Cypriani*. ܩܨܗ ܐܠܩܕܝܣܝܢ ܝܘܣܛܝܢܐ ܘܩܘܦܪܝܢܘܣ ܕܠܝ ܡܢ ܡܕܝܢܗ ܐܢܛܐܟܝܗ ܦܝ ܐܝܐܡ ܡܠܟ ܕܩܠܕܝܢܘܣ fol. 189. Initium. ܟܐܢ ܒܡܕܝܢܗ ܐܢܛܐܟܝܗ ܪܓܠ ܘܡܚܠ ܟܐܢ ܐܣܡܗ ܐܝܕܘܣ ܘܐܣܡ ܐܡܪܐܬܗ ܟܠܕܘܢܝܐ. ܘܟܐܢ ܠܗܡ ܐܒܢܗ ܕܐܣܡܗܐ ܝܘܣܛܝܢܐ. Coluntur a Græcis & Syris die 2. Octobris: a Latinis autem die 26. Septembris. Acta Græce edidit Metaphrastes, quibus hæc Arabica respondent. Horum init. πολλὰ καὶ μεγάλα με τὴν Ἀντιόχου θαυμάζειν παρακαλοῦσιν, quæ extant in Cod. Vat. 798. pag. 5. Cod. 799. pag. 4. Cod. 801. p. 3. Cod. 802. pag. 3. & in Biblioth. Cæsar. Vindobon. apud Lambecium lib. VIII. p. 247. 257. 262. & in Bibl. Coislin. pag. 210. Latine apud Lipom. Tom. 6. & Sur. Tom. 5. incipiunt: *Multa quidem, eaque magna me adhortantur, ut admirer Antiochiam*. Alia Acta habentur Græce in Biblioth. Vaticana: quorum initium, Cod. Vat. 797. pag. 116. ὅσοι τοῖς τοῦ χριστοῦ μυστηρίοις προσκύνησαν. Alia Cod. Vat. 866. p. 113. quorum initium: τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ οὐρανόθεν. Alia demum Cod. Vat. 866. pag. 115. Cod. 1190. pag. 89. initium, τῶν τοίνυν προφητικῶν λόγων πληρωμένων. Verum, ut recte observat Eminentissimus Baronius ad 26. Septembris: *Communiter penes Græcos irrepsit error, dum hunc Cyprianum cum illo Episcopo Carthaginensi confundunt: qui tamen quampluribus differentiis distinguuntur ab invicem, nimirum, patria, gradu, genere, tempore, actis, & loco Martyrii. Fuit & enim hic, de quo agitur, Antiochenus, ex Mago Christianus, inde Diaconus: & una cum Justina sub Euthalmio Præside temporibus Diocletiani in sartagine positus, Nicomediæ Martyrium consummavit; adeo ut ex his pateat, non nisi nomen, & Martyrii titulum hunc habere communem cum Cypriano Episcopo Carthaginensi. Rursus etiam errant, qui hunc passum scribunt temporibus Claudii Imperatoris: nam in ejus Actis testatum habetur, ipsum initiatum sacro Baptismate atque ordine Diaconatus ab Anthimo Episcopo Nicomediæ, quem constat temporibus Diocletiani Imperatoris illi Ecclesiæ præfuisse; ut testatur in primis Eusebius hist. lib. 8. c. 6. & Acta Sanctorum Indes, & Domnæ*. Atque hæc Baroniana censura ad memorata Acta Græca referri debet, in quibus Cyprianus iste Justinæ in Martyrio socius, & ab Anthimo Nicomediæ Episcopo Diaconus ordinatus dicitur, & Nicomediæ sub Claudio Imperatore passus, & unus idemque cum Carthaginensi Episcopo fingitur. At vero Synaxaria Græca, quæ de SS. Cypriano & Justina leguntur tum in Menologio Basiliano, tum in Menæis Græcorum, nihil horum habent, sed in illis Martyrium eorum hisce plane verbis refertur. *Cyprianus sapiens Pontifex, Decio imperante, Antiochiæ Syriæ natus, primum Philosophus erat, & Magicis artibus apprime eruditus; sed postea Christianus hac ratione factus est. Justinam Virginem in eadem urbe, quæ ab Optato Episcopo baptizata fuerat.* (Hæc Menologii Basiliani verba a Synaxario Menæorum absunt.) *Græcus qui-*

quidam, Idas (al. Aglaidas) *dictus, ardenter amabat. Sed quum voti sui compos fieri non posset, confugit ad Cyprianum, rogans eum, ut Magicis artibus Justinam ad sibi consentiendum induceret. Quum vero Cyprianus fornicationis Dæmones ad sollicitandam virginem tertio destinasset, ejus tamen animum expugnare nequivit, qua fundendis ad Deum precibus semper intenta erat. Sed ipse potius a postremo, quem miserat Dæmone, correptus, intellexit, vanam ac futilem esse magicam artem. Quamobrem combustis libris, baptizatus est: cumque in virtute progressum fecit, ut Episcopus ordinatus fuerit, multosque Christi fidem docuerit. Tandem una cum Justina comprehensus a Damasci Præfecto, pro Christo decollatus est.* Addunt Menæa: comprehensum Cyprianum unacum Justina a Damasci Præfecto, & post varia tormenta, Nicomediam utrumque abductum, ibi sub *Decio* fuisse decollatum. *Decium* quoque habent Acta Arabica; quamquam adjungant, *Cyprianum* ab Anthimo Episcopo ordinatum Diaconum, & Presbyterum, & Episcopatus sui Vicarium, ac demum post Anthimi obitum, ejus loco creatum Episcopum. Photius in Bibliotheca Cod. 184. describit Acta horum Sanctorum, composita ab Eudocia Augusta: in quibus Cyprianus post Anthimum Antiochiæ Episcopatum administrasse dicitur, & sub Diocletiano Martyrium subiisse. Adeo corrupta sunt omnia Acta, ut emendatione indigeant.

XXVI. *Historia Imaginis Deiparæ, quæ in Saidanaia colitur.* [illegible] fol. 195. Initium, [illegible] Juverit huc referre quæ nos de eadem Deiparæ Imagine scripsimus Tom. IV. de Imaginibus Christi Domini, ejusque Sanctissimæ Matris Virginis Par. I. cap. X. Sect. VI. in hæc verba. *At vero omnium, quæ in Syria nunc exstant Imaginum Deiparæ celeberrima ea est, quæ in sacro Monialium Græci Ritus Saidanaiæ Monasterio religiosissime servatur & colitur. Imago illa Anno Græcorum* 1212. [*Christi* 901. *quemadmodum in ejus historia Arabica narratur*] *a Theodoro Monacho in gratiam Mariæ Abbatissæ, Hierosolymis in eum locum est translata. Locus autem in vertice collis est situs, ubi perantiqua Deiparæ Ecclesia, & juxta Ecclesiam Cœnobium Sanctimonialium feminarum in ipso collis ascensu; paulo vero infra adjacet Monasterium virorum, qui una cum ejus loci Episcopo habitant. Sacram Liturgiam, & alia Divina omnia Episcopus ille cum Monachis Græco Ritu, sed Syriaca olim, nunc Arabica lingua, in Templo Deiparæ, Monialibus celebrat: res tamen Monasterii ejusque bona curat Abbatissa unacum Primatibus vicini cujusdam oppidi, quod Maalulam vocant. Antiochenus Græci Ritus Patriarcha, qui Sedem Damasci dudum fixit, supremam in hoc Cœnobium potestatem exercet. Anno Chr.* 1715. *mense Octobri, quo anno Saidanaiæ Ecclesiam & circumposita Virorum atque Mulierum Monasteria visitavi, Antiochenus quidem Damasci Patriarcha erat Cyrillus optimus senex, patria Alepensis; Episcopus autem illius loci Gerasimus, vir simplex & rectus, qui non solum Arabice, sed etiam Syriace loquebatur: Thecla vero Cœnobii Abbatissa: a quibus perhonorifice acceptus, nonnullis etiam Codicibus manuscriptis Syriacis donatus sui, qui plurimi ad Ecclesiæ Græcæ Ritum spectantes, in quodam Templi angulo, blattis tineisque permissi jacebant.. Mons ille abest Damasco ad Orientem decem fere milliariis Italicis.* In Syriacis Codicibus, qui ab hominibus Græci Ritus sunt descripti, vocatur Syriace [illegible] *Saidanaei*: nunc Arabice صيدنايا *Saidanaia*, quasi dicas *Sidonius*: a Sidoniis fortas-

fortasse conditus, vel inhabitatus locus. Monasterium illud unacum Oratorio Deiparæ dicato, olim ædificatum, Miraculorum Deiparæ fama, & fidelium pietate, paulatim ita crevit, ut in Sedem Episcopalem, subjectis ei finitimis oppidis, quorum Maalula, ut diximus, caput est, erectum fuerit. Porro Translationis illius sacræ Imaginis historiam, e Latinis quoque complures descripsere, licet in Epocha ab Arabica, quam heic habemus, narratione nonnihil discrepent: nam Codex noster Arabicus id factum refert anno 901. illi vero anno 870. Et primus quidem *Arnoldus Abbas Lubecensis*; alter vero *Matthæus Paris* Monachus Anglus. Itaque Arnoldus Abbas Lubecensis hæc habet de Imagine Deiparæ, non *Damascum*, uti Baronius ad ann. 870. num. 63. perperam scribit, sed *Saidanaiam* translata, quam ipse Arnoldus vidit, quum peregrinatus est in Palæstinam. „ Item a Damasco ad tria (*leg. Decem*) millia est locus quidam in montibus situs, qui *Saidaneida* vocatur, „ & a Christianis inhabitatur. Et est ibi Ecclesia in rure sita, & in honorem „ gloriosæ Virginis dedicata, in qua Moniales Virgines duodecim, & Mo- „ nachi octo assidue Deo serviunt & Beatæ Virgini. In qua Ecclesia vidi Ta- „ bulam ligneam ad mensuram unius ulnæ longam, & latam ad modum „ dimidiæ ulnæ, retro Altare, in muro Sanctuarii, in fenestra positam, & „ ferro laquealiter cancellatim firmatam. In qua Tabula effigies Beatæ Vir- „ ginis aliquando depicta fuit; sed nunc (quod dictu mirabile est) Pictura „ super lignum est incarnata, & oleum odoriferum super odorem balsami „ incessanter ex ea manat. De quo oleo multi Christiani, Saraceni, & Ju- „ dæi de diversis languoribus sæpe liberantur. Et nota, quod oleum illud „ nunquam imminuitur, quantumcumque inde accipiatur. Nec prædicta Ta- „ bula a quoquam tangi audetur, videri autem omnibus hominibus concedi- „ tur. Oleum vero illud a Christiano religiose conservatur, augmentatur, „ & quum pro quocumque cum devotione & fide sincera sumptum fuerit, „ pro honore Sanctæ Virginis... Commissisque Solemnitatibus, indubitan- „ ter impetrabitur. Ad hunc locum in Assumptione, & die gloriosæ Nati- „ vitatis suæ, omnes Saraceni illius provinciæ una cum Christianis, causa „ orandi, confluunt. & Saraceni Ceremonialia illic sua offerunt cum maxi- „ ma devotione. Nota, quod hæc Tabula Constantinopoli facta, & depicta „ fuit. Tunc temporis quædam Abbatissa supradicti loci, causa orationis, „ Hierusalem descenderat, & impetrata Tabula a Patriarcha Hierosolymita- „ no, eam secum ad Ecclesiam sibi commissam transportavit. Fuit autem hoc „ Incarnationis anno octingentesimo septuagesimo. Sed postea per multa tem- „ pora cœpit oleum sacrum ex ea manare. „ Hucusque Arnoldus Abbas Lubecensis. Audiamus nunc Matthæum Parisium, ex occasione Miraculi, quod anno Chr. 1204. contigit, de ea Imagine hæc narrantem. „ Eodem anno (1204.) „ feria tertia ante Paschalem solemnitatem, contigit Miraculum omni laude „ dignissimum, de oleo Imaginis Matris Dei apud Sardenai (*Saidanaiam*) „ in hunc modum. Accidit in carcere militum Christianorum in castro Dama- „ sceno, quod miles quidam extraheret de armario suo fiolam (*phialam*) „ unam, in qua posuerat de oleo, quod de Iconia [*Icone, seu Imagine*] Dei „ Genitricis apud Sardenai distillat. Sed quum diligenter fiolam illam in- „ spexit, in qua oleum reposuerat, lucidissimum, & velut aquæ fontis per- „ spicuum, apparuit in ea oleum incarnatum, sed in duas partes divisum. „ Hærebat namque jam pars olei in inferiori parte fiolæ, & altera superio- „ ri. Mi-

„ ri. Miles autem accipiens cultellum suum, voluit conjungere partem superiorem cum inferiori: sed continuo, ut acies cultelli oleum illud incarnatum tetigit, videntibus Capellanis, militibusque captivis, & cæteris universis, guttæ sanguinis inde, cunctis admirantibus, effluxerunt. *Pergit Parisius originem Imaginis describere*. Et quoniam plerique de hac Matris Dei Imagine veritatem ignorant, dignissimum est, ut quam habuit originem, ad laudem ejusdem Matris Dei, nescientibus referamus. Fuit apud Damascum Metropolim Syriæ civitatem venerabilis quædam Matrona, quæ Sanctimonialis habitum suscipiens, Deo devotissime servire studebat. Et ut liberius Divinis vacaret obsequiis, civilem declinans tumultum, sex [*imo Decem*] ab urbe prædicta milliariis, ad locum Sardenai appellatum recessit. Ibique domum sibi & Oratorium in honorem Sanctæ Dei genitricis Mariæ ædificans, hospitalitatis officium devote peregrinis & pauperibus exhibebat. Contigit autem Monachum quemdam de urbe Constantinopolitana, orationis gratia, & sacra Hierusalem loca visitandi, venire: qui a Sanctimoniali præfata in hospitium est charitative receptus. Quem quum cognovisset ad sanctam tendere civitatem, rogavit eum humiliter & devote, ut rediens adferret secum de sancta civitate Hierusalem Iconiam quandam, id est, quamdam Tabulam depictam, quam in Oratorio suo poneret, & quæ sibi oranti, Dei genitricis Imaginem repræsentaret. Ille vero fideliter promisit, se Iconiam illi delaturum. Qui quum Hierosolymam pervenisset, expletis orationibus suis, sui immemor promissi, redire disposuit. Quumque iter arripiens, a civitate fuisset egressus, ecce vox emissa de Cælo dixit ad eum: Quomodo siccine redis? Ubi est Iconia, quam te Sanctimoniali daturum promisisti? Et tunc promissi memor Monachus effectus, in civitatem reversus est. Et veniens ad locum, ubi Iconiæ vendebantur, unam, quæ sibi placuit, comparavit, & secum rediens portavit. Et quum venisset ad locum, qui *Gith* appellatur, ubi leo ferox & hominum devorator in spelunca latebat; Monacho venienti occurrens, humiliter cœpit lambere pedes ejus: & sic divina eum protegente gratia, illæsus evasit. Deinde latronum perpessus insidias, quum manus in eum violentas extendere decrevissent, Angelica eos voce increpante, adeo perterriti sunt, quod nec loqui, nec se movere aliquatenus potuerunt. Tunc Monachus Iconiam, quam tenebat diligenter inspiciens, aliquid divinæ virtutis in ea latere cognovit. Et secum deliberans, ut Iconiam ad suam deferret patriam, Sanctimonialem defraudando, inaniter laborabat. Tunc veniens ad Achon civitatem, navim intravit, volens repatriare, si posset. Quumque dies aliquot velis cucurrissent patentibus, ecce subito tempestate suborta, adeo periclitare cœperunt, ut singuli quæ sua erant, in mare projicerent. Monachus autem quum suum sacculum inter alios vellet undis committere, dixit ad eum Angelus Domini: Vide, ne feceris; sed leva Iconiam manibus tuis, vehementer ad Dominum, qui Angeli obtemperans jussionibus, Iconiam in altum levavit: & continuo tempestas quievit. Ignorantibus autem illis quo pergerent, ad Achon civitatem reversi sunt. Tunc Monachus de Imagine Dei intelligens voluntatem, suisque promissionibus satisfacere cupiens, ad Sanctimonialem rediit: & ab ea beneficium hospitalitatis suscepit. Ignotus tamen ei erat propter frequentiam: & ideo Iconiam ab eo non requisivit. Monachus vero hoc

„ ipsum

„ ipsum advertens, cogitavit cum Iconia ad propria remeare. Mane autem „ facto, quum abeundi licentiam impetrasset, gratia orationis, Oratorium intravit: & quum facta oratione exire voluit, ostium invenire non potuit. „ Ponens ergo quam tenebat Imaginem super Altare Oratorii, ostium vidit apertum: & quum iterum assumpta Iconia, ab Oratorio exire moliretur, qua egrederetur non invenit. Videns tandem Monachus circa Iconiam Divinam virtutem, posuit eam in Oratorio super Altare; & rediens „ ad Sanctimonialem feminam, omnia per ordinem retulit, quæ de Iconia „ mirabiliter, ut superius relatum est, gesta sunt. Dixit ergo, Divinam esse „ voluntatem, ut Iconia ibi remaneret, & debito ibidem veneraretur obsequio. Accepit ergo Imaginem Sanctimonialis, benedicens Dominum ejusque Genitricem de omnibus, quæ sibi Monachus revelavit, Monachus quoque in eodem loco residuum vitæ suæ peragere decrevit propter virtutes, „ quas Dominum fecisse cognoverat per Imaginem suæ Sanctæ Genitricis. „ Cœpit Iconia deinceps valde ab omnibus venerari, & cœperunt omnes in „ ea Dei magnalia admirari. His ita gestis, femina Sanctimonialis locum „ præparans, ut sibi videbatur, honestiorem, in quo Imaginem poneret, rogavit Presbyterum quemdam, tamquam se digniorem, & morum honestate præditum (ut credebat) ut vestibus sacris indutus, ad Imaginem „ accederet, & eam ad locum prænominatum transferret. Ille autem verebatur nimis eam tangere: quia a tempore illo, quo super Altare posita „ fuerat, sudare cœpit, & liquorem Olei lucidissimum emittere non cessavit. Quam desudationem femina Sanctimonialis prius cum sindone munda detergens, postea vasculum paravit æneum, & liquorem recepit. „ Quem quum in nomine Domini ejusque Genitricis infirmis tribuisset, a „ variis languoribus illico sanabantur, & hucusque sanantur. Presbyter autem prædictus ad Imaginem temere accedens, & ut eam transferret, protinus, quum liquorem ex ea manantem tetigit, arefactæ sunt ejus manus, „ & post triduum migravit ad Dominum. Postea vero nullus præsumpsit Imaginem, præter solam Sanctimonialem, tangere, vel eam de loco movere. Tunc femina religiosa subter Imaginem vasculum præparavit vitreum, in „ quo liquor ab Imagine reciperetur, & infirmorum necessitatibus servaretur. „ Procedente denique tempore, res dictu mirabilis contigit, & hactenus inaudita. Nam Imago præfata, admirantibus cunctis, cœpit paulatim mammillas carnis emittere, & mirabiliter carne vestiri. Unde hucusque a mammillis deorsum carne videretur induta, a quo liquor ille incessanter distillat. „ Quem liquorem Fratres Templi ad domos suas deferunt, quum inducias habent a Paganis, ut peregrinis orationis gratia adventantibus inde distribuant, „ qui honorem Dei genitricis in diversis mundi partibus reverenter attollant. „ Sunt autem Monachi in quadam Monasterii parte Divinum agentes officium; „ sed dignitas, & magisterium Sanctimonialium est, propter reverentiam „ prædictæ mulieris, quæ locum illum prius inhabitavit, & in honorem Sanctæ Mariæ Dei genitricis Oratorium fabricavit. „ Denique idem Parisius narrat, Soldanum Damascenum per eam Imaginem visum recepisse. „ Contigit (inquit) in illis diebus, Soldanum Damascenum, qui monoculus fuerat, „ oculo, qui restabat, infirmari, ut visum penitus amittens, cæcus effectus sit. „ Qui audiens de Imagine memorata, per quam Deus tanta operabatur Miracula, venit ad locum, & Oratorium intravit: & licet paganus esset, fidem in „ Domi-

„ Domino habuit, quod per Imaginem suæ Genitricis sibi sanitas redderetur: & procidens in terram, diu prostratus oravit. Surgens autem ab oratione, vidit ignem in lampade ardentem, quæ ante Imaginem Dei genitricis Mariæ pendebat, & visum se recepisse gavisus est. Glorificavit ergo Dominum, & omnes, qui hoc cum ipso viderunt. Et quia primo lucem viderat in lampade coruscantem, vovit Domino votum, quod annuatim deinceps daret sexaginta metretas olei ad luminaria ejusdem Oratorii, in quo per merita beatæ Dei genitricis visum receperat. „ Hactenus Parisius. Jacobus autem Vitriacus Parisio antiquor, & Arnoldo Lubecensi fere æqualis, ineunte libro tertio Hierosolymitanæ historiæ, disertam & ipse Imaginis Deiparæ in Saidanaia mentionem fecit; sic tamen, ut Arnoldi, non Parisii narrationem de illius origine confirmet. Verba ejus sunt hæc. „ A Damasco ad quatuor milliaria (*leg. Decem*) est quidam locus in montibus situs, in quo est Ecclesia B. Virginis Mariæ insuper ædificata, in qua sunt duodecim Moniales, & octo Monachi. Hic locus Sardinia (*Saidanaia*) appellatur. In hac Ecclesia Tabula est lapidea (*imo, lignea*) ad mensuram unius ulnæ longa, & lata ad modum dimidiæ ulnæ. In hac Tabula est depicta Imago Virginis Mariæ. Hæc Imago super lignum fuit incarnata, effundens oleum odoriferum super odorem Libani: quo liniti, diversis languoribus curati sunt: & oleum nunquam minuitur, quantumcumque inde accipitur. Oleum hoc a religioso quodam Christiano servatur, augmentatur pro quacumque infirmitate, vel re, ipse voluerit. Si cum devotione & fide sincera sumptum fuerit, pro honore Virginis perpetuæ cum Missarum solemnitatibus, impetratur indubitanter. Ad hunc locum in Assumptione & Nativitate B. Virginis Mariæ omnes Saraceni illius provinciæ, causa orandi, confluunt, & suas ceremonias & oblationes offerunt cum magna devotione. Hæc Tabula Constantinopoli facta fuit, & depicta, & a quodam Patriarcha Hierosolymitano in Hierusalem translata. Hanc Tabulam petiit quædam Abbatissa prædicti loci, & impetravit, & secum detulit. „ Vides, Vitriacum sua ex Arnoldo fere verbatim mutuari: quæ tamen narratis per Parisium non conveniunt. E contrario Bzovius ad annum 1203. num. 18. ex Westmonasteriensi in Flor. Hist. ad Parisii narrationem accedit in hæc verba. „ Eodem tempore oleum cœpit emanare miraculose a quadam Imagine B. Mariæ de Sardenai, quod Miraculum etiam multos Saracenos ad fidem Catholicam vocavit, & multis languidis contulit sospitatem. Soldanus etiam Damascenorum; penitus cæcus effectus, invocato B. Mariæ Virginis auxilio, infusione olei illius, visus sui claritatem suscepit: ac sexaginta metretas olei annui redditus dedit ad lumen faciendum ante Altare B. Virginis: scilicet, ut lumen redderet pro lumine: & quia primum ex quo lumen recepit, lampadem vidit lumine coruscantem. Ex illo tempore ad Natale sequens, cœpit uberius oleum a prædicta Imagine stillatim eliquare, & oleum illud in anno consequenti in carnem solidari. Quo anno Miraculis de oleo emanante ab Imagine B. Mariæ de Sardenai crebrescentibus, eoque oleo tum Saracenorum Soldano curato, tum ipso in carnem solidato, fama celebris in Oriente fidem Catholicam solidavit. „ Alii igitur aliter de translatione illius Imaginis in montem Saidanaiæ scripsere. Verum genuina ejus rei historia ex Arabico textu est petenda, cui textui Parisius præ ceteris pressius inhæret; adeoque

que fidem plus reliquis Latinis scriptoribus meretur. Neque enim ea Imago Constantinopoli depicta & Hierosolymam delata est; neque ab Abbatissa Hierosolymam profecta, in Saidanaiam invecta: sed a Theodoto Monacho Hierosolymis pretio comparata ibi, ubi Imagines vendebantur, & ad Abbatissam eo, qui a Parisio juxta textum Arabicum narratur, modo in Saidanaiam deportata fuit. Ceterum quod eadem Imago *a mamillis deorsum carne induta dicitur, unde liquor ille incessanter hucusque*, (id est, usque ad annum 1259. quo Parisius scribebat) *distillat*: utcumque id olim se habuerit; certe temporibus nostris Sanctimoniales quidem illæ, & Monachi in vicino Cœnobio habitantes, sed & Damasceni Christicolæ, non cessant buccis crepantibus idem ipsum de illa sacra Imagine jactare, quam proinde Arabice الايقونة المتجسدة *Iconem Incarnatam* vulgo adpellant: verum ego neque illam vidi incarnatam, neque oleo, aut alio humore manantem, sed Imaginem aliarum Imaginum simillimam, in tabula depictam, antiquitate quidem commendatam, ac propter Prototypum, Beatam nempe Dei genitricem Mariam, a populis merito in veneratione & honore cultuque habitam, & habendam.

XXVII. *Narratio de Marco Abbate*, qui vitam anachoreticam egisse dicitur, in monte Tarmaka, ab urbe Alexandria dissito itinere viginti quinque dierum, & posito ultra Æthiopiam supra Oceanum. Inter fabulas numeranda. [illegible] fol. 201. Initium. [illegible] Eadem fabulosa narratio exstat in Catalogo Codicum Mss. Bibliothecæ Regiæ Parisiensis Tom. 1. Cod. CLVIII. num. 13. *Historia Marei Monachi*.

XXVIII. Homilia in illud, *Multi sunt vocati, pauci vero electi*. [illegible] fol. 208. Initium. [illegible]

XXIX. Signa, quibus Prædestinati a Præscitis in hoc mundo dignoscuntur. [illegible] fol. 217. Init. [illegible]

XXX. *Sancti Ephræm* Sermo de lucta spirituali cum Diabolo. [illegible] fol. 226. Initium. [illegible] Hic Sermo neque inter Græco-Latinos, neque inter Syriaco-Latinos, qui a nobis editi sunt, habetur.

Adnotatio Librarii, fol. 245. [illegible] *Explicit die 16. mensis Nisan (Aprilis) Anno Domini 1676. Alepi*.

XXXI. *S. Isaac Syri* Sermo de contemtu mundi. [illegible] fol. 246. Initium. [illegible] De quatuor caussis, sive occasionibus peccatorum. Hic quoque Sermo non exstat inter editos.

Adnotatio Librarii, fol. 256. [illegible]

[Syriac text] *Explicit feria sexta, mense Octobri, Anno Domini 1667.*

XXXII. Historia Sanctæ *Theclæ Protomartyris*, Discipulæ Sancti Pauli Apostoli: [Syriac text] fol. 256. a t. Init. [Syriac text] Hæc Sanctæ Theclæ Acta exstant Græce Cod. Vat. 797. pag. 94. Cod. 866. pag. 27. Cod. 1190. pag. 1215. Init. Ἀναβαίνοντος παύλου εἰς Ἰκόνιον. Quæ Acta Græce & Latine primus edidit Johannes Ernestus Grabe in Spicilegio Patrum Tom. I. pag. 95. Oxon. 1698. in 8. recus. Anno 1714. in 8. Locum ab illo omissum vulgavit Thomas Hearne in Adpendice ad Johannis Lelandi Collectanea Tom. VI. pag. 68. 69. Oxon. 1715. in 8. Sed de his aliisque Sanctæ Theclæ Actis legenda est Eminentissimi Baronii censura ad 23. Septembris, quo die a Latinis colitur, quum Græci & Syri ejusdem Sanctæ Protomartyris memoriam die sequenti venerentur.

XXXIII. Historia *Sancti Alexii, viri Dei.* [Syriac text] fol. 262. Initium. [Syriac text] Vide supra Cod. Syr. CXCIX. fol. 23. ubi duplex S. Alexii Vita laudatur, quarum in prima dicitur Edessæ mortuus: in altera, Romæ diem clausisse in ædibus paternis. Hæc autem Arabica Vita eum secunda convenit: & ad ejus calcem narratur, Sanctus Alexius ad Superos migrasse, [Syriac text] *Temporibus Honorii & Arcadii Imperatorum Orthodoxorum filiorum magni & sancti Imperatoris Theodosii, nec non diebus Innocentii Pontificis Romani*, &c.

CCIII.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 230. Syriacis literis, sed Arabico sermone exaratus, inter Arabicos Vaticanos Codices olim Decimus septimus: quo continentur.

I. S. Pauli Apostoli *Epistolæ* XIV. nimirum, Epistola ad Romanos, f. 1. [Syriac text] Initium. [Syriac text] In fine fol. 44. [Syriac text] *Explicit Epistola prima, quæ est ad Romanos, scripta Corinthi, & missa per Phœben sororem Ministram Ecclesiæ Cenchrorum.*

II. Ad Corinthios prima. [Syriac text] fol. 45. Initium. [Syriac text] In fine fol. 88. [Syriac text] *Explicit Epistola I. ad Corinthios, scripta Ephesi, & missa cum Timotheo, & Stephana, & Fortunato, & Achaico.*

III. Ad Corinthios II. [Syriac text] fol. 88. Initium. [Syriac text] In fine fol. 114. [Syriac text] *Explicit Epistola II. ad Corinthios, scripta Philippis Macedoniæ, & missa per Titum & Lucam.*

IV. Ad

IV. Ad Galatas. [illegible] fol. 114. a terg. Initium. [illegible] In fine fol. 128. [illegible] *Explicit Epistola ad Galatas scripta Romæ, & missa cum Tito Discipulo.*

V. Ad Ephesios, [illegible] fol. 128. Initium. [illegible] In fine fol. 141. [illegible] *Explicit Epistola ad Ephesios, scripta Romæ, & missa cum Tychico.*

VI. Ad Philippenses. [illegible] fol. 141. Initium. [illegible] In fine fol. 151. [illegible] *Explicit Epistola ad Philippenses, scripta Romæ, & missa cum Timotheo, & Epaphrodito.*

VII. Ad Colossenses. [illegible] fol. 151. Initium. [illegible] In fine fol. 150. a tergo. [illegible] *Explicit Epistola ad Colossenses, scripta Romæ, & missa cum Tychico, & Onesimo, & Marco.*

VIII. Ad Thessalonicenses I. [illegible] fol. 160. Initium. [illegible] In fine fol. 168. [illegible] *Explicit Epistola prima ad Thessalonicenses, scripta Athenis, & missa cum Timotheo & Silvano.*

IX. Ad Thessalonicenses II. [illegible] fol. 168. Initium. [illegible] In fine fol. 171. [illegible] *Explicit Epistola II. ad Thessalonicenses, scripta Laodiceæ, & missa cum Tychico.*

X. Ad Timotheum I. [illegible] *Estque numero Decima; in versione autem Coptica, Undecima*, fol. 172. Initium. [illegible] In fine fol. 183. [illegible] *Explicit Epistola I. ad Timotheum, scripta Athenis, & missa cum Tito.*

XI. Ad Timotheum II. [illegible] *Estque numero Undecima, & in versione Coptica Duodecima*, fol. 183. Initium. [illegible] In fine fol. 190 a t. [illegible] *Explicit Epistola II. ad Timotheum, scripta Romæ & missa cum Onesimo.*

Adnotatio Librarii, fol. 190. a t. [illegible] *Rogatur unusquisque frater, qui in hunc Librum inciderit, ut memoriam peragat scriptoris humilis Rabban Ephram, ejusque matris & patris, & fratrum, quorum misereatur Deus, Amen, Exaratus est*

tus est die decimaquarta mensis Elul (Septembris] *Anno Græcorum* 1887. (Christi 1576.) *in urbe Ægypti Cairo* ; *Librarius autem est oriundus ex urbe Mardin* , *in regione Orientis posita* .

XII. Ad Titum , estque juxta versionem Copticam Epistola Undecima · [illegible] f. 191. Initium . [illegible] In fine , fol. 195. a terg. [illegible] *Explicit Epistola ad Titum in urbe Nicæa scripta* , *& missa cum Artema ejus Discipulo* .

XIII. Ad Philemonem ; estque juxta versionem Copticam Epistola Decima quarta . [illegible] f. 195. a t. Init. [illegible] In fine f. 197. a t. [illegible] *Explicit Epistola ad Philemonem* , *scripta Romæ* , *& missa cum Onesimo* .

XIV. Ad Ebræos : estque , juxta versionem Copticam , Epistola Decima tertia. [illegible] fol. 198. Initium , [illegible] In fine fol. 229. a tergo . [illegible] *Explicit Epistola ad Ebræos*, *scripta in Italia*, *& missa cum Timotheo*. *Laus Deo* , *qui opem tulit ad scribendum absolvendumque hunc Librum* , *Sabbatho* , *die septima mensis Tesri prioris* (Octobris) *Anno Græcorum* 1887. Ubi notandum , aut mendum esse in anno Græcorum 1887. (Si enim mense Septembri in cursu erat annus 1887. sequitur , juxta Syrorum Epocham , mense Octobri inchoatum fuisse annum 1888. nam annus Syrorum incipit mense Octobri , uti est notum :) aut hunc Librarium juxta Græcorum Epocham , annos Græcorum a mense Septembri inchoasse : adeoque tam mense Septembri , quam Octobri annum Græcorum 1887. respondere anno vulgari Christi 1575.

Adnotatio Librarii , fol. 230. [illegible] *Explicit hic præstantissimus Liber Epistolarum Pauli per manum humillimi Servorum Dei* , *Rabban Ephræm* , *qui nomine quidem* , *non reipsa* , *est Monachus & Presbyter* , *filius quondam Danielis* , *de custodita a Deo civitate Mardin* , *oriundus autem ex familia Cazlacanta* , *id est* , *Recta* : *idque die* 7. *mensis Tesri prioris* , (Octobris) *anno Alexandri Græci* 1887. *in urbe Ægypti Cairo* ; *diebus magnorum Patrum nostrorum* , *Patriarchæ Davidis* , *& Maphriani Pilati* ; *quorum precibus juvemur* , *Amen* . *Exaratus est autem*

autem hic liber Epistolarum Pauli, pro filio pio, ac religioso Diacono Josepho, filio quondam Presbyteri Michaelis de urbe Emesa & pro quo scriptus fuit, ut nempe illum evolveret, eoque proficeret. Nemini igitur fas esto, per Deum, neque per Angelos ejus, aut Patres Sanctos, sive Presbyter sit, sive Diaconus, sive Monachus, aut laicus, extrahendi illum de domo ejus, furti caussa, aut occultandi illum ergo. Siquis vero hanc definitionem transgredi ausus fuerit, eumque Librum a domino suo abstulerit, aut Adnotationem istam expunxerit; anathematizatus esto a Deo, & ab omnibus Patribus: & lepra Giezi involvat eum, omnesque, qui operam suam eum illo adsurripiendum eum contulerint. Amen. Amen. Porro qui a Librario laudantur, David nempe Patriarcha, & Pilatus Maphrianus, eorum disertam mentionem fecimus in Catalogo Patriarcharum Jacobitarum Tom. 2. Biblioth. Orient. pag. 482. num. 68. & 69. nam Davidem defunctum, in Patriarchatu excepit *Pilatus*.

C C I V.

Codex in 4. bombycinus, foliis 200. constans; exaratus sermone Arabico, sed literis Syriacis Nestorianis, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Quintus: quo continentur.

I. Eliæ Metropolitæ Nisibis, Tractatus de Mundi creatione, deque Deo Trino & Uno. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Vivebat Author anno Græcor. 1332. Christi 1021. ejusque inter Syros scriptores disertam fecit mentionem Ebedjesus Sobensis in Catalogo, Tom. 3. Bibl. Orient. pag. 266. ubi etiam Arabice plura eundem scripsisse docet, his verbis. [illegible] *Nec non Epistolas scriptas Syriace & Arabice*. Et hujus quidem Tractatus, sive Epistolæ Arabicæ de Conditu mundi, deque Unitate & Trinitate Dei, ex Abulbarcato in synopsi Scriptorum Cap. 7. testimonium produximus Tom. 3. cit. pag. 270. In fine, fol. 25. dum Author Personam & Naturam exponere conatur, hæresim suam Nestorianam prodit, duas in Christo Personas unitas esse asserens, his verbis. [illegible] *Et factus est per conjunctionem duarum Substantiarum, & per unionem duarum Personarum, unus Christus*.

II. *S. Johannis Chrysostomi*, Homilia de observatione diei Dominicæ. [illegible] fol. 25. a terg. Initium. [illegible]

III. Ejusdem *S. Johannis Chrysostomi*, Homilia de Pœnitentia. [illegible] fol. 33. Initium. [illegible]

IV. *Homilia* Arabica, interjectis versibus Syriacis, recitanda secunda die a depositione Defuncti. [illegible]

[illegible] fol. 39. a t. Initium. [illegible]

V. Altera Homilia recitanda die tertia a depositione Defuncti. [illegible] Opus *Eliæ Catholici*, hoc est, Patriarchæ Nestorianorum, hujus nominis *Tertii*, fol. 45. a terg. Initium. [illegible]

VI. Homilia recitanda in depositione Patriarchæ defuncti. [illegible] fol. 50. Initium. [illegible]

VII. Homilia recitanda in depositione Episcopi. [illegible] fol. 55. Initium. [illegible]

VIII. Homilia recitanda in depositione Presbyteri, Ecclesiæ Ministri, id est, Parochi. [illegible] fol. 59. [illegible]

IX. Homilia recitanda in depositione Presbyteri Doctoris. [illegible] fol. 68. Initium. [illegible]

X. Homilia recitanda die tertia a depositione Diaconorum, & Virorum principum. [illegible] fol. 72. Initium. [illegible]

XI. Homilia recitanda in depositione cujuslibet defuncti. [illegible] fol. 76. Initium. [illegible]

XII. *Eliæ Patriarchæ*, Oratio dicenda ad Monumentum: aut ubicumque libuerit. [illegible] fol. 80. a terg. Initium. [illegible]

XIII. Altera Oratio ad Monumentum: aut ubi libuerit, die tertia dicenda. [illegible] fol. 85. a terg. Initium. [illegible]

XIV. Oratio paracletica pro defunctis in Exequiis Doctorum, id est, Patrum, Presbyterorum, & Diaconorum. [illegible] fol. 92. a terg. Initium. [illegible]

XV. Oratio dicenda ad Monumentum, aut ubi libuerit, pro defuncto; opus *Eliæ Patriarchæ*. [illegible] fol. 98. a terg. Initium. [illegible]

XVI. Oratio dicenda die tertia ad Sepulcrum; opus *Eliæ Patriarchæ*, *filii Hadithensis*. [illegible] f. 101. a t. Initium. [illegible]

XVII. Ejusdem *Eliæ Patriarchæ* altera Oratio. [illegible]

[illegible] fol. 106. Initium . [illegible]

XVIII. Ac:lamationes pro Rege, pro Patriarcha, & pro Episcopo. [illegible] fol. 108. a terg. Initium. [illegible]

XIX. Precatio pro Defuncto die tertia depositionis. [illegible] f. 110. a terg. Initium. [illegible]

XX. Paracletica Oratio ad Affines Defuncti. [illegible] fol. 117. Initium. [illegible]

XXI. Parænesis post officium Defuncti. [illegible] fol. 123. Initium. [illegible]

XXII. Carmen *S. Isaac* de Christi Divinitate & Humanitate, in Arabicum conversum, fol. 124. a terg. Initium. [illegible]

Adnotatio Syriaca, fol. 126. [illegible] *Vixit autem Lazarus, postquam e sepulcro surrexit, sexdecim annos cum dimidio, & factus est Cypri Episcopus. Filius vero Centurionis postquam illum Dominus sanavit, vixit annos septuaginta. Filia autem Jairi postquam a Domino resuscitata fuit, vixit annos triginta septem.* [illegible] *Atque hæc Arabice scripta erant in quodam libro Eliæ Metropolitæ Nisibis.*

XXXIII. Carmen *Ebedjesu Sobensis*, fol. 126. Initium. [illegible]

XXIV. *Johannis Bar-Maadani* Patriarchæ Syrorum Jacobitarum, Carmen Syriacum metro dodecasyllabo de Anima: inscriptum, *Avis*. [illegible] fol. 126. a terg. Initium. [illegible]

XXV. Ejusdem *Bar-Maadani* Carmen Syriacum de excellentia originis Animæ, deque ejus vilitate post prævaricationem. [illegible] fol. 132. a terg. Initium. [illegible]

XXVI. Ejusdem *Bar-Maadani* Carmen Syriacum de via Perfectorum, deque diversis Perfectionis gradibus. [illegible] fol. 134. Initium. [illegible]

XXVII. *Gregorii Barebræi*, vulgo *Abulpharagii*, Carmen dodecasyllabum de Sapientia Divina, Syriace. [illegible] fol. 141. Initium. [illegible]

XXVIII. Ejusdem, in idem, fol. 149. Initium. [illegible]

XXIX. *Ebedjesu Sobensis*, Carmina, fol. 149. a t. [illegible]

XXX. *Gregorii Barebræi*, Carmen de laudibus Pastorum, idest, Episcoporum.

[illegible] f. 151. Init. [illegible] porum. [illegible]

XXXI. Canon Syriacus, quod Episcopo non liceat Episcopatum consanguineo relinquere, fol. 153. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 154. [illegible] *Decessit Diaconus Abraham Anno Græcorum* 1844. *die* 19. *mensis Canun posterioris* [Januarii] *Dominica, prima vigilia noctis feriæ secundæ. Dominus eum perfrui faciat Regno suo, Amen.*

XXXII. Historia Monachorum, qui ex India in Mesopotamiam venerunt anno Græc. 1801. [Chr. 1490.] [illegible] fol. 254. a t. Init. [illegible] Hanc Historiam Syriace & Latine evulgavimus Tom. 3. Biblioth. Orient. a pag. 590. ad 599.

XXXIII. Carmen morale dodecasyllabum, anonymo authore, fol. 160. a tergo. [illegible]

XXXIV. Professio Fidei Orientalium Chaldæorum, Arabice, cum expositione Symboli Nicæno-Constantinopolitani. Exarata vespere Nativitatis Domini, Anno Græcor. 1902. fol. 161. a t. Initium. [illegible] Ad oram habetur hæc Adnotatio. [illegible] *Ut primum Sanctus Pater Mar Denha Magnus ad Catholici dignitatem est evectus, advenerunt literæ a Patriarchis Occidentis scriptæ, quibus significabatur, ut illos de Orientalium fide certiores faceret; quo nempe, coacta Synodo, universos Christi fideles in unam cogerent Ecclesiam. Scriptam igitur in urbe Bagdado fidei Professionem miserunt per pium doctumque Monachum Mar Baricham, cui in mandatis datum fuit, ut illam facto religiosissimo Patri Mar Ananjesu Geziræ Episcopo prius exhiberet. Hic autem Ananjesus quum illam observasset, alterum ejusdem Fidei exemplar adjunxit in sua Diœcesi scriptum probatumque. Utramque igitur Professionem transmiserunt.* Alludit Adnotationis hujusce author ad fidei Professionem, scriptam quidem sub Denha Chaldæorum Patriarcha in urbe Bagdadensi, & confirmatam ab Ananjesu Episcopo in urbe Geziræ, missam autem ad Gregorium XIII. Pontificem Maximum per Hermetem Eliam Archiepiscopum; quemadmodum ex Leonardo Abele Sidoniensi Episcopo narravimus Tom. 4. Biblioth. Orient. pag. CLXVII.

XXXV. Oratio Dominica, Arabice, fol. 167. [illegible] Et Persice, ibidem. [illegible]

XXXVI. Cantus de Passione Domini, Syriace, fol. 167. a terg. Initium. [illegible]

XXXVII. Historia Jonæ prophetæ, ejusque prædicatio in Ninive. Arabice,

[illegible]

[Syriac text] fol. 170. a t. Initium. [Syriac text]

XXXVIII. *Eliæ Patriarchæ Chaldæorum*, Orationes IV. Arabicæ, dicendæ in Sponsalibus. [Syriac text] fol. 180. Initium. [Syriac text]

XXXIX. Quatuor aliæ Orationes Arabicæ, dicendæ in Sponsalibus, quarum author anonymus, fol. 188. Initium. [Syriac text]

XL. Ordo Sponsalium, Arabice. [Syriac text] fol. 200. Initium. [Syriac text] Avulsis aliquot foliis, desideratur finis. Suppleri tamen potest ex Codice Syriaco Amidensi IX. de quo vide Tom. I. Bibliothecæ Orientalis pag. 583.

C C V.

Codex in 4. bombycinus, chartis constans 311. idiomate Arabico, sed literis Syriacis exaratus: inter Codices Arabicos Vaticanos olim Centesimus decimus quartus: quo continetur.

Johannis, sive *Jabiæ*, *Abu-Nasari*, *filii Hariri*, *Tagritensis*, Syri Jacobitæ, Liber inscriptus, *Confirmatio*, seu *Demonstratio articulorum Legis Christianæ*, & *Canonum Apostolicorum*, *juxta statuta nationis Jacobiticæ*. [Syriac text] Liber in Capita XL. tributus. Caput. I. De speciebus Scientiæ. [Syriac text] fol. 1. Initium. [Syriac text]

Cap. II. Quod sit Deus. [Syriac text] fol. 4.

Cap. III. Quod Deus sit unus. [Syriac text] fol. 6.

Cap. IV. Quod Deus sit substantia. [Syriac text] fol. 10.

Cap. V. De Nominibus convenientibus essentiæ Creatoris, eorumque significatione. [Syriac text] fol. 10. a tergo.

Cap. VI. De Attributis Creatoris. [Syriac text] f. 13.

Cap. VII. De Unione. [Syriac text] fol. 21. a tergo.

Cap. VIII. De triplici opinionum differentia circa Unionem. [Syriac text] fol. 28. a tergo. Exponitur, quid Jacobitæ, Nestoriani, & Melchitæ de Incarnatione Verbi sentiant?

Cap. IX. De convenientia Incarnationis, & quod non sit impossibilis. [Syriac text] fol. 32. a tergo.

Cap. X. De peccato Adami. [Syriac text] fol. 39.

Cap. XI. De Lege Mosaica. [Syriac text] fol. 45.

Cap. XII. Quid significet, quum dicimus, Christum advenisse ad salvandos nos a Diabolo, & a morte peccati. [illegible] fol 47.

Cap. XIII. Quid significet, quod Prophetæ non id assequi potuere, ut eam traderent perfectionis Viam, quam Christus tradidit. [illegible] fol. 51. a tergo.

Cap. XIV. De Idiomatibus, sive Attributis, quæ prædicantur de Christo. [illegible] fol. 71.

Cap. XV. Quod lex Christi abroget alias leges, non autem abrogetur ab aliqua lege. [illegible] fol. 76.

Cap. XVI. Collectanea ex dictis. [illegible] fol. 80.

Cap. XVII. Prophetarum Vaticinia de Lege Mosaica, quod per Christum foret abroganda. [illegible] fol. 93.

Cap. XVIII. Quod Vaticinia, superius allegata, jam sint completa, & quod Lex Mosis per Legem Christi sit abrogata; & quod Judæi, nisi Legem Christi amplectantur, a Deo sint reprobati. [illegible] fol. 118. a tergo.

Cap. XIX. Quod Prophetiæ sint amplexandæ, & Miracula sint approbanda. [illegible] fol. 127. a tergo.

Cap. XX. De veritate Legis Christianæ: & quod omnino sit tenenda, & quod Evangelium est genuinum. [illegible] fol. 131. a tergo.

Cap. XXI. De Electione Apostolorum. [illegible] fol. 140. a tergo.

Cap. XXII. De Christi Crucifixione: & Responsio ad Manetem dicentem: Non esse Christum vere crucifixum. [illegible] fol. 150. a t.

Cap. XXIII. Quod Christus vere fuit comprehensus, & crucifixus. [illegible] fol. 159.

Cap. XXIV. De Resurrectione Christi. [illegible] fol. 167.

Cap. XXV. Quid significet illud Christi Domini effatum: Non veni solvere Legem, sed adimplere. [illegible] fol. 173.

Cap. XXVI. De abrogatione Sabbathi. [illegible] fol. 181. a tergo.

Cap. XXVII. De excellentia diei Dominicæ. [illegible] fol. 188. a tergo.

Cap.

Cap. XXVIII. De Circumcisione. [illegible] fol. 190. a tergo.

Cap. XXIX. De Ecclesia. [illegible] fol. 203. a tergo.

Cap. XXX. De Resurrectione Corporum. [illegible] fol. 209.

Cap. XXXI. De Sacerdotio. [illegible] fol. 222. Citat opus fratris sui Abusaad Al-Phadl, filii Hariri, de veritate Sacerdotii. [illegible].

Cap. XXXII. De Chrismate. [illegible] fol. 257.

Cap. XXXIII. De Baptismo. [illegible] fol. 264.

Cap. XXXIV. De Oratione; & Horis Canonicis. [illegible] fol. 271.

Cap. XXXV. De Oratione ad Orientem. [illegible] fol. 283. a tergo.

Cap. XXXVI De Luminaribus, & Incenso. [illegible] fol. 291. a tergo.

Cap. XXXVII. De Jejunio. [illegible] fol. 297.

Cap. XXXVIII. De Eleemosyna. [illegible] fol. 304.

Cap. XXXIX. De Mutuo, & Usura. [illegible] fol. 310.

Cap. XL. De vera abrenunciatione. [illegible] fol. 311. Desideratur finis.

Porro de hujus Jahiæ Abu-Nasari, filii Hariri Tagritensis, ætate, nihil nobis constat. Hoc tamen certum est, eum & Christianum sectæ Jacobiticæ professorem fuisse, & Mose Bar-Cepha Beth-Ramanensi & Mosulano Episcopo posteriorem: illum enim laudat, fol. 278. ubi exponit Orationem Dominicam. Bar-Cepham autem anno Chr. 903. decessisse, ex Abulpharagii Chronico Syriaco adnotavimus Tom. 2. Bibl. Orient. pag. 218.

C C V I.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 118. Arabico sermone, sed Chaldaicis literis exaratus, inter Codices Amidenses olim Decimus septimus: quo continetur.

Paradisus Monachorum, seu *Patrum dicta & gesta*: Liber in Capitula CCCXIII. divisus, exhibens Apophthegmata Patrum fere omnia, quæ Græce & Latine edidit Cotelerius Tom. 3. Monument. Eccl. Græc. a pag. 340. Titulus, fol. 1. [illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, unus Dei, scribere adgredimur hunc præstantem Librum, cui titulus, Hortus Monachorum*. Initium. [illegible]
Exempli gratia, Capitula aliquot Arabica cum Græco-Latinis conferemus.

Cap. 1.

Cap. I. Arabicum : [illegible] *Senes quidam de Antonio Abbate dixerunt, fuisse illum spiritualem, & noluisse de rebus mundanis loqui. Nam quæ in mundo contingebant, noverat, eaque post ipsum ita apparuere, ficuti dixerat*. Respondet Capiti XXX. Coteleriano : ubi sic legitur : *Quidam asseruerunt de S. Antonio: fuisse illum spiritiferum, seu a S. Spiritu afflatum, sed propter homines noluisse loqui. Etenim quæ in mundo contingebant, quæque ventura erant, indicavit*. Cap. II. Arabicum. [illegible] Respondet Coteleriano Capiti XXV. *Dictum Abbatis Antonii: Venit tempus, quo homines insanient: & quum viderint aliquem non insanum, insurgent adversus illum, dicentes: Tu insanis: eo quod ipsis similis non sit*. Cap. III. Arabicum. [illegible] Respondet Coteleriano Capiti VI. *Interrogavit Abbas Pambo Abbatem Antonium: Quid agam? Ait illi Senex: Noli in tua justitia confidere, neque de re præterita pœniteat te: & contine linguam ventremque*. Cap. IV. Arabicum: [illegible] Respondet Coteleriano IX. *Rursus ait: A proximo pendet vita & mors. Nam si lucrati fuerimus fratrem, Deum lucramur; sin vero fratrem scandalizaverimus, peccamus in Christum*. Cap. V. Arabicum, [illegible] Respondet Coteleriano VIII. *Iterum dixit: Esse quosdam, qui sua corpora in austeritate contriverunt, & quod discretione carerent, longe a Deo facti sunt*. Cap. VI. Arabicum. [illegible] Respondet Coteleriano XIV. *Audivit Abbas Antonius de quodam juniore Monacho, qui in via Miraculum hujusmodi fecerat. Quum vidisset Senes quosdam iter agentes atque defatigatos, onagris jussit, ut venirent ac portarent Senes, donec pervenissent ad Antonium*. Cap. VII. Arabicum. [illegible] Respondet Coteleriano XII. *Fratres quidam accesserunt ad Abbatem Antonium, nunciaturi quas cernebant Visiones, & dicituri ab illo, num veræ essent, an a Dæmonibus. Habebant autem asinum*. Et sic de reliquis.

Notandum tamen est, quod fol. 110. narratur de *Hilaria Zenonis Imperatoris* (ut dicitur) *filia*: quæ ut primum de Patrum in eremo degentium instituto audivit, relicta Aula, habituque Eunuchi assumto, perhibetur in Desertum Scetense venisse, ibique in quadam spelunca Eremiticam Vitam per annos 13. coluisse, ita ut ejus fama, tamquam Monachi Eunuchi, longe lateque manarit. Quumqe contigisset, ut soror ipsius, quæ apud patrem Zenonem Imperatorem remanserat, a Dæmonio corriperetur, nec esset, qui eam liberaret; audita pater Monachi illius Eunuchi fama, dicitur filiam energumenam ad Præfectum Alexandriæ misisse, ut illam ad Eunuchum adduceret : adductam, post septem dies, quibus una secum Eunuchus (Hilaria nempe soror) illam dormire fecerat, a Dæmonio precibus liberasse : atque ita ad patrem remissa fuisse. A patre interrogata, quid sibi cum Eunucho Monacho contigisset, respondisse fertur, unacum ipso dormiisse; & osculis ab eodem se fuisse

cxcc-

exceptam; quamobrem iratus Zeno, jussisse dicitur, a Præfecto Alexandriæ Eunuchum illum Monachum ad se mitti, ut nempe illum tormentis subjiceret. Quum autem Eunuchus Zenonem adjurasset, ut, postquam ob omni reatu immunem se agnovisset, ad Eremum redire permitteret; filiam se esse suam certis indiciis ostendisse. Quo cognito, a Zenone ad Ægypti desertum remissa Hilaria, & Monasteria in eo deserto sita per eam occasionem ab eodem Imperatore instaurata, pluribusque beneficiis aucta. Hilariæ hujus nulla fit apud Orthodoxos scriptores mentio: sed tantum apud Jacobitas tum Syros, tum Coptos. Id quod argumento est, isthæc Patrum Apophthegmata e Græco in Arabicum conversa fuisse ab Anonymo Jacobita.

Adnotatio Librarii, fol. 118. [illegible] *Explicit hic præstantissimus Liber, cui titulus, Hortus Monachorum, Anno Christi 1705. mense Tesri priore* (Octobri) *per manum humilis Josephi Patriarchæ Chaldæorum, Romæ in Sancta Civitate, tempore Domini nostri Papæ Clementis Undecimi, quem Deus incolumem tueatur in longitudinem dierum, Amen.* Hujus Josephi Patriarchæ manu non hic tantum Liber, sed & alii complures exarati, exstant in Bibliotheca Vaticana, quorum Indicem habes Tom. 1. Bibl. Orient. a pag. 581. ad 584. Quin & ii Codices omnes, quos *Amidenses* vocamus, ad eundem ipsum Josephum spectabant, & post ejus obitum, ab hæredibus pretio comparati, in Vaticanam Bibliothecam per Clementem XI. Pontificem Maximum sunt inlati; quemadmodum in Præfatione ad hunc nostrum Chaldaicorum, sive Syriacorum Codicum Catalogum admonuimus.

CCVII.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 256. Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: inter Codices Arabicos a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos olim Octogesimus: quo continentur.

I. Johannis Daliathensis, cognomento *Sancti Senis*, Sermones Ascetici. Titulus, fol. 1. [illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, scribere adgredimur Sermones aliquot e Libro Sancti, qui Senex Spiritualis adpellatur.* Initium. [illegible] *Oratio. Christe fili Dei vivi, aperi oculos cordium nostrorum, ut lectionem sanctorum librorum tuorum intelligamus, Amen.* Sermo 1. *Adhortatio ad sui custodiam & curam*: & quod vitare quis debeat dissolutos ac perversos homines, ex quibus trahi solent pigritia morumque dissolutio, & omnes pravi affectus: item quod sibi quis cavere debeat a puerorum consortio, ne forte mentis puritas impudicis cogitationibus labefactetur. Initium. [illegible] *Qui os suum a confabulatione cohibet, is a pravis affectibus cor custodit.* Exstat Græce in Cod. Ms. Vaticano 391. pag. 313. etsi

213. etsi perperam sub nomine Isaaaci Ninivitæ.

Ejusdem Sermo II. [illegible] *Sermo de modis, quibus Spiritus visitat eos, qui impigre versantur in primo, secundo, atque tertio gradu perfectionis: nec non de bellis, quibus infestantur, quove pacto in illis victoriam reportant*, fol. 19. [illegible] Oratio. *Lux de luce, qui illuminas universum Mundum*, &c. Initium. [illegible] *Qui Deum invenire desiderat*. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 436. num. 2.

Ejusdem Sermo III. [illegible] *De spiritu fornicationis, & de membrorum attrectatione*, fol. 44. a t. [illegible] Oratio. *Radius laudabilis, qui nobis e sinu Patris æterni illuxit*, &c. Initium. [illegible] *Fratres, nemo vestrum præ impatientia blasphemet, quum gravibus se impugnari tentationibus senserit*. Vide Tom. 1. Biblioth. Orient. pag. 436. num. 3.

Ejusdem Sermo IV. [illegible] *De ira, deque vagatione mentis, & superbia*, fol. 58. a t. Oratio. [illegible] *Bone, qui nunquam irasceris*, &c. Initium. [illegible] *Hic iræ spiritus*, &c. Vide Tom. 1. Bibl. Orient. pag. 437. num. 5.

II. *Josephi Abbatis*, qui & *Mar Philoxenus* dicitur, Epistola ad suum Discipulum, de tribus Monastici instituti gradibus. Titulus, fol 63. [illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, unius Dei: Christus Deus meus, illuminator mentis meæ, & director salutis meæ: & Domina Virgo, Patrona mea. Incipimus scribere Epistolam Patris Abbatis Josephi Mar Philoxeni, quam scripsit ad quemdam e suis Discipulis, de tribus Monachatus gradibus, carnali, animali, & spirituali*. Init. [illegible] Quis vero hic Josephus Abbas fuerit, qui *Philoxeni* cognomentum habuisse dicitur; in hoc quidem Codice non exprimitur. Constat tamen ex iis, quæ sunt a nobis adnotata de Patriarchis Jacobitarum Tom. 2. Bibl. Oriental. pag. 382. & 464. ubi de Ignatio, qui & Joseph Bar-Vahib, Patriarcha dictum est. Hic enim dum adhuc laicus esset, Bader-Zache Bar-Vahib, idest, Nicolaus filius Vahib, dicebatur: dum Monasticam vitam professus fuit, *Josephi* nomen adsumsit: ad Episcopatum Mardensem evectus, *Philoxenus* adpellatus est: demum Patriarcha Jacobitarum Kalendis Januarii, anno Christi 1293. creatus, *Ignatius* dictus fuit. Decessit die 19. Aprilis anno Chr. 1332.

Adnotatio prima librarii, fol. 255. [illegible] *Explicit Epistola Sancti Patris Philoxeni. Mementote, fratres, pauperis, humilis, & peccatoris, omnibusque virtutibus destituti servi, per Jesum Christum: mequi excusatum*

eustatum habetote, quoniam eam exscripsi ex Arabico, quum neque legere, neque scribere nossem. Quisquis vero quippiam dixerit, par pari recipiat a Domino, Amen.

Adnotatio secunda, fol. 255. a tergo. [illegible] *Pertinet ad miserum peccatorem Ephremum Sadadensem, qui hunc librum scripsit in Monasterio Deiparæ Virginis in valle Habib* (in Deserto Scetensi) *illumque ex Arabicis literis in Carsciunicas* (id est, Syriacas) *transtulit. Ut Deus proficere faciat eos omnes, qui illum evolverint, ejusque amanuensis memoriam fecerint, Amen.*

Adnotatio tertia, ibid. [illegible] *Dono dedit hunc Librum Chorepiscopus Johannes, filius Presbyteri Josephi, Davidi Presbytero Nabachensi; idque pro anima sua, & pro animabus filiorum, parentumque suorum, teste Nicolao Presbytero.*

Adnotatio quarta, fol. 356. [illegible] *Ego pauper Ephræm Sadadensis dono dedii hunc Librum Monacho & Diacono Salomoni, qui & Jacobus dicitur, de oppido Nabach, ut nempe in eo legat, & oret pro eodem. Nemini autem fas esto, ut eum abstrahat absque ejus permissu. Facta hæc sunt Anno Alexandri 1803.* (Christi 1492.) *Laus Deo semper, Amen.*

Adnotatio quinta, fol. 257. [illegible] *Hic benedictus Liber spectat ad Gabrielem Thomæ filium, filii Hevæ, eumque pecunia sua comparavit. Quis itaque illum abstulerit, neque domino suo restituerit, anathema esto. Amen. Ann. Chr. 1675.*

CCVIII.

Codex in 4. bombycinus, foliis 58. constans, Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: quo continentur, [illegible]

I. Mandatum Christi Domini ad suos Discipulos, de veteris abrogatione, & Legis novæ institutione. Opus suppostitium, initio carens. Titulus. Arabice. [illegible] *Mandatum Domini nostri ad suos Discipulos.* Incipit fol. 1. [illegible]

II. *Vita Dioscori Patriarchæ Alexandrini*, scripta (ut dicitur) a *Theopisto* ipsius discipulo. [illegible] fol. 3. Incipit. [illegible] *Fratres carissimi, notum facio dilectioni vestræ, quot & quantas ærumnas passi fumus ego & pater meus Sanctus Mar Dioscorus Archiepiscopus, & quomodo a recta fide aberrarunt ii, qui in impura impiaque Synodo Chalcedonensi convenerunt.* Fabulosa narratio, a recentioribus Jacobitis excogitata, ad retinendos sectarios suos in hæresi Eutychiana.

III. *Davidis, Pauli filii*, Dialogus, cui titulus, *Quæstio inter Jacobitam & Melchitam de Trisagio*. [illegible] fol. 28. a terg. Initium. [illegible] Contendit Author Jacobita: Melchitas, hoc est, Græcos hac in re Orthodoxam fidem profitentes, ideo appendicem illam, *Qui crucifixus es pro nobis*, rejicere, non quidem (ut ait) odio in Crucifixum, sed Nestorianæ hæresi inhærendo: Nestorius enim commentus est, dum in Ecclesia Constantinopolitana esset, vocem de Cælo audisse se, dicentem, Ne Trisagio hymno adjicias, *Qui Crucifixus es*. Incipit Dialogus, [illegible] Vide quæ de Trisagio adnotata sunt a nobis Tom. 2. Bibl. Orient. p. 180. & de Davide Pauli filio pag. 244.

IV. *De Quatuor Synodis*, Nicæna scilicet, Constantinopolitana, Ephesina & Chalcedonensi. [illegible] f. 38. Initium. [illegible] Hæc etiam fabulosa narratio, tam de primis tribus œcumenicis Synodis, quam de Chalcedonensi, deque Dioscoro Patriarcha, fœtus est hæretici anonymi Jacobitæ.

V. *Abrahami Monachi* Disputatio cum Abdimalecho, Meruani Saracenorum Chaliphæ filio. [illegible] fol. 53. Initium. [illegible] Caret fine. Integra habetur eadem hæc Disputatio in Cod. Arab. Vatic. antiq. CLXVIII., fol. 1.

CCIX.

Codex in 4. chartaceus, foliis 14. constans, Arabico sermone, sed Syriacis literis exaratus: inter Codices Ecchellenses olim Quinquagesimus nonus: quo continentur.

I. EPISTOLA ALEXANDRI MAGNI *ad Aristotelem*. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible]

II. *Aristotelis Responsio*. [illegible] fol. 2. a terg. Initium. [illegible] Utraque hæc Epistola pro supposititia habetur, prodiitque Latine; de qua hæc Fabricius Tom. 1. Bibl. Græc. p. 420. *Idem dixeris* (nempe supposititiam esse) *de Epistola Alexandri, quæ de situ, & mirabilibus Indiæ ad Aristotelem, interprete, ut falso jactant, Cornelio Nepote, fertur, editaque est Latine* (non Græce, ut adfirmat author Pandectarum Brandenburgensium) *a Jacobo Catalanensi in officina Job.*

Job. Gormentii, sine nota loci, vel anni, quo impressa est, tum Venetiis 1499. *Bononiæ* 1501. *Parif.* 1537. *in* 8. *& ad calcem quarumdam editionum Curtii, ut Basil.* 1517. *Recusa novissime est, curante Andrea Paulino, qui nec de auctore, neque de interprete dubitat, atque ideo in Schola Darmstadiensi prælegendam Discipulis suis instituit, Giessæ* 1706. *in* 8. *Exstat & Ms. in membrana, Hamburgi in Bibl. Johannea, & in aliis Bibliothecis passim.*

Adnotatio Librarii, fol. 14. [illegible] *Scripta est Romæ per manum humilis Josephi Baslukitensis, nomine Diaconi, indigni, de oppido Baslukit, ex familia Helalensium, Anno Domini* 1654. *Laus Deo.*

C C X.

Codex in 4. chartaceus, foliis 47. constans, Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus, inter Codices Ecchellenses olim Vigesimus; quo continentur.

I. Carmen Arabicum, authore *Gabriele Barclaio*, Syrorum Maronitarum Episcopo Nicosiensi, *de Josepho Patriarcha, Jacobi filio, Isaaci nepote.* [illegible] fol. 1. Initium. [illegible]

Adnotatio Authoris in fine Carminis, fol. 31. a terg. [illegible] *Anno Alexandri, Philippi filii, millesimo octingentesimo sexagesimo septimo, erutum ex historia hoc Carmen, recitatum mense Aprili, explicit per manum peccatoris in Cœnobio Deiparæ, cujus precibus debita nostra demittantur.* Hoc est, Anno Chr. 1556.

II. Ejusdem *Gabrielis Barclaii* Carmen historicum de *Monte Libano, & Maronitis.* [illegible] fol. 32. Initium. [illegible] Ex hoc, aliisque Gabrielis Barclaii Carminibus, tam Faustus Naironus in Libro, cui titulus, *Euoplia*, & in altero *de Origine Maronitarum*, quam Stephanus Edenensis Patriarcha Antiochenus *in Vindiciis ejusdem nationis Maronitarum*, nec non Pagius in *Censura Baronii*, ea confutarunt Authorum commenta, quibus Syros Maronitas non modo Monothelismi, sed aliorum etiam errorum insimulare conati sunt.

Is Codex eadem manu exaratus, ac alter proxime antecedens, quo Alexandri Magni Epistola, & Aristotelis Responsio continentur: Anno nempe Christi 1654. per *Josephum Baslukitensem*.

C C X I.

Codex in 4. bombycinus, foliis 94. constans, Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: inter Arabicos Vaticanos Codices olim Quadragesimus primus: quo continentur.

I. Revelatio *facta Sancto Johanni Evangelistæ post Ascensionem D. N. Jesu Christi, de ultimo Judicio.* [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Eadem hæc apocrypha S. Johannis Evangelistæ Apocalypsis exstat Græce inter Codices Mss. Græcos Bibliothecæ Cæsareæ Vindobonensis, Cod. cix. a fol. 108. ad fol. 115. cujus initium apud Lambecium. Ἀποκάλυψις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου. Μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ παραγενόμενος ἐγὼ Ἰωάννης μόνος ἐπὶ τὸ Θαβώρ. *Apocalypsis S. Johannis Theologi, & de Antichristo. Post Assumtionem D. N. Jesu Christi, ego Johannes solus fui in monte Thabor,* &c. Ejusdem suppostitiæ Apocalypseos meminit Theodosius Alexandrinus, Commentario inedito ad Dionysium Thracem; qui Commentarius habetur in Bibliotheca Johannea Hamburgi inter Libros Holstenianos. Locus autem occurrit pag. 300. Partem ejus ex Codice Barocciano dedit etiam Grabe pag. 375. Spicilegii Tom. 1. Verba autem Dionysii Alexandrini de hac apocrypha Apocalypsi exhibet Græce & Latine Fabricius in lib. cui titulus: *Codex Apocryphus novi Testamenti*, editus Hamburgi anno 1719. pag. 954. & seq.

II. *Quæsita & Responsa* varia. [illegible] fol. 12. a terg. Init. [illegible]

III. *Interrogationes & Responsiones decem* inter Discipulum & Magistrum, de Christo Domino, ejusque præceptis. [illegible] fol. 21. a terg. Initium. [illegible]

IV. *Interrogationes & Responsiones* aliæ inter Magistrum & Discipulum, circa Sacramentum Confessionis. [illegible] fol. 56. Initium. [illegible]

V. *Christianæ fidei Professio* de Deo Trino & Uno: deque Verbi Incarnatione. [illegible] fol. 83. a terg. Initium. [illegible]

Is Codex ad decimum quintum Christi seculum videtur referendus.

CCXII.

Codex in 4. chartaceus, constans foliis 92. Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: inter Arabicos Vaticanos Codices olim Centesimus vigesimus tertius; quo continentur eadem ipsa, quæ Codice proxime antecedenti. Nimirum.

I. Apocalypsis apocrypha S. Joh. Evangelistæ, fol. 1.

II. Varia Quæsita & Responsa, fol. 20.

III. Decem Interrogationis & Responsiones Discipuli & Magistri, f. 28. a tergo.

IV. Aliæ Interrogationes & Responsiones circa Sacramentum Confessionis, fol. 57.

V. Chri-

V. Christianæ fidei professio de Deo Trino & Uno, deque Verbi Incarnatione, fol. 84.

Is Codex exaratus est decimo sexto Christi seculo a quodam *Jacobo fil. Malchi Syro-Jacobitæ*; quemadmodum, fol. 92. adnotatur.

CCXIII.

Codex in 4. chartaceus, constans foliis 88. Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus; inter Vaticanos Arabicos Codices olim Centesimus quadragesimus primus. Eadem ipsa continet, quæ supra in Cod. CCXI. & CCXII. eademque, ac Codex CCXII. manu, sed literis utrobique pessime formatis.

CCXIV.

Codex in 4. bomycinus, foliis 88. constans, partim Syriaco, partim Arabico charactere exaratus, inter Arabicos Vaticanos Codices olim Centesimus quinquagesimus primus: quo continentur.

I. Canones Nicæni Arabici LXXXIV. Titulus, fol. 1. [illegible] Sed in hoc Codice descripti sunt tantummodo priores x. Canones.

II. Difficiliores Arabicæ voces, ex Alcorano descriptæ, fol. 4. [illegible]

III. Cur, & a quibus Syri Chaldæi Orientales, Nestorianorum nomine sunt adpellati, fol. 12. Init. [illegible]

IV. Canones Nicæni, Arabice & Latine; sed priores quinque dumtaxat, fol. 15. Initium. [illegible]

V. *S. Cyrilli Alexandrini* Anatematismi VIII. contra Nestorium, unacum expositionibus uniuscujusque, ab anonymo scriptore adjectis, fol. 20. Init. [illegible]

VI. *Gabrielis Barclaii* Carmen Arabicum, de S. Alexio. [illegible] fol. 28. Initium, [illegible]

VII. Canticum in festo Hosannarum recitandum, fol. 34. Init. [illegible] Hoc Canticum Latine conversum, typis Romæ prodiit, & in Dominica Palmarum canitur inter Missarum Solemnia in Collegii Maronitarum de Urbe Ecclesia.

VIII. Cantus, Arabicus, de Laudibus Deiparæ, fol. 35. a terg. [illegible] Alter Cantus in eandem, fol. 38. a terg. ordine Alphabetico. [illegible]

IX. Cantus in Trisagium, fol. 43. [illegible]

X. Cantus de Signis a Christo Domino patratis, fol. 45. a t. [illegible]

[Syriac text]

XI. *Vita Abrahami Syri*, Patriarchæ Alexandrini Coptorum, qui (uti fabulantur) montem urbi Cairo imminentem precibus suis transtulit. [Syriac text] fol. 58. Initium. [Syriac text]

Adnotatio Librarii, fol. 78. [Syriac text] *Explicit hic Liber, continens Cantica, & Historiam Patris Abrahami, qui montem transtulit. Oro precorque Patres, qui in hunc Librum inciderint, ut excusatum me miserum habeant: & si quod mendum invenerint, illud pro sua peritia corrigant. Scripta sunt hæc Anno Græcorum*, imo Christi, 1592. *die* 8. *mensis Nisan* (Aprilis.) manu nempe Melchisedechi Sacerdotis Syri Jacobitæ; quemadmodum ex aliis Codicibus compertum fit.

XII. *Tractatus Isæ, filii Isaaci, filii Zaraæ, de Incarnatione Verbi*, deque fide Melchitarum, Jacobitarum, & Nestorianorum. [Syriac text] fol. 79. Caret fine. Incipit fol. 84. [Syriac text]

C C X V.

Codex in fol. chartaceus, foliis 140. constans, Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus, inter Arabicos Codd. a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos olim Octogesimus secundus: quo continentur.

Stephani Aldoensis Edenensis, Patriarchæ Antiocheni Maronitarum, *Chronicon*, ab anno Chr. 1095. usque ad annum 1699. de rebus in Syria gestis. Titulus, fol. 1. [Syriac text] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti unius Dei. Scribere adgredimur Chonicon, authore sanctissimo Patre & præstantissimo Domino Patriarcha Mar Stephano Aldoensi, Edenensi, Maronita, Patriarcha Theopolis Antiochiæ, totiusque Orientis. Initium ab Anno Chr.* 1095. *& finis in Anno ab Incarnatione Divina* 1699. Præfatio, fol. 1. [Syriac text] Incipit Chronicon, fol. 2. [Syriac text]

[illegible]

Stephanus hujus Chronici Author, expletis in Collegio Maronitarum de Urbe Grammaticæ, Philosophiæ, ac Theologiæ studiis, in Syriam reversus, a Georgio Patriarcha Antiocheno evectus fuit ad Archiepiscopatum Nicosiensem in insula Cypri die 8. Julii, anno Christi 1668. Deinde, quum idem Georgius Patriarcha die 12. Aprilis anno Chr. 1670. decessisset, communi Archiepiscoporum & Episcoporum suffragio, quadragesima ab obitu Patriarchæ die, idest vigesima Maji ejusdem anni 1670. in ejus locum Patriarcha Antiochenus electus, consecratusque fuit. Scripsit complura Volumina: obiitque die 3. Maji, anno Chr. 1705. de quo vide Naironum in Indice Chronologico Evopliæ præfixo, ubi hæc de Stephano. *Stephanus Edenensis in præsenti Maronitarum Patriarcha Antiochenus de Literaria Republica optime meritus, Apologiam concinnavit pro Maronitis contra Thomam Biatriensem; necnon, & alia opera de rebus Ecclesiasticis, quorum exemplaria hic Romæ, præ manibus habuimus, ab erudito viro Petro Benedicto Maronita nobis commodata*. Porro prælaudatum Chronicon integram præ ceteris nationis Maronitarum historiam complectitur.

CCXVI.

Codex in fol. bombycinus, foliis 187. constans, Arabice, sed literis Syriacis exaratus, inter Arabicos Codd. a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Septuagesimus quintus: quo continentur.

I. COMMENTARIA IN GENESIM, quæ Sancto Ephræmo tribuuntur. Opus in Lectiones LVII. divisum. Titulus, fol. 1. [illegible] *Ope Dei incipimus scribere Expositionem Libri primi ex quinque Libris Legis. Lectio 1. de Libro Geneseos. Legitur feria 11. ad vesperas ineuntis Quadragesimalis Jejunii*, f. 1. Initium. [illegible]

II. *Commentaria in Exodum*, in Lectiones XIX. distributa, fol. 122. [illegible] *Lectio 1. de Libro Exodi. Legitur feria 11. ad vesperas hebdomade primæ Jejunii*. Init. [illegible] Expositio. [illegible]

CCXVII.

Codex in 4. bombycinus, foliis constans 334. Arabice, literis tamen Syriacis exaratus: inter Codd. Arabicos a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Octogesimus primus: quo continentur.

I. GABRIELIS BARCLAII, *Episcopi Nicosiensis*, *Maronitæ*, de Sphæra, metro heptasyllabo, Arabice. [illegible] Initium. fol. 1. [illegible]

[illegible]

II. *Danielis Sapientis*, de Signis Zodiaci, de Eclipsi Solis & Lunæ, de Terræmotu, deque Mensibus. Arabice. [illegible] fol. 16. a tergo, Initium. [illegible]

III. *Berozi ad Theonem*, de Elementis, & Homine, f. 85. Syriace. [illegible]

IV. Astrologia & Lunarium, Syriace fol. 92. [illegible]

V. *Gabrielis Barclaii*, in Apocalypsim Johannis Expositio metrica. Arabice, fol. 94. [illegible]

VI. Orationes, Benedictiones & Absolutiones, Syriace & Arabice, f. 99. [illegible]

VII. Ordo Benedictionis Ignis Sabbatho Sancto, Syriace, fol. 120. [illegible]

VIII. *Jacobi Sarugensis*, Carmen de Joseph, ejusque fratribus, f. 132. a terg. [illegible] Initium. [illegible]

IX. De Inventione Corporis Josephi sub Arcadio & Honorio Impp. Syriace, fol. 170. a tergo, metro Ephræmitico. [illegible] Initium. [illegible]

X. De Pueris Ephesi, Syriace, metro dodecasyllabo, f. 182. [illegible] Initium. [illegible]

XI. Carmina varia, Syriace, metro Ephræmitico, f. 191. [illegible]

XII. Kalendarium & Lunarium, Syriace, fol. 195. [illegible]

XIII. Historia Animalium, Syriace, fol. 212. [illegible]

XIV. *Honaini* Archiatri, excerpta de Medicina, Syriace, fol. 219. [illegible]

XV. *Josue Bar Ali*, Discipuli Honaini, Explicatio vocum exoticarum, e Syriaco in Arabicum, fol. 225. a terg. [illegible]

XVI. Utilitates leguminum, plantarum, & herbarum, fol. 229. [illegible]

XVII. *Michaelis Patriarchæ Maronitarum*, Epistola ad Regem Franciæ, data anno 1575. Arab. [illegible] f. 246.

XVIII. *Ebedjesu* Catholici, Carmen Syriacum, de Peregrinatione, & de S. Cyriaco, fol. 251. [illegible]

XIX. Ejusd. *Ebedjesu Patriarchæ Chaldæorum*, Carmen de laudibus Romani Pontificis, fol. 253. a terg. [illegible]

XX. Sym-

XX. *Symbolum S. Athanasii*, Syriace, fol. 254. a tergo. [illegible]

XXI. *Jesujabi fil. Malchi, Nisibeni Metropolitæ*, Professio fidei, Arab, f. 256. [illegible]

XXII. Formularium Epistolarum. Arab. fol. 266. a tergo. [illegible]

XXIII. Professio fidei, Arabice & Latine, impressa Romæ jussu Pii V. in Collegio Soc. Jesu, anno 1566. [illegible] fol. 277.

XXIV. Regulæ Collegii Maronitarum de Urbe, ex Italico in Arabicum conversæ a *Jacobo Filio Simeonis Hesronita*, anno 1585. [illegible]

XXV. Missæ Nativitatis Domini, e Latino in Syriacum conversæ ab eodem *Jacobo*, fol. 316. [illegible]

XXVI. *Davidis, Pauli filii*, Carmen Syriacum de Alphabeti Syriaci literis, fol. 323. [illegible]

XXVII. De septem Climatibus, Carmen Syriacum, fol. 331. [illegible]

CCXVIII.

Codex in 4. chartaceus, foliis constans 103. Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus, inter eos, qui a nobis ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam inlati sunt, olim Octogesimus tertius: quo continetur.

Petri Tullensis, Maronitæ, Archipresbyteri Ecclesiæ Berœensis, & Patriarchæ Antiocheni Vicarii, *Metaphysica*. Titulus, fol. 1. [illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, unius Dei: Opus de Scientia Divina* [sic enim Arabes Christiani Metaphysicam vocant] *compositum a Patre Philosopho ac Theologo, Archipresbytero Petro fil. Olivæ, Maronita, œconomo civitatis Alepi*. Agit de Objecto, & Subjecto Metaphysicæ: de Ente: de Uno: de Possibili & Impossibili: de Vero & Bono: de Essentia & Existentia: de Substantia, & Accidentibus: de Ente rationis: de Angelis: de Deo.

Is Codex scriptus est ab *Elia Saadi Presbytero, anno Gbr.* 1716. ut in fine adnotatur.

CCXIX.

Codex in 4. chartaceus, foliis 400. constans, Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: inter Codices, a nobis ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Octogesimus quartus: quo continetur.

Petri Tullensis, Maronitæ, Archipresbyteri Ecclesiæ Berœensis, & Vicarii Patriarchæ Antiocheni, *Theologia*. de Deo uno & trino: de Actibus humanis; de Virtutibus & vitiis: de Incarnatione Verbi: & de Sacramentis Ecclesiæ. Titulus, fol. 1. [illegible]

[illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, unius Dei: Opus de Theologiæ Scientia, compositum a Patre Philosopho ac Theologo, Archipresbytero Petro fil. Olivæ, Maronita, œconomo civitatis Alepi*: in quatuor Libros distributum. [illegible] *Liber* I. *de Deo, uno in essentia, & trino in personis, & Creatore creaturarum*, Capita VIII. [illegible] *Liber* II. *de Deo, ut fine ultimo hominum; deque mediis, quæ ad hunc finem perducunt, quæ sunt opera bona, & præclaræ virtutes, & Leges & legitima statuta; nec non de iis, quæ obstant, ne optatum hunc finem quis consequatur, quæ sunt vitia & peccata: deque divina Gratia*. Capita VIII. [illegible] *Liber* III. *de Mediis in specie: nimirum, de Fide, Spe, & Charitate: deque Prudentia, Justitia, & reliquis Virtutibus: nec non de Paradiso, & de vita speculativa & practica, deque diverso hominum statu ac ordine*. Capita X. [illegible] *Liber* IV. *de Incarnatione Verbi: deque septem sanctis Sacramentis: nec non de die Resurrectionis, deque bonorum malorumque retributione in futuro sæculo*. Capita XI.

Is Codex scriptus est manu *Presbyteri Eliæ Saadi, Anno Christi* 1716.

Porro Petrus hujus, aliorumque operum author, patria Tullensis, patre Zetunio, hoc est, Oliva, expletis Romæ in Collegio Maronitarum, Grammaticæ, Philosophiæ, ac Theologiæ studiis, in Syriam regressus, & a Patriarcha Stephano Aldoensi Sacerdotio initiatus, in urbem Alepum ad regendam illam Syrorum Maronitarum Ecclesiam, tamquam Archipresbyter, œconomus, & ejusdem Patriarchæ Vicarius missus, ibidem disciplinas omnes Syriace & Arabice, a Grammatica exorsus, confluentibus ex omni Christiana gente discipulis, Maronitis, Melchitis, Jacobitis, Nestorianis, & Armenis, verbo, & scriptis tradidit. Quo factum fuit, ut & Philosophiæ ac Theologiæ studium in eam urbem primum inveheretur, & plurimi ex schismaticis Melchitis, & ex hæreticis Armenis, Jacobitis & Nestorianis, abjecto schismate, ejurataque hæresi, ad fidem Catholicam Romanam sint conversi: e vivis excessit anno Chr. 1741. in Ecclesia Cathedrali Maronitarum, quæ Sancti Eliæ Prophetæ nomine est Deo nuncupata, perhonorifice sepultus.

CCXX.

Codex in 8. bombycinus, foliis 269. constans, Syriacis literis, & partim Syriace, partim Arabice exaratus, inter Codices Berœenses, olim Decimus tertius: quo continentur.

I. Apocalypsis *Petri Apostoli*, apocrypha, Titulus, fol. 1. [illegible] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti, unius Dei: scribere incipimus Mandatum Domini nostri Jesu*

Jesu Christi, *quod dedit Discipulo suo Sancto Petro, quum esset ad montem Olivarum ascensurus*. Initium .. [illegible] *Scito, o Petre, quod in octava generatione erit calamitas & horror vehementissimus, ita ut terra tremore concutiatur, & ædes cadent*. Apocalypsis S. Petri memoratur Eusebio Libro 3. Hist. Cap. 3. ex versione Rufini: *Ille vero libellus, qui dicitur*, τῶ πέτρυ πράξεων, *Actus Petri, quod nominis ejus* ἐυαγγέλιον *Evangelium, nunciatur, sed & quæ dicitur ejus*, κήρυγμα, ἢ Ἀποκάλυψις, *Prædicatio, vel Revelatio, in scripturis prorsus Canonicis non habetur: sed ne aliquis quidem scriptorum veterum usi eorum testimoniis invenitur*. Et Lib. 6. Cap. 14. de Clemente Alexandrino: *In Libris vero* ὑποτυπώσεων, *Informationum, ut breviter dicam, universam pariter Scripturam divinam compendiosis dissertationibus explanavit. In quibus ne ea quidem, quæ Apocrypha a quibusdam habentur, præteriit, ut est Petri Revelatio*. Et Sozomenus Lib. VII. Hist. Cap. 19. ὅτω γὰρ καλουμένην Ἀποκάλυψιν πέτρυ, *Sic Revelationem Petri, quæ ut adulterina a veteribus repudiata est, in quibusdam Ecclesiis Palæstinæ semel quotannis legi animadvertimus, die scilicet Parasceves, quia populus admodum religiose jejunat in memoriam Dominicæ Passionis*. Ex hujus adulterinæ Apocalypseos nonnulla produxit Theodotus hæreticus, ut videre est in Eclogis Clementis Alexandrini, ex eodem Theodoto excerptis §. 49. 50. quæ a Grabio Tom. I. Spicilegii pag. 74. descripta, & ad examen revocata sunt. Nihil tamen commune habet ea Apocalypsis, cum hac Arabica: quemadmodum scite animadvertit Fabricius in Codice Apocrypho novi Testamenti, edito Hamburgi anno 1719. pag. 942. in hæc verba: *Illa vero Petri Apocalypsis, ex qua Jacobus de Vitriaco seculi tertii decimi scriptor nonnulla Latine protulit, ab eodem Grabio relata pag. 76. & seq. longe recentius commentum videtur, quam Apocalypsis Petri lecta Theodoto seculi secundi hæretico: continuit enim inter alia Divinationes de consummatione, seu consumptione perfidæ Legis Agarenorum, et qualiter imminente, & quasi in januis existente destructione Paganorum*. Et Jacobus quidem de Vitriaco superscriptionem libri hanc fuisse testatur: *Revelationes B. Petri Apostoli, a Discipulo ejus Clemente in uno Volumine redactæ*. Si vero Fabricius hanc, de qua agimus, Arabicam Petri Apocalypsim consuluisset, sententiam suam, alioquin verissimam, quam de illa tulit, magis magisque confirmare potuisset. Nam, præterquamquod, *Ismaelitarum* [illegible], & *Mosulmanorum*, [illegible] mentio diserta heic habetur, adjungitur historica narratio de Soltanis, qui in Ægypto, & Syria regnarunt, deque Tartaris, qui bellum cum illis in Mesopotamia, & alibi commiserunt. Sic a fol. 3. expressa sunt nomina Soltanorum [illegible] *Bibarsi*, [illegible] *Klauni*, [illegible] *Cbelili*, [illegible] *Baidari*, [illegible] *Lasein*, [illegible] *Mohammad*, [illegible] *Naser*, &c. Item, nomen Tartarorum Regis [illegible] *Kazani*. Demum expulsio Francorum Principum ex Palæstina, & Phoenico, ac præsertim expugnatio civitatum *Tripolis* Syriæ, & *Acho*, sive *Ptolomaidis*. Quæ omnia manifestum faciunt, hanc commentitiam Apocalypsim, ipsius Jacobi de Vitriaco temporibus, id est, exeunte seculo tertio decimo, fuisse a nebulone quodam compositam.

II. *Mandatum D. N. Jesu Christi*, quod dedit Discipulis suis in monte Oliveti. [illegible] fol. 8. a t. Initium. [illegible]

[illegible] *Deinde dixit eis, o fratres mei, eam, qua eventura est in fine temporis, persequutionem. Beati, qui credunt in me, si patientiam habebunt: quo enim die sedebo in throno gloriæ meæ, sedere & faciam vos, o Petre, super sedes duodecim, ut judicetis duodecim tribus Israel.* Hæc est pars altera adulterinæ Apocalypseos, de qua dictum est supra. Nihil autem aliud complectitur, quam Adhortationem ad Fideles, ut patienter ferant Infidelium persequutiones, & a fide Christiana non deficiant.

III. *Canticum*, Arabicum, in Deiparam. [illegible] fol. 12. a terg. Initium. [illegible]

IV. Excerpta ex Libro Sapientiæ. [illegible] fol. 14. Initium. [illegible]

V. *Athanasii Alexandrini, Revelatio*: sive Epistola e cælo demissa, Romæ in Templo S. Petri. fol. 20. a t. Init. [illegible] *Mensis Decembris die 25. Anno Alexandri Græci 1270.* (Chr. 958.) *delapsa est hæc Epistola de Cælo super Altare S. Petri in urbe Roma, quum adessent in Templo decem Episcopi, unacum Patriarcha Athanasio, necnon 220. Sacerdotes, cum ingenti multitudine, id est, viginti trium millium.* Otiosi hominis commentum.

VI. *Kalendarium*, seu Tabula ad inveniendum Jejunii Quadragesimalis initium, & diem Paschatis Resurrectionis. Ab anno Græcorum 1849. (Chr. 1538.) ad annum 1888. (Chr. 1577.) fol. 26. a terg. [illegible]

VII. Altera Tabula, ab anno Græcorum 1850. ad annum 2063. (id est, ab anno Chr. 1539. ad ann. 1752., Syriace, fol. 28. Initium. [illegible]

VIII. *Johannis Bar-Maadani* Homilia, Arabica, de Pœnitentia, deque Morte, recitanda, dum quis Eucharistiam est suscepturus. [illegible] fol. 62. Initium. [illegible]

IX. Absolutio, Syriaca, metro dodecasyllabo, in fine Liturgiæ recitanda; Authore Jacobita, quum in ea fiat mentio Barsumæ, & Achadabuæ, qui Monophysitæ fuerunt, fol. 77. Initium. [illegible]

X. Excerpta ex Nomocanone *Davidis Archiepiscopi Maronitæ*, Capita XXIV. fol. 78. a terg. *Caput* I. de Fide. [illegible] Initium. [illegible] Ubi f. 80. *Thomas Haranita*, quemadmodum Cod. CXXXIII. num. 3. pag. 202. supra adnotavimus, nonnulla in istud Davidis Caput intrudens, negat duas in Christo Voluntates, duasque Operationes. *Cap.* II. de Oratione. [illegible] fol. 97. a terg. *Cap.* III. de Liturgia. [illegible] fol. 99. a terg. *Cap.* IV. de Eucharistia. [illegible] fol. 104. a t. *Cap.* V. de Symbolo Nicæno. [illegible]

[Syriac text] fol. 105. a t. *Cap.* VI. Canones LXXXI. Apostolici. [Syriac text] fol. 107. *Cap.* VII. de Sacerdotio, Constitutio Simonis Petri. [Syriac text] fol. 117. *Cap.* VIII. Constitutio Johannis Evangelistæ. [Syriac text] fol. 125. *Cap.* IX. de repudio uxoris. [Syriac text] fol. 133. *Cap.* X. Constitutio Clementis Papæ Romæ. [Syriac text] fol. 135. a tergo. *Cap.* XI. de sumtione Eucharistiæ. [Syriac text] fol. 140. a t. *Cap.* XII. de decimis animalium. [Syriac text] fol. 157. *Cap.* XIII. Constitutiones Imperatorum Constantini, Theodosii, & Leonis. [Syriac text] fol. 159. *Cap.* XIV. de dote mulierum. [Syriac text] fol. 199. *Cap.* XV. de Commemoratione defunctorum. [Syriac text] fol. 200. a terg. *Cap.* XVI. de Sacerdotum munere. [Syriac text] fol. 201. *Cap.* XVII. de Judice. [Syriac text] fol. 204. a terg. *Cap.* XVIII. de Baptismo. [Syriac text] fol. 208. *Cap.* XIX. de Jejunio. [Syriac text] fol. 216. a tergo. *Cap.* XX. Nicæni Canones XXIII. [Syriac text] fol. 247. *Cap.* XXI. Neocæsarienses Canones XIV. [Syriac text] fol. 255. *Cap.* XXII. Ancyrani Canones XX. [Syriac text] fol. 257. a t. *Cap.* XXIII. Canones Laodiceni LIX. [Syriac text] fol. 262. *Cap.* XXIV. Canones Chalcedonenses XXVII. fol. 268. a tergo. Sed in hoc Codice non habentur, nisi tres priores Canones: nam reliqui, avulsis foliis, exciderunt.

C C X X I.

Codex in 8. bombycinus, foliis 118. constans, Arabice, sed literis Chaldaicis exaratus, inter Codices Amidenses, olim Decimus octavus: quo continetur.

Agapii Cretensis, Monachi in monte Atho, Liber asceticus, cui titulus, *Dux peccatoris*, seu *Peccantium Salus*, e Græco sermone vulgari in Arabicum translatus *a Presbytero Josepho filio Abdallæ Alepensi*. Titulus, fol. 1. [Syriac text] Præfatio Interpretis, ibidem. [Syriac text] Initium Operis Agapii, fol. 7. [Syriac text] Agit de Sacramento Poenitentiæ, deque Confessione auriculari, ejusque conditionibus; nec non de Præparatione ad sumendam digne Eucharistiam. Recole quæ de Agapio hujusce operis authore diximus supra, in Not. ad Cod. CCI. p. 457. & seq.

II. *Forma Absolutionis Sacramentalis*, a Sacerdote recitanda, postquam poenitens peccata sua confessus fuerit. E Latino in Arabicum translata, f. 117. a tergo. [Syriac text]

Adnotatio Interpretis, fol. 117. [Syriac text] *Explicit ope Sanctæ Trinitatis hic Liber per manum humillimi servorum Dei, Archipresbyteri Josephi, filii Abdallæ.*

Codex

CCXXII.

Codex in 12. bombycinus, foliis 120. constans, Chaldaicis literis & sermone exaratus, inter Codices Orientales, ab Andrea Scandar in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Octavus: quo continentur.

I. Officium *Feriale Chaldæorum Priorum*, ut vocant, nempe, pro Feria II. III. IV. V. VI. & Sabbatho ad vesperas, fol. 1. [Syriac text] A fol. 1. ad fol. 32.

II. *Officium Feriale* Chaldæorum, *Posteriorum*, ut vocant, pro Feriis II. III. IV. V. VI. & Sabbatho, f. 33. [Syriac text] A fol. 33. ad fol. 45.

III. *Hymni*, ad Liturgiam recitandi; [Syriac text] fol. 46.

IV. *Matutini* Feriales, pro Feriis II. III. IV. V. VI. & Sabbatho. [Syriac text] A fol. 46. ad fol. 59.

V. *Cantica* Ferialia. [Syriac text] fol. 60.

VI. *Kalendarium*. [Syriac text] fol. 62.

VII. *Odæ Sanctorum*, authoribus *Abrahamo Seleuciensi*, an. Græc. 1837. fol. 64. & *Gabriele*, anno 1908. fol. 64. a terg. & *Ebedjesu Episcopo Gazartæ*, fol. 66. a t. [Syriac text] A fol. 64. ad fol. 67.

VIII. *Cantus* XII. de Martyribus. [Syriac text] Ad Vesperas & ad Matutinum, pro Feriis II. III. IV. V. VI. & Sabbatho. A fol. 67. a terg. ad f. 94. Laudantur in Sanctorum numero, *Diodorus*, *Theodorus*, *Nestorius*, *Ephræm*, *Narses*, *Barsumas*, *Abraham*, *Job*, *Johannes*, *Michæas*, *Antonius*, *Sabarjesus*, *Ananjesus*, *Johannes* [Syriac text] *Filius videntium*, *Maranames Zainæus*, *Subchalmaranus*, *Rabban Pharnase*, *Joseph*, *Canobæus*, [Syriac text] *Jesusabranus*, *Hormisdates*, *Eugenius*, *Scialita*, *Chodaves*, *Babæus*, *Jacobus Nisibenus*, *Acba*, *Johannes*, *Andreas*, *Eulogius*, *Johannes*, *Tajus*, *Rabban Saara*, [Syriac text] ejusque Mater, unacum *Michæa*, *Abbas Jazidud*, *Jaret*, [Syriac text] *Georgius*.

IX. *Cantus* ad vesperas & matutin. Dominicæ. [Syriac text] f. 94.

X. *Narsetis Doctoris*. Cantus ad nocturnum Dominicæ: & in Festis. [Syriac text] fol. 195. Initium. [Syriac text]

XI. *S. Ephræm*, ad matutinum Dominicæ Cantus, in cujus Acrostichis nomen Jesu Christi exhibetur. [Syriac text] fol. 105. a terg. Initium. [Syriac text]

XII. *Narsetis Doctoris* Cantus ad matutinum Dominicæ, fol. 107. [Syriac text]

XIII. Canticum trium Puerorum, fol. 107. a terg. [Syriac text]

XIV. *Theo-*

XIV. *Theodori Commentatoris*, Hymnus, ad matutinum Dominicarum & Festorum, fol. 108. a t. [illegible]

XV. De Eucharistia Hymnus I. fol. 110. [illegible] Hymnus II., fol. 111. [illegible]

XVI. *Eliæ Patriarchæ*, Oratio, Arabice, fol. 113. [illegible]

XVII. Nomina Mensium Arabicorum, Arabice, fol. 119. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 109. a tergo. [illegible] *Explicit hic Liber mensæ benedicto Canun priore* [Decembri] *die vigesima quarta, Sabbatho, Anno Græcorum* 1982. (Chr. 1670.) *in urbe benedicta Mosul: diebus patris patrum & pastorum principis, Mar Eliæ Catholici Patriarchæ Orientis. Exaravit, imo corrupit hosce characteres Presbyter Abdalcarimus filius bonæ memoriæ Abdarrachmani, Hierosolymitana peregrinatione olim functi, ex urbe Mosulana oriundi: idque ad usum Presbyteri Eliæ filii Diaconi quondam Michææ Mosulani.*

CCXXIII.

Codex in 12. bombycinus, foliis 50. constans, Chaldaicis literis, sed Arabico sermone exaratus, inter Codices Amidenses, olim Decimus quintus: quo continentur.

I. Liber Perfectionis Sanctorum, et Salutis Peccatorum, sive Tractatus moralis de Fide, Spe, Charitate, Pœnitentia, & Adoratione in Spiritu, fol. 1. [illegible] Modus recitandi Rosarium Deiparæ Virginis, & eliciendi actus Fidei, Spei, Charitatis, & Pœnitentiæ.

II. Expositio Orationis Dominicæ. [illegible] fol. 17.

III. Regulæ de iis, qui adscripti sunt iii pia Societatæ Bonæ mortis. [illegible] fol. 22. a tergo.

IV. Modus recitandi Rosarium B. Virginis. [illegible] fol. 24. a tergo.

V. Professio Fidei. [illegible] fol. 35.

Adnotatio Librarii, fol. 24. [illegible] *Exaratus Romæ, Anno Christi* 1675.

Codex

CCXXIV.

Codex in 8. chartaceus, foliis 62. constans, Arabice, sed literis Syriacis exaratus, inter Codices Amidenses, olim Decimus sextus: quo continentur,

Horæ Diurnæ, et Nocturnæ, ad usum Syrorum Maronitarum Laicorum. Nimirum: Vesperæ, Completorium, Nocturnum, Matutinum, Hora Tertia, Sexta, & Nona, [Syriac text] fol. 1. Initium, [Syriac text]

Adnotatio Librarii, fol. 1. [Syriac text] *Exaratus Anno* 1646. fol. 16. [Syriac text] *Explicit Anno Chr.* 1646. *die* 15. *Aprilis*. Ibid. [Syriac text] *Rogo te, o Scriptor, & o Lector, memento Petri Edenensis*. Hunc enim Librum scriptum esse pro Petro Edenensi, librarius ipse *Faustus Naironus* testatur, fol. 27. a tergo. [Syriac text] *O Lector, memento in tua sancta Oratione Merbegi* (ita Faustus Arabice dicitur) *Banensis, filii Michaëlis, qui hunc librum exaravit*, & fol. 40. [Syriac text] *Erudite Lector, memento in tua oratione Merbegi* [Fausti] *qui est ex oppido Ban, & monte Libano benedicto*, & f. 62. [Syriac text] *Memento in tuis precibus, o Lector, Petri filii Machluphi, Chesruanensis*. Ex quibus colligitur, Faustum Naironum Banensem, Michaelis filium, scripsisse has Horas Canonicas pro Petro Chesruanensi, filio Machluphi,

CCXXV.

Codex in 8. bombycinus, constans foliis 110. Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: inter Codices Arabicos Vaticanos, olim Quinquagesimus secundus: quo continentur,

Horæ Diurnæ, et Nocturnæ, ad usum Syrorum Maronitarum Laicorum, ut in Cod. proxime antecedenti. Titulus & initium, fol. 3. a terg. [Syriac text] *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Scribimus septem Horas nocturnas & diurnas. Et primum quidem. Ad Matutinum. Oratio gratiarum actionis. Gratias agamus benefactori Deo clementi, Patri Domini ac Salvatoris nostri Jesu Christi*. [Syriac text] Ad Horam Tertiam, fol. 19. [Syriac text] Ad Sextam, fol. 24. a terg. [Syriac text] Ad Nonam, f. 31. [Syriac text] Ad Vesperas, fol. 37. a terg. [Syriac text] Ad Completorium, fol. 42. [Syriac text] Ad Nocturnum, fol. 48. a tergo,

Adnotatio Librarii, fol. 64. [Syriac text] *Explicit Nocturnum, ope Dei, anno* 1853. (Christi 1542.) *& Laus Deo, Amen, Amen, Amen*.

II. *Oratio Sancti Philoxeni*, [Syriac text] fol. 64. a tergo, Init.

Init. [illegible] Author hujus Orationis est Philoxenus Xenajas, Episcopus Mabugensis, seu Hierapolitanus, Monophysitarum sui temporis antesignanus, quem amanuensis ignoranter pro *Sancto* habet.

III. *Oratio Sancti Ephræmi*. [illegible] fol. 79. Initium. [illegible]

IV. *Epistola*, e cælo delapsa per S. Athanasium Patriarcham in urbe Roma in Ecclesia S. Petri. [illegible] fol. 85. Initium. [illegible] Vide supra Cod. ccxx. fol. 20. a tergo.

V. *Benedictio Mensæ*. [illegible] fol. 98. a terg. Initium. [illegible]

VI. *Oratio pro iter agente*. [illegible] fol. 100. Init. [illegible]

VII. *Preces* singulis Hebdomadæ diebus. [illegible] fol. 100. a t. Initium. [illegible]

VIII. *Absolutio Pœnitentis*. [illegible] fol. 105. a tergo. Initium. [illegible]

IX. *Kalendarium* rithmicum, ad inveniendum initium Jejunii Quadragesimalis, fol. 108. a tergo. [illegible]

X. *Oratio* dicenda a Pœnitente coram Sacerdote. [illegible] fol. 1.

Adnotatio manu recentiori, fol. 2. [illegible] *Anno Domini 1570. Sabbatho, die 9. Septembris, Soltanus Selim filius Othmani Turca cepit Nicosiam & Cyriniam, totamque Cypri insulam. Die vero 6. Augusti tradita fuit Famagusta. Erat autem Turcarum Dux imperator Mustapha Bassa, & Dux Nicosiæ Dandulus, a Deo maledictus: Dux vero Famagustæ Bragadinus; sint a Deo benedicti, qui pro eo preces fundunt.*

CCXXVI.

Codex in fol. bombycinus, foliis constans 522. Syriaco sermone & literis exaratus, inter Syriacos Vaticanos Codices, olim Quadragesimus secundus: quo continetur.

LEXICON SYRO-ARABICUM, authore *Josue filio Ali Medico*. Titulus, f. 1. [illegible] *Ope gloriosæ Trinitatis, Patris & Filii & Spiritus Sancti, scribo Lexicon, id est, Expositionem quarumdam vocum Syriacarum & Græcarum, quæ in libris occurrunt,*

runt, e difficilibus nempe in faciles, & e Syriacis in Arabicas; Collectore Josue filio Ali Medico, juxta ordinem Alphabeticum. Præfatio ad Abrahamum. [Syriac text] Initium. [Syriac text] Vide supra Cod. CXCIV. fol. 114.

Adnotatio Librarii, fol. 522. [Syriac text] *Absolutus perfectusque est liber iste*, nempe *Lexicon*, *hoc est, expositio vocum quarumdam Syriacarum & Græcarum, quæ in libris occurrunt, difficilium scilicet, in faciles. & Syriacarum in Arabicas, ordine Alphabetico. Explicit autem Sabbatho die 19. Julii anno Christi 1586. per manus meas peccatis plenas, per me nempe, qui eo, quo adpellor nomine non sum dignus, Josephum de oppido Ban, in Valle Bisciarensi, in monte Libano benedicto. Scripsi autem hunc librum pro religioso, venerabili ac beato Patre Domino Leonardo Sidonis Episcopo, Ablegato principis principum & pastoris pastorum Sixti Papæ Romani, cujus dies Dominus producat, ejusque nos precibus adjuvet. Amen. Exaratus est in urbe Berœa: &, si Deus voluerit, transferendus est in urbem Romam*. Nam per eundem Leonardum Abelem Sidoniensem Episcopum, de quo alibi, postquam in Italiam e Syria rediit, in Bibliothecam Vaticanam inlatus fuit.

CCXXVII.

Codex in fol. chartaceus, foliis 44. constans, Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus, inter Arabicos Vaticanos Codd. olim Centesimus octogesimus tertius: quo continetur.

EXPLICATIO VOCUM Arabicarum, quæ in singulis Alcorani Suris, hoc est, Capitibus, continentur, ordine Alphabetico disposita. Initium a litera Aleph, fol. 1. [Syriac text]

CCXXVIII.

Codex in 4. chartaceus, foliis constans 135. Syriace, & Latine exaratus: quo continetur.

NOMENCLATOR Syriaco-Latinus. Init. fol. 1. [Syriac text] *Ædificare fecit*.

CCXXIX.

Codex in 12. bombycinus, foliis 175. constans, Syriacis literis exaratus, inter Codd. Arabicos Vaticanos, olim Quadragesimus quintus: quo continentur.

I. CAN-

I. Cantus, Arabicus, *de B. V. Maria*, fol. 4. a terg. Init. [illegible]

II. Secreta Medica, Syriace, fol. 8. [illegible]

III. Quibusnam Vocalibus punctis animandæ sint voces Syriacæ difficiliores, quæ occurrunt in quatuor Evangeliis? f. 20. [illegible]

IV. Nomenclator Syriacus cum interpretatione Arabica, fol. 37. a terg. [illegible]

V. Prooemia Epistolarum, Arabice, Syriacis literis, fol. 168. [illegible]

VI. Nomina XII. Signorum Zodiaci, Arabice, Syriacis literis, f. 172. [illegible]

VII. Secreta Medica, fol. 173. [illegible]

Is Codex decimo sexto Christi seculo videtur exaratus.

CCXXX.

Codex in fol. bombycinus, foliis 16. constans: partim Syriace, partim Arabice, sed literis Syriacis exaratus: quo continentur.

I. Kalendarium Chaldæorum, cum Tabulis perpetuis ad inveniendum Festa mobilia, quæ singulis quingentis & triginta duobus annis, a principio repetuntur, fol. 1. [illegible]

II. *Professio Fidei* ab Orientalibus facienda, f. 5. [illegible] Initium. [illegible] Exarata manu Melchisedechi Syri Jacobitæ; uti patet ex hac Adnotatione, fol. 11. [illegible] *Explicit, ope Dei Altissimi, hæc Sancta Fidei professio juxta doctrinam Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ Romanæ, diebus Summi Pontificis Clementis Octavi, Anno Christi millesimo quingentesimo nonagesimo quinto, die decima septima mensis benedicti Adar* (Martii) *Romæ, per manum humillimi servorum Dei Melchisedechi, de Hesen-Cepha, Mesopotamiæ oppido.*

III. *Ordo conferendi Sacramentum Chrismatis*, seu Confirmationis, ex Latino in Arabicum, fol. 12. [illegible]

IV. *Parabola Pomi* Evangelici, ejusque expositio; Arabice, literis tamen Syriacis, fol. 14. [illegible] fol. 15. a terg. [illegible]

[illegible] Adnotatio Librarii, qui hanc Parabolam exaravit, fol. 16. a tergo. [illegible] *Explicit, ope Domini nostri, mense Nisan (Aprili) die vigesima sexta, Anno Christi 1586. per manum humilis & peccatoris Josephi de benedicto oppido Ban, qui commoratur hodie in civitate Beræa*. Idem Librarius occurrit supra in Cod. CCXXVI. fol. 522.

CCXXXI.

Codex in 8. bombycinus, foliis 41. constans, Arabice; sed Syriacis literis exaratus: inter Codd. Ecchellenses, olim Undevigesimus: quo continentur,

I. Gabrielis Barclaii, Episcopi Nicosiensis, Syri Maronitæ, *Carmina*: Arabice. Nimirum, 1. *De S. Jacobo Intercisō*. [illegible] Initio caret. Incipit fol. 1. [illegible] 11. *De Tripolis Syriæ excidio*. [illegible] f. 4. a t. Init. [illegible] 111. *De Monastica Vita*. [illegible] fol. 9. Initium. [illegible]

II. *Sergii Samareni Episcopi*, Carmen *de Contemtu mundi*. Arabice. [illegible] fol. 16. a terg. [illegible]

III. *Gabrielis Barclaii*, Carmen *de S. Maria Magdalena*. [illegible] fol. 19. [illegible] 11. *De Dominica Palmarum*. [illegible] fol. 21. a terg. [illegible]

III. *Johannis* Discipuli Barclaii, Carmen paræneticum. [illegible] fol. 46. a tergo. [illegible]

IV. *Barclaii* Carmen de *Pœnitentia*. [illegible] fol. 32. Init. [illegible] 11. Ejusdem in idem. [illegible] fol. 33. a t. [illegible] 111. Ejusdem *Parænesis*. [illegible] fol. 38. a terg. [illegible] IV. *Planctus B. V. Mariæ sub Cruce*. [illegible] f. 40. [illegible]

Adnotatio Librarii, f. 41. [illegible] *Explicit hic libellus Carminum anno Christi 1629. per manum humilis & peccatoris Johannis, filii Michaelis, de benedicto oppido Eden. Orate pro me propter Dominum nostrum. Exaratus autem fuit pro Monasterio Cuzaje, pro æde Sancti Michaelis. Laus Deo in secula, Amen*.

Codex

CCXXXII.

Codex in 12. chartaceus, foliis constans 105. Arabice, sed literis Syriacis, exaratus: inter Codices Ecchellenses, olim Sexagesimus: quo continetur.

Historia *Expeditionis Francisci Piques, Episcopi Babylonis, ad Regem Persarum*, initæ anno Christi 1681. authore *Athanasio Saphar Episcopo Mardensi*, de quo alibi. Titulus, fol. 1. [illegible] Initium. [illegible]

Is Codex propria Authoris manu exaratus est, anno Christi 1685.

CCXXXIII.

Codex in 8. bombycinus, foliis 269. constans, Syriacis literis & lingua exaratus, inter Codices Syriacos, a nobis ex Oriente in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Vigesimus quintus: quo continetur.

Officium Feriale, septem dierum hebdomadæ, juxta Ritum Syrorum Maronitarum. Titulus, fol. 1. ܫܚܝܡܐ ܕܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܡܪܘܢܝܐ Initium. Ad Dominicam. ܨܠܘܬܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ Nimirum ad Vesperas: ܕܪܡܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ Ad Completorium. ܕܣܘܬܪܐ [illegible] fol. 10. Ad Nocturnum. ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ fol. 17. a terg. Ad Matutinum. ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ fol. 48. Ad Tertiam. ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬ ܫܥܝܢ f. 66. a terg. Ad Meridiem, seu ad Sextam. ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ fol. 71. Ad Nonam ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥ ܫܥܝܢ fol. 75.

Ad Feriam II. ܨܠܘܬܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ fol. 81.
Ad Feriam III. ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ fol. 105.
Ad Feriam IV. ܨܠܘܬܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ fol. 127.
Ad Feriam V. ܨܠܘܬܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ fol. 151.
Ad Feriam VI. ܨܠܘܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ fol. 173.
Ad Sabbathum. ܨܠܘܬܐ ܕܫܒܬܐ fol. 239.

Porro Officium Feriale Maronitarum, quod, uti in Catalogo Bibl. Mediceæ Laurentianæ & Palatinæ Cod. LIV. pag. 91. admonuimus, parum discrepat ab illo Jacobitarum, quum utrumque ex Hymnis, & Homiliis Sanctorum, Ephræmi præsertim, & Jacobi Sarugensis, sit compositum, juxta editionem probatam die 12. Julii, anno 1621. ab Octavio Bandino, Roberto Bellarmino, Roberto Ubaldino, S. R. E. Cardinalibus, & ab Hilarione Rancato Monacho Cisterciensi, nec non a Petro Metoscita Soc. Jesu Presbytero, prodiit primum in folio maximo, hocce titulo: *Officium simplex septem dierum hebdomadæ, ad usum Ecclesiæ Maronitarum, impressum auctoritate, & impensis Pauli V. deinde Gregorii XV. tandem Urbani VIII. Romæ in Collegio Maronitarum, typis Stephani Paulini, anno Domini* MDCXXIV. Deinde jussu Innocentii X. typis & impensis Sacræ Congregationis de Propaganda Fide in 8. iterumque, auspice Clemente XI. iisdem typis anno 1717. demum a Jacobo Evodio Antiocheno Maronitarum Patriarcha, patruo nostro, recognitum, atque in meliorem formam

mam redactum, anno Domini 1731. typis ejusdem Sacræ Congregationis de Propaganda Fide excusum est, cujus quidem editionis hodie est apud Maronitus extra Chorum usus frequentior.

Is vero Codex ad decimum sextum Christi seculum videtur referendus.

CCXXXIV.

Codex in fol. bombycinus, foliis 262. constans, Syriacis literis exaratus, inter Syriacos Codices, a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Vigesimus sextus, quo continentur,

I. Officium S. Artemii Martyris, juxta Ritum Syrorum Maronitarum. [Syriac] Initium fol. 1. [Syriac] Martyrium ejusdem S. Artemii, Arabice, literis Syriacis, fol. 39. [Syriac]

Adnotatio Librarii, fol. 48. [Syriac] *Explicit anno Christi 1659. diebus Sanctorum Patrum, Alexandri VII. Pontificis Romani, & Mar Georgii Petri Patriarchæ Antiocheni: dominorumque nostrorum Metropolitanorum in genere & in specie. Nec non Principum nostrorum, qui fidem nostram propugnant, primum quidem Principis Abu Nauphel Gazeni: deinde Abu Neffari: tum, Abuphadeli Habaiscii, filiorumque ipsorum, atque propinquorum. Exaratus hic liber anno Chr. 1660. Christus dominus meminerit Librarii pauperis Georgii Ephræmi Presbyteri Banensis. Qui vero memoriam ejus fecerit, fiat & ipsius memoria a Domino in Regno Cælesti. Amen.*

II. *Officium SS. Apostolorum Petri & Pauli.* [Syriac] fol. 49. Adnotatio Librarii, fol. 95. a terg. [Syriac] *Explicit Ordo de SS. Apostolis, Anno Domini 1639.*

III. *Officium in Ascensione Domini.* [Syriac] fol. 66. Adnotatio, fol. 76. a terg. [Syriac] *Explicit Ordo de Ascensione Domini in Cælum, Anno Domini 1639.*

IV. *Officium in Pentecoste.* [Syriac] fol. 77. Adnotatio, fol. 101. [Syriac] *Explicit Ordo de Pentecoste, Anno 1640. Domini.*

V. *Officium in Nativitate S. Johannis Baptistæ.* [Syriac] fol. 102. Adnotatio, fol. 127. [Syriac] *Explicit Ordo de Nativitate S. Johannis Baptistæ, Anno Domini 1641.*

VI. *Officium in Nativitate Domini nostri in carne.* [Syriac] fol. 128.

VII. *Officium de communi unius Sancti Monachi.* [Syriac]

[Syriac] f. 147. a t. Adnotatio, f. 176. [Syriac] *Explicit Subbuibo, die 20. Januarii, Anno Christi 1646. per manum humillimi servorum Dei Achigiani Diaconi de urbe Alepo. Rogo fratres universos, qui hunc librum sunt evoluturi, ut misericordiam a Deo implorent pro librario.*

VIII. *Officium de Deiparæ Annunciatione.* [Syriac] f. 177. Adnotatio, fol. 225. [Syriac] *Explicit Officium de Annunciatione Deiparæ Mariæ, Anno Domini 1648.*

IX. *Officium de Præsentatione Domini in Templum.* [Syriac] fol. 226.

Porro hæc, & quæ sequuntur Sanctorum Officia, una cum propriis aliorum Festorum, quæ a Maronitis per anni circulum celebrantur, in duas partes, Hiemalem scilicet, & Æstivam, divisa, adprobantibus Raphaele Aversa e Clericis Regularibus, Fr. Bonaventura Malvasia ex Ordine Conventualium S. Francisci, Philippo Guadagnolo Cler. Min. Abrahamo Ecchellensi Maronita, Fausto Nairono Banesio Maronita, & Ludovico Marracio Clerico Regulari Matris Dei, ad id specialiter ab Alexandro VII. Pontifice Maximo deputatis, Anno MDCLXVI. Romæ prodierunt in fol. max. typis & impensis Sacræ Congregationis de Propaganda Fide; quemadmodum in Catalogo nostro Mediceo, Cod. XLI. pag. 80. monuimus.

CCXXXV.

Codex in fol. bombycinus, foliis 530. constans, Syriacis literis exaratus: inter Codices Syriacos, a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Vigesimus septimus: quo continentur.

I. Officium Quadragesimale, juxta Ritum Syrorum Maronitarum, a Prima Dominica Jejunii, usque ad Dominicam Palmarum, inclusive. [Syriac] fol. 1. [Syriac]

II. *Officium septem puerorum Ephesi*, hoc est, septem Dormientium. [Syriac] fol. 130.

III. *Officium SS. Quadraginta Martyrum Sebastenorum*, [Syriac] fol. 148.

IV. *Officium de Annunciatione Deiparæ.* [Syriac] f. 503.

Adnotatio Librarii, fol. 364. [Syriac] *Exaratus anno Græcorum 1736.* (Christi 1425.) *per Simeonem Chorepiscopum filium Chorepiscopi Sabæ, cujus animæ requiem donet Deus.*

Adnotatio altera, fol. 503. [Syriac] *Explicit sacer hic Liber de sancto Jejunio, deque Dominicis ejus, & patratis a Deo Miraculis, & de hebdomadu Hosannarum, juxta Ritum nostrum Maronitarum, Absolutus autem fuit anno Græcor. 1737.* (Chr. 1426.) *mense Augusto, die 25. per Simeonem Chorepiscopum, filium*

filium Chorepiscopi Sabæ, de benedicto oppido Kenat, in monte Libano, in confinio Hadathæ, in regione civitatis Tripolis. Quisquis in eo legerit, oret pro peccatore.

CCXXXVI.

Codex in fol. bombycinus, foliis 386. constans, Syriacis literis exaratus, inter Syriacos Codd. a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Vigesimus octavus: quo continetur.

Officium Hebdomadæ Majoris, a Feria secunda ad Sabbathum Sanctum inclusive, juxta Ritum Syrorum Maronitarum. ܦܢܩܝܬܐ ܕܚܫܐ ܩܕܝܫܐ fol. 1.

Ad Feriam II. ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ Ibidem.
Ad Feriam III. ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ fol. 65. a tergo.
Ad Feriam IV. ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ fol. 120.
Ad Feriam V. in Cœna Domini. ܕܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ fol. 199.
Ad Lavipedium. ܛܟܣܐ ܕܚܣܝܐ ܕܪ̈ܓܠܐ fol. 275.
Ad Fer. VI. in Parasceve. ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܨܠܝܒܘܬܐ fol. 285.
Adoratio Crucis. ܛܟܣܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܒܐ fol. 392.
Ad Sabbathum Sanctum. ܕܫܒܬܐ ܢܘܗܪܐ fol. 406.
Ordo Indulgentiæ. ܛܟܣܐ ܕܚܘܣܝܐ fol. 471.

CCXXXVII.

Codex in fol. bombycinus, foliis 137. constans, Syriacis literis exaratus, inter Codices Syriacos a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Vigesimus nonus: quo continetur.

Officium Hebdomadæ in Albis, a Feria II. post Pascha Resurrectionis, ad Dominicam in Albis inclusive. ܬܫܡܫܬܐ ܕܫܒܬܐ ܕܚܘܕܬܐ f. 1. Nimirum.

Ad Feriam II. ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܚܘܕܬܐ fol. 1.
Ad Feriam III. ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܕܚܘܕܬܐ fol. 24. a tergo.
Ad Feriam IV. ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܚܘܕܬܐ fol. 38. a tergo.
Ad Feriam V. ܕܚܡܫܒܫܒܐ ܕܚܘܕܬܐ fol. 52.
Ad Feriam VI. ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܘܕܬܐ fol. 65. a tergo.
Ad Sabbathum. ܕܫܒܬܐ ܕܚܘܕܬܐ fol. 84. a tergo.
Ad Dominicam novam. ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ fol. 100. a tergo.

Adnotatio Librarii, f. 137. ܫܠܡܬ ܫܒܬܐ ܕܚܘܕܬܐ ܥܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܝܐ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܡܫܝܚܝܬܐ *Explicit Hebdomada in Albis, unacum Dominica, ope Domini, Anno Christi 1713.*

CCXXXVIII.

Codex in fol. bombycinus, foliis 63. constans, Syriacis literis exaratus, inter Codd. Syriacos a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Trigesimus: quo continetur.

Officium *Dominicæ Pentecostes*, & diei sequentis. ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܝ ܘܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܒܬܪܗ

Codex

CCXXXIX.

CODEX in fol. bombycinus, foliis 235. constans, Syriacis literis exaratus, inter Syriacos Codices, a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Trigesimus primus: quo continentur.

I. OFFICIUM *SS. Petri & Pauli Apostolorum.* ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ fol. 1.

II. *Officium de Ascensione Domini* ܛܟܣܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ fol. 11. Adnotatio, fol. 29. a tergo. ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ ܒܫܢܬ ܐܦܠܛ ܡܫܝܚܝܐ *Explicit Ordo de Ascensione Domini ad cælum, Anno Domini 1639.*

III. *Officium Pentecostes.* ܛܟܣܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܝ fol. 30.

IV. *Officium de Nativitate Johannis Baptistæ.* ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ fol. 44. Adnotatio, fol. 61. ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕܡܘܠܕܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܒܫܢܬ ܐܦܡܐ ܡܫܝܚܝܐ *Explicit Ordo de Nativitate S. Johannis Baptistæ Anno Domini 1641.*

V. *Officium de Nativitate Domini in carne.* ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܒܣܪ f. 62.

VI. *Officium Hebdomadæ Palmarum*, a Feria II. usque ad Dominicam Palmarum exclusive. ܛܟܣܐ ܕܫܒܘܥܐ ܕܐܘܫܥܢܐ fol. 111. Ad Feriam II. ante Dominicam Palmarum. ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܐܘܫܥܢܐ fol. 111. Ad Feriam III. ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ fol. 127. a terg. Ad Feriam IV. ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ fol. 144. a terg. Ad Feriam V. ܕܚܡܫܒܫܒܐ fol. 162. Ad Feriam VI. ܕܥܪܘܒܬܐ fol. 177. a terg. Ad Sabbathum Lazari. ܕܫܒܬܐ ܕܠܥܙܪ fol. 207. a tergo.

Adnotatio Librarii, fol. 235. ܫܠܡ ܬܘܒ ܒܫܢܬ ܐܦܢܓ ܘܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ *Explicit Anno Domini 1653. & laus Deo.*

C C X L.

CODEX in fol. bombycinus, foliis 184. constans, Syriacis literis exaratus, inter Syriacos Codices a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Trigesimus secundus: quo continentur.

I. OFFICIUM *S. Antonii Abbatis.* ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ fol. 1.

II. *Officium Sancti Eliæ Prophetæ.* ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ fol. 51.

III. *Officium SS. Archangelorum Gabrielis & Michaelis.* ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܠܐܟܐ ܩܕܝܫܐ ܓܒܪܐܝܠ ܘܡܝܟܐܝܠ fol. 74. a terg.

IV. *Officium Sancti Abdæ.* ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܥܒܕܐ fol. 115. a tergo.

V. *Officium de laudibus S. Johannis Baptistæ*, die 7. Januarii. ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܫܘܒܚܗ ܕܝܘܚܢܢ f. 138. a terg.

VI. *Officium de Nuptiis Canæ Galilææ.* ܛܟܣܐ ܠܡܫܬܘܬܐ ܕܩܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ f. 162.

Adnotatio Librarii, fol. 138. a terg. [illegible] " Explicit Ordo de Sancto Abda, & de SS. Michaele & Gabriele, & de S. Elia Vivente, & de S. Antonio, & de Genuum flexione (*quæ fit in die Pentecostes*) Anno Domini 1679. mense Decembri, die 10. per " Presbyterum Aunum Nagimi filium de oppido Gusta, Monachum in Mo-

 " naste-

„ nasterio S. Artemii de Mecbas dicto. Mementote mei, o fratres, in orationibus vestris propter Christum. Idque studio & opera Patris nostri Presbyteri Johannis filii Maasebi. „

CCXLI.

Codex in folio bombycinus, foliis constans 23. Syriacis literis exaratus, inter Syriacos Codices a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Trigesimus tertius: quo continetur.

Officium *Sanctæ Sophiæ, ejusque filiarum*. [illegible] fol. 1.

CCXLII.

Codex in 8. bombycinus, constans foliis 18. partim Syriaco, partim Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus, inter Codices Syriacos a nobis in Bibliothecam Vaticanam inlatos, olim Vigesimus quartus: quo continetur.

Ordo *Sponsalium*, juxta Ritum Syrorum Maronitarum. [illegible] Vide eundem Ritum in Codice Syriaco Vaticano XLVI. pag. 88. ubi inscribitur. ܒܘܪܟ ܚ̈ܬܢܐ ܘܟ̈ܠܠܬܐ *Benedictio Sponsorum & Sponsarum*. Tam enim Syri Maronitæ, quam Syri Jacobitæ, in Sacramentis administrandis eodem fere Ritu utuntur.

CCXLIII.

Codex in folio bombycinus, constans foliis 268. Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus, inter Codices Berœenses olim Tertius: quo continetur.

Synaxarium, seu *Martyrologium*, Syrorum Maronitarum. Titulus, f. 1. [illegible] *Succincta quorumdam Sanctorum, qui diversis temporibus claruere, Acta. Narrabimus autem in qua quisque regione, & quo anno vixerit, & quomodo Coronam gloriæ acceperit: per totum anni circulum. Et primum quidem incipimus a mense Tesri priore* (Octobri) *qui dies habet unum supra triginta, horas diei undecim, noctis vero tredecim. Die prima. Certamen Sancti Ananiæ, Discipuli Christi, Episcopi civitatis Damasci, qui Paulum Apostolum baptizavit*. Et reliqua.

II. Mensis *Tesri* posterior, hoc est, November, dies habet xxx. horas diei x. & noctis xiv. Die prima. Commemoratio Sanctorum Thaumaturgorum Cosmæ & Damiani anargyrorum, &c. [illegible] fol. 25.

III. Men-

III. Mensis *Canun* prior, hoc est, December, dies habet XXXI. horas diei IX. noctis XV. Die prima. Commemoratio S. Nahum prophetæ, &c. [illegible] fol. 48.

IV. Mensis *Canun* posterior, hoc est, Januarius, dies habet XXXI. horas diei X. noctis XIV. Die prima. Octava Nativitatis Domini nostri & Salvatoris Jesu Christi, & Circumcisio ejusdem Domini, qui natus est nobis ex immaculata Virgine, &c. [illegible] fol. 78.

V. Mensis *Scebat*, hoc est, Februarius, dies habet XXVIII. horas diei XI. noctis XIII. Die prima. Certamen S. Tryphonis Martyris, &c. [illegible] fol. 106.

VI. Mensis *Adar*, hoc est, Martius, dies habet XXXI. horas diei XII. noctis XII. Die prima. Certamen Sanctæ Martyris Eudociæ Samaritanæ, &c. [illegible] fol. 126. a tergo.

VII. Mensis *Nisan*, hoc est, Aprilis, dies habet XXX. horas diei XIII. noctis XI. Die prima. Commemoratio S. Mariæ Ægyptiacæ, quæ quondam fuerat peccatrix, &c. [illegible] fol. 144. a tergo.

VIII. Mensis *Jar*, hoc est, Majus, dies habet XXXI. horas diei XIV. noctis X. Die prima. Certamen Sancti Jeremiæ Prophetæ, &c. [illegible] fol. 160. a tergo.

IX. Mensis *Haziran*, id est, Junius, dies habet XXX. horas diei XV. noctis IX. Die prima. Certamen S. Justini Philosophi Martyris, &c. [illegible] fol. 185. Adnotatio, ibidem. [illegible] *Memento Domine Rezechi* (Donati) *servi sui, qui hosce characteres exaravit, Anno* 1665.

X. Mensis *Tamuz*, id est, Julius, dies habet XXXI. horas diei XIV. noctis X. Die prima. Certamen Sanctorum Anargyrorum & Thaumaturgorum Cosmæ & Damiani, &c. [illegible] fol. 204. a tergo.

XI. Mensis *Ab*, id est, Augustus, dies habet XXXI. horas diei XIII. noctis XI. Die prima. Commemoratio S. Eleazari, & Samonæ ejusque septem filiorum Macabæorum, &c. [illegible] fol. 225. a tergo.

XII. Mensis *Elul*, hoc est, September, dies habet XXX. horas diei XII. noctis XII. Die prima. Commemoratio Sancti Simeonis Stylitæ, ejusque matris Marthæ, &c. [illegible]

[illegible] fol. 251. Adnotatio, ibid. [illegible] *Mementote fratres mei, servi humilis, qui hæc scripsi, nec non Præceptoris mei Metropolitæ Gabrielis, qui id fieri curavit, Anno Domini 1666.*

Adnotatio altera, fol. 268. a tergo. [illegible] *Explicit ope Dei per manum peccatoris Gabrielis, nomine Metropolitæ, de Baluza, Anno Domini 1666. in Cœnobio Canubinensi. Deus in perpetuum conservet dignitatem ejus, qui ibi præsidet, Amen. Erat autem tunc temporis Rector noster, Pater præstantissimus, princeps principum & pater patrum, Patriarcha Dominus Georgius, filius Hagi Rescalla de oppido Besbeel, regionis Tripolitanæ. Deus tueatur Pontificatum ejus super nos in longitudinem dierum, Amen, Amen.* Ubi notandum primo, Gabrielem hunc, Baluza oriundum, qui hanc adnotationem manu sua adposuit, non totum quidem hunc Codrcem exarasse, sed sex tantum postrema folia, quæ exciderant ex Codice, paullo antea descripto a Rezeco, ipsius Gabrielis Diacono & Discipulo. Secundo, eundem Gabrielem primum quidem fuisse Metropolitam Alepi, deinde post obitum Georgii, & Stephani Patriarcharum, ad Antiochenam Maronitarum Ecclesiam adsumtum. Tertio, Georgium de Besbeel, cujus heic fit mentio, Antiochenum Maronitarum Patriarcham exstitisse ante Stephanum Edenensem, qui ab anno 1670. ad 1703. Patriarchalem illam Ecclesiam tum vitæ sanctimonia, tum doctrina, editisque compluribus libris, exornavit.

Adnotatio recentior, fol. 1. [illegible] *Synaxarium Ecclesiæ Occidentalis, legato relictum Ecclesiæ Sancti Eliæ, Nationis Maronitarum in custodita a Deo civitate Alepo, pretio octo scutorum, a me Archipresbytero Petro ejusdem Sanctæ Ecclesiæ œconomo dono datum venerabili Presbytero Gabrieli Evæ, anno Christi 1710.* Ubi idem ipsum hoc Synaxarium adpellatur *Ecclesiæ Occidentalis*, non quia Romano Martyrologio in omnibus consentit, sed quia a Synaxariis Syrorum Orientalium, id est, Jacobitarum & Nestorianorum differt, & ad Synaxarium Ecclesiæ Græcæ proxime accedit: nisi quod Græci quidem annum suum a mense Septembri auspicantur, Syri vero Maronitæ a mense Octobri.

CCXLIV.

Codex in fol. bombycinus, foliis constans 246. Arabico semone, sed Chaldaicis literis exaratus, inter Codd. Orientales, quos Andreas Scandar in Bibliothecam Vaticanam intulit, olim Undevigesimus; quo continetur.

Expositio Evangeliorum, quæ per anni circulum in Dominicis, Festis, & Feriis leguntur, juxta Ritum Chaldæorum. Videlicet.

Dominica 1. Annunciationis, id est, quarta ante Nativitatem Domini. Titu-

Titulus, fol. 1. [illegible] *Virtute Domini & Salvatoris nostri Jesu Christi, & ope Dei, scribere adgredimur Evangelia Dominicarum, Festorum, & Commemorationum omnium, unacum eorum expositione*. Dominica Prima Annunciationis. Initium. [illegible] Evangelium Lucæ. *Quoniam multi conati sunt scribere res, quarum nos conscii sumus*. Interpretatio. [illegible] *Multorum nomine designat superbos errones, uti fuit Simon Magus, & alii, qui ea scribere de Salvatore adgressi sunt, quæ ignorabant*. Atque ita propositis singulis Evangelii Versiculis, expositio Interferitur. Ubi notanda versio Arabica, quam Chaldæi usurpant.

Dominica II. Annunciationis. [illegible] fol. 4. [illegible]

Dom. III. Annunciationis. [illegible] fol. 7. a terg. [illegible]

Dom. IV. Annunciationis. [illegible] fol. 9. a terg. [illegible]

In festo Nativitatis Domini. [illegible] fol. 11. a tergo. [illegible]

Dom. I. post Nativitatem. [illegible] fol. 15. [illegible]

In festo Sanctæ Virginis Mariæ. [illegible] fol. 20. a tergo. [illegible] & fol. 21. [illegible]

Dom. II. post Nativitatem. [illegible] fol. 23 [illegible]

In festo Epiphaniæ. [illegible] fol. 27. [illegible]

In commemoratione S. Johannis Baptistæ. [illegible] fol. 34. [illegible]

Dom. I. post Epiphaniam. [illegible] fol. 36. [illegible]

In commemoratione Petri & Pauli Apostolorum. [illegible] fol. 38. a tergo. [illegible]

Dom. II. post Epiphaniam. [illegible] fol. 41. a tergo. [illegible]

Commemoratio quatuor Evangelistarum. Feria VI. hebd. III. post Epiphaniam. [illegible] fol. 45. a tergo. [illegible]

Dom. III. post Epiphaniam. [illegible] fol. 49. [illegible]

[illegible]

Commemoratio S. Stephani Protomartyris. [illegible]

fol. 50. a t. [illegible]

Dom. IV. post Epiphaniam. [illegible] fol. 53. [illegible]

Commemoratio Doctorum Græcorum. [illegible] f. 56. [illegible]

Dom. V. post Epiphaniam. [illegible] fol. 60. a terg. [illegible]

Commemoratio Doctorum Syrorum, Sancti Ephræm, & Narsetis, & Abrahæ. [illegible] fol. 64 [illegible]

Dom. VI. post Epiphaniam. [illegible] fol. 67. a tergo. [illegible]

Commemoratio S. Marabæ Catholici, & Commune unius Sancti. [illegible] fol. 69. a tergo. [illegible]

De eodem Communi unius Sancti. [illegible] fol. 75. [illegible]

Aliud de eodem Communi. [illegible] fol. 77. a tergo. [illegible]

Dom. VII. post Epiphaniam. [illegible] fol. 80. a terg. [illegible]

Commemoratio Defunctorum. [illegible] fol. 83. a terg. [illegible]

Dom. VIII. post Epiphaniam. [illegible] fol. 87. a terg. [illegible]

Dom. I. seu Initium Jejunii Quadragesimalis. [illegible] fol. 89. a terg. [illegible]

Feria II. hebdomadæ I. Jejunii. [illegible] fol. 91. a terg. [illegible]

Fer. III. hebd. I. Jejunii. [illegible] f. 93. a terg. [illegible]

Fer. IV. hebd. I. Jejunii. [illegible] fol. 94. [illegible]

Fer. V. hebd. I. Jejunii. [illegible] fol. 96. [illegible]

Fer. VI. hebd. I. Jejunii. [illegible] fol. 98. [illegible]

Dom. II. Jejunii. [illegible] f. 99. a t. [illegible]

Fer. VI. hebd. II. Jejunii. [illegible] fol. 100. a terg. [illegible]

Dom. III. Jejunii. [illegible] fol. 102. [illegible]

Fer. VI.

Fer. VI. hebd. III. Jejunii. [illegible] fol. 103. [illegible]

Dom. IV. Jejunii. [illegible] fol. 104. a terg. [illegible]

Fer. II. hebdomadæ mediæ Jejunii. [illegible] fol. 107. [illegible]

Fer. III. hebd. mediæ Jejunii. [illegible] fol. 108. [illegible]

Feria IV. quæ est dimidium Jejunii. [illegible] f. 110. [illegible]

Fer. V. medii Jejunii. [illegible] fol. 111. a t. [illegible]

Fer. VI. hebd. IV. Jejunii. [illegible] fol. 112. a t. [illegible]

Dominica V. Jejunii. [illegible] fol. 114. [illegible]

Feria VI. hebdomadæ V. Jejunii. [illegible] fol. 115. a terg. [illegible]

Dominica VI. Jejunii. [illegible] fol. 117. a terg. [illegible]

Feria VI. hebdomadæ VI. Jejunii. [illegible] fol. 119. a terg. [illegible]

Dominica Hosannarum. [illegible] fol. 122. a terg. [illegible]

Feria II. hebdomadæ ultimæ Jejunii. [illegible] fol. 125. a tergo. [illegible]

Feria III. hebdomadæ ultimæ Jejunii. [illegible] fol. 127. a terg. [illegible]

Feria IV. hebdomadæ ultimæ Jejunii. [illegible] fol. 130. a tergo. [illegible]

Feria V. Paschatis. [illegible] fol. 132. a tergo. [illegible]

Feria VI. Crucifixionis. [illegible] fol. 135. a terg. [illegible]

Sabbatho magno. [illegible] f. 143. [illegible]

Ad Liturgiam, quæ fit vespere Sabbathi magni. [illegible] fol. 154. [illegible]

Dominica Resurrectionis, mane. [illegible] fol. 156. [illegible]

Ad Liturgiam. [illegible] fol. 157. [illegible]

Fer. II. Resurrectionis. [illegible] fol. 158. a terg. [illegible]

Fer. III.

Fer. III. ut in festo Crucis. [illegible] fol. 162.

Fer. IV. [illegible] f. 162. [illegible]

Fer. V. ut in Feria VI. Evangelistarum, fol. 163. a tergo.

Fer. VI. Confessorum, & Martyrum. [illegible] f. 173. a terg. [illegible]

Dom. nova, sive, II. Resurrectionis. [illegible] fol. 166. [illegible]

Dom. III. post Resurrectionem. [illegible] fol. 168. [illegible]

In Commemoratione S. Georgii Martyris. [illegible] fol. 169. [illegible]

Dom. IV. post. Resurrectionem. [illegible] fol. 171. [illegible]

Dom. V. post Resurrectionem. [illegible] fol. 174. a terg. [illegible]

Dom. VI. post Resurrectionem. [illegible] fol. 175. a terg. [illegible]

In Ascensione Domini. [illegible] fol. 178. a tergo. [illegible]

Dominica post Ascensionem. [illegible] fol. 180. [illegible]

Dominica Pentecostes ad Liturgiam. [illegible] fol. 181. a tergo. [illegible] Ad Adorationem in Pentecoste. [illegible] fol. 183. [illegible]

Fer. VI. post Pentecosten, quæ Auri dicitur. [illegible] fol. 185. a terg. [illegible]

Dom. II. Apostolorum. [illegible] fol. 187. [illegible]

Dom. III. Apostolorum. [illegible] fol. 189. a terg. [illegible]

Dom. IV. Apostolorum. [illegible] fol. 191. a terg. [illegible]

Dom. V. Apostolorum. [illegible] fol. 194. a terg. [illegible]

Dom. VI. Apostolorum. [illegible] f. 196. [illegible]

Dom. VII. Apostolorum. [illegible] fol. 198. a terg. [illegible]

Fer. VI. post Dom. VII. Apostolorum. [illegible] fol. 200. a tergo.

Dom. I. Æstatis. [illegible] fol. 200. a terg. [illegible]

Fer. VI. hebd. I. Æstatis. Commemoratio S. Jacobi Nisibeni. [illegible] fol. 202. a terg.

Dom. II. Æstatis. [illegible] fol. 202. a tergo. [illegible]

Fer. VI.

Fer. vi. hebd. iii. Æſtatis. Commemoratio S. Maris Apoſtoli. [illegible] fol. 209.

Dom. iii. Æſtatis. [illegible] fol. 209. [illegible]

Dom. iv. Æſtatis. [illegible] fol. 212. [illegible]

Dom. v. Æſtatis. [illegible] fol. 214. [illegible]

Dom. vi. Æſtatis. [illegible] fol. 217. [illegible]

Fer. iv. hebd. vi. Æſtatis. Commemoratio S. Simeonis Barſaboæ. [illegible] fol. 219.

Dom. vii. Æſtatis. [illegible] fol. 219. [illegible]

Dom. i. Eliæ. [illegible] fol. 221. a terg. [illegible]

Dom. ii. Eliæ. [illegible] fol. 223. [illegible]

Dom. iii. Eliæ. [illegible] fol. 225. a tergo. [illegible]

In feſto S. Crucis. [illegible] fol. 228. [illegible]

Dominica iv. Eliæ. [illegible] fol. 229. a terg. [illegible]

Dominica v. Eliæ. [illegible] fol. 231. [illegible]

Dominica vi. Eliæ. [illegible] fol. 232. a terg. [illegible]

Dominica vii. Eliæ. [illegible] fol. 234. [illegible]

Dominica i. Moſis. [illegible] fol. 236. a tergo. [illegible]

Dominica ii. Moſis. [illegible] fol. 238. a tergo. [illegible]

Dominica iii. Moſis: uti Fer. ii. hebdomadæ mediæ Jejunii. [illegible] fol. 239. a tergo.

Dominica iv. Moſis. [illegible] fol. 239. a tergo.

Dominica i. Dedicationis Eccleſiæ. [illegible] fol. 241. [illegible]

Dominica ii. Dedicationis Eccleſiæ. [illegible] fol. 242. a tergo. [illegible]

Dominica iii. Dedicationis Eccleſiæ. [illegible] fol. 247. a tergo. [illegible]

Dominica iv. Dedicationis Eccleſiæ. [illegible] fol. 248. a tergo. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 250. a tergo. [illegible]

[Syriac text] *Explicit hic liber Feria sexta, quæ incidit in diem primam mensis Elul* [Septembris] *Anno Græcorum* 1993. *Hegiræ* 1093. (Christi 1681.) *per manum Diaconi Abdelcarimi filii Presbyteri Isæ, filii Abdallæ de civitate Mosul, quæ adjacet ripæ Tigris fluvii: diebus patris patrum Mar-Eliæ, filii Presbyteri Marugæi*. Et fol. 252. [Syriac text] *Exaratus autem fuit pro Presbytero Elia architecto, filio bonæ memoriæ Diaconi Michææ. Orate pro vili ac peccatore Diacono Abdelcarimo, filio Presbyteri Isæ, qui scripsit.*

CCXLV.

Codex in fol. chartaceus, foliis 156. constans, Syriacis literis & sermone elegantissime exaratus; de quo vide Tom. I. Bibl. Orient. p. 632. num. XCVI. Ibi continetur.

EBEDJESU EPISCOPI SOBENSIS, Liber Carminum; cui titulus, *Paradisus Eden*. [Syriac text] In Carmina Quinquaginta distributus, quorum initia heic prætermittimus; utpote quæ Syriace & Latine Tom. 3. Biblioth. Orient. a pag. 328. fuerunt a nobis exhibita.

Carmen I. De Trinitate, & Unione, ordine Alphabetico. [Syriac text]

Carmen II. Doctrina & parænesis. ܡܐܡܪܐ ܒ. ܡܠܦܢܘܬܐ ܘܡܪܬܝܢܘܬܐ

Carmen III. Ænigmata Ecclesiastica. ܐܘܚܕܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ

Carmen IV. De Sapientia. ܥܠ ܚܟܡܬܐ

Carmen V. De mente & contemplatione. [Syriac text]

Carmen VI. De Divinis judiciis. ܥܠ ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ

Carmen VII. Querelæ filii senioris adversus filium Prodigum, de quo in Evangelio. [Syriac text]

Carmen VIII. Responsio filii Prodigi ad fratrem seniorem. [Syriac text]

Carmen IX. De bono Perfectionis tempore, ex similitudine mensis Nisan. [Syriac text]

Carmen X. Revelatio mentalis de ordine contemplationis corporeorum & incorporeorum. [Syriac text]

Carmen XI. De humanis affectibus. Dialogus inter corpus & animam. [Syriac text]

Carmen XII. Hymnus de resipiscentia. [Syriac text]

Carmen XIII. Narratio & parænesis ex persona defuncti, Didactica est, ædificationem afferens, impetumque cupiditatum comprimens. [Syriac text]

Carmen XIV. Parabola mystica de revelatione Jesu Christi in mundo carnis, ad eos, qui viam regiam premunt. [Syriac text]

Carmen XV. Deprecatio & Laudatio. ܒܥܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ

Car-

Carmen XVI. Parænesis. ܡܪܬܝܢܘܬܐ

Carmen XVII. De resurrectione, & de futuro seculo. ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܘܥܠ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ

Carmen XVIII. In illud Sapientum: Homo est microcosmus, & mundus est magnus homo. ܥܠ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܕܒܪܢܫܐ ܥܠܡܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘ. ܘܥܠܡܐ ܒܪܢܫܐ ܪܒܐ ܗܘ

Carmen XIX. De amaritudine separationis, tam sensibilis, quam intelligibilis. ܥܠ ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܗܘ ܡܬܪܓܫܢܐ ܐܟܚܕܐ ܘܗܘ ܡܬܡܣܟܠܢܐ

Carmen XX. Capita gnostica, & ænigmata Ecclesiastica atque Ascetica. ܪ̈ܫܐ ܝܕܥܬܢ̈ܝܐ ܘܐܘܚ̈ܕܬܐ ܥܕܬܢ̈ܝܬܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܝܬܐ

Carmen XXI. Parænesis & exercitatio. ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܘܕܘܪܫܐ

Carmen XXII. Doctrina & parænesis ad quemlibet. ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܘܡܪܬܝܢܘܬܐ

Carmen XXIII. De invidia, deque pravis ejus moribus, quos in omni generatione exseruit. ܥܠ ܚܣܡܐ ܘܥܠ ܥܝܕ̈ܘܗܝ ܒܝ̈ܫܐ ܕܒܟܠ ܕܪ ܚܘܝ

Carmen XXIV. De Adam, Narratio parabolica, & demonstratio mystica de omni regimine spirituali. ܥܠ ܐܕܡ ܫܥܬܐ ܡܬܠܢܝܬܐ ܘܚܘܝܐ ܐܪ̈ܙܢܝܐ ܥܠ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ

Carmen XXV. Sapientia, doctrina, & exercitatio de correptione. ܚܟܡܬܐ ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܘܕܘܪܫܐ ܕܡܟܣܢܘܬܐ

Carmen XXVI. De fide Orthodoxa. ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ

Carmen XXVII. De fide Ecclesiæ. ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ

Carmen XXVIII. De filio Prodigo. ܥܠ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ

Carmen XXIX. Reprehensio pravorum morum, & de temporis nequitia. ܥܠ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܥܝ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܥܠ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ

Carmen XXX. De sapientia filii Jachi, & precatio. ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܕܒܪ ܝܫܘܥ ܘܡܘܟܟܐ

Carmen XXXI. De providentia Dei, ab initio & usque in seculum. ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ

Carmen XXXII. De mysteriis Incarnationis. ܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ

Carmen XXXIII. Laudatio & precatio. ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܒܥܘܬܐ

Carmen XXXIV. De temporis malitia. ܥܠ ܒܝܫܘܬܗ ܕܙܒܢܐ

Carmen XXXV. De amore. ܥܠ ܚܘܒܐ

Carmen XXXVI. De Evangelio & Evangelistis. ܥܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܡܣܒ̈ܪܢܐ

Carmen XXXVII. De dissolutione hujus mundi, & de vanitate seculi temporalis. ܥܠ ܫܘܪܝܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܥܠ ܣܪܝܩܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܕܙܒܢܐ

Carmen XXXVIII. Adhortatio de bonis moribus. ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ

Carmen XXXIX. Deprecatio & Laudatio. ܒܥܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ

Carmen XL. De Virtute. ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ

Carmen XLI. De tempore malo, & de raritate virtutum, & multiplicitate vitiorum. ܥܠ ܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܘܥܠ ܒܨܝܪܘܬܐ ܕܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ

Carmen XLII. Precatio, & Pœnitentia. ܒܥܘܬܐ ܘܬܝܒܘܬܐ

Carmen XLIII. Enarratio de mundi caducitate. ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܒܪ

Carmen XLIV. Precatio & Pœnitentia. ܒܥܘܬܐ ܘܬܝܒܘܬܐ

Carmen XLV. Oratio ad Divinam essentiam; & precatio pro natura humana. ܨܠܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ. ܘܒܥܘܬܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ

Carmen XLVI. Parænesis, & consilia utilia. ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܡܥܕܪ̈ܢܐ

Carmen XLVII. De præstantia, & excellentia Sanctorum. ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ

Carmen XLVIII. De Anima, ejusque facultate cogitativa. ܥܠ ܢܦܫܐ ܘܡܕܥܢܘܬܗ ܡܬܪܥܝܢܝܬܐ

Carmen XLIX. De Pœnitentia, & Maria peccatrice. ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܘܥܠ ܡܪܝܡ ܚܛܝܬܐ

Carmen L. De resurrectione, deque consummatione, & mundo novo. ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܘܥܠ ܫܘܠܡܐ ܘܥܠ ܥܠܡܐ ܚܕܬܐ

Subjungitur ejusdem *Ebedjesu Sobensis* Carmen de Vocibus æquivocis: ac *Georgii Arabum Episcopi* Carmen de Kalendario.

Is Codex exscriptus est a Michaele Metoscita, Presbytero Maronita, ex exemplari, quod olim in Bibliotheca SS. Marcellini & Petri de Urbe adservabatur, quodque scriptum esse dicitur, feria sexta, die 5. Novembris, anno Græcorum 1851. Chr. 1540. sub Simeone Patriarcha Chaldæorum, & Ananjesu ejusdem gentis Metropolita; quemadmodum in fine adnotatur.

CCXLVI.

Codex in 12. chartaceus, foliis 164. constans, Syriacis literis & sermone exaratus, inter Orientales Codd. a sacra Cangregatione de Propaganda Fide Vaticanæ Bibliothecæ addictos, olim Decimus tertius: quo continetur.

Beth-Gaza, hoc est, Thesaurus, seu Officium feriale Syrorum Jacobitarum. Titulus, ܟܬܒܐ ܦܢܩܝܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܘܕܠܠܝܐ ܘܕܨܦܪܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܒܗܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܠܦܢܐ ܐܘܪܬܕܘܟܣܐ ܩܕܡܝܐ *Liber Ferialis, hoc est, Preces Vespertinæ, Nocturnæ & Matutinæ, juxta ritum Patrum Syrorum, & Doctorum Orthodoxorum.*
Et primum ad Vesperas Feriæ II. fol. 1. ܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

Feria III. Ad Vesperas. ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ fol. 31.

Feria IV. Ad Vesperas. ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܕܐܪܒܥܐ fol. 52.

Feria V. Ad Vesperas. ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ fol. 76.

Feria VI. Ad Vesperas. ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ fol. 99. a tergo.

Sabbatho ad Vesperas. ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ fol. 125. a terg.

Octoechus ad Magnificat. ܡܥܢܝܬܐ ܕܬܡܢܝܐ ܩܠܝܢ ܕܥܠ ܩܘܡܐ ܠܐܠܗܐ fol. 147. a tergo.

CCXLVII.

Codex in fol. chartaceus, foliis 304. constans, Syriacis literis exaratus, inter Codices Orientales Vaticanæ Bibliothecæ a S. Congregatione de Propaganda Fide addictos, olim Primus: quo continentur.

Præfationes Syriacæ, juxta Ritum Syrorum Jacobitarum, in Dominicis, Festis, & Feriis per annum recitandæ; quibus Titulus, ܦܪܘܡܝܘܢ *Proœmia*, & ܣܕܪܐ *Sedra*. Videlicet.

I. Dominica Resurrectionis. ܕܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ Ad Vesperas, ad Completorium, ad Primam & Secundam Stationem noctis, ad Matutinum, & ad Tertiam.

II. In Hebdomada in Albis. ܫܒܘܥܐ ܕܚܘܕܬܐ Videlicet, Feria II. post Dominicam Resurrectionis, Feria III, IV. V. Feria VI. quæ ܕܡܘܕܝܢܐ *Confessorum* dicitur: & Sabbatho.

III. Dominica nova. ܚܕܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

IV. In Ascensione Domini. ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ

V. In-

V. In Pentecoste. ܥܐܕܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܝ

VI. Feria VI. post Pentecosten, quæ ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܗܒܐ *Auri* dicitur, de XII. Apostolis,

VII. In festo Petri & Pauli Apostolorum, ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ Ad Vesperas, & ad Matutinum.

VIII. De S. Adæo Apostolo. ܕܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ cujus festum celebratur die 14. Maii.

IX. De Patribus Ægyptiis, Macario Abbate, Johanne Colobo, Pesæo, & filiis Regum Maximo & Domitio, ܘܐܒܗ̈ܐ ܡܩܪܝܘܣ ܘܝܘܚܢܢ ܟܘܦܝܐ ܘܒܝܫܘܝ ܘܒ̈ܢܝ ܡ̈ܠܟܐ ܡܟܣܝܡܘܣ ܘܕܘܡܛܝܘܣ quorum festum celebratur die 2. Julii.

X. De S. Thoma Apostolo. ܕܫܠܝܚܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ cujus festum die 3. Julii.

XI. In Commemoratione B. V. Mariæ pro spicis. ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܕܥܠ ܫ̈ܒܠܐ

XII. De S. Cyriaco ejusque matre Julitta. ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܝܘܠܝܛܝ ܐܡܗ

XIII. De SS. Macabæis, eorumque matre Samona, & præceptore Eleazaro. ܕܣ̈ܗܕܐ ܡܩ̈ܒܝܐ ܫܡܘܢܝ ܐܡܗܘܢ ܘܐܠܥܙܪ ܪܒܗܘܢ

XIV. In festo Tabernaculorum, seu in Transfiguratione Domini, ܥܐܕܐ ܕܡܛ̈ܠܐ ܐܘܟܝܬ ܕܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ

XV. In transitu B. M. V. ܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

XVI. In festo S. Crucis. ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ

XVII. De SS. Sergio & Baccho, ܕܣ̈ܗܕܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ

XVIII. De S. Jacobo Sarugensi, cujus festum die 29. Novembris. ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡܠܦܢܐ

XIX. De SS. Virginibus Barbara & Juliana, die 4. Decembris. ܕܒ̈ܬܘܠܬܐ ܒܪܒܪܐ ܘܝܘܠܝܢܐ

XX. De S. Nicolao Episcopo, qui Syris dicitur *Zache*. ܕܡܪܝ ܙܟܝ ܕܗܘ ܢܝܩܘܠܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ

XXI. De Behenamo Martyre, ejusque sorore Sara, die 10. Decembris. ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ ܣܗܕܐ ܘܣܪܐ ܚܬܗ

XXII. De S. Georgio Martyre. ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

XXIII. De S. Thoma Apostolo. ܕܫܠܝܚܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ

XXIV. De S. Behenamo Martyre, ejusque sorore Sara, & præceptore Matthæo archimandrita Monasterii montis Elphephii, & quadraginta sociis Martyribus: qui passi dicuntur sub Sennacheribo Ninivitarum Præside. ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ ܣܗܕܐ ܘܣܪܐ ܚܬܗ ܘܡܪܝ ܡܬܝ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܠܦܦ ܘܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܥܡܗܘܢ ܕܐܣܬܗܕܘ ܒܝܕ ܣܢܚܪܝܒ

XXV. De S. Domitio Martyre, die 24. Septembris. ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܕܘܡܛ

XXVI. De S. Elisæo anachoreta. ܕܡܪܝ ܐܠܝܫܥ ܝܚܝܕܝܐ

XXVII. De S. Azazaele Martyre Samosateno. ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ ܫܡܝܫܛܝܐ In ejus Præfatione, seu Elogio, dicitur passus sub Maximiano, & unacum Abæo Nicææ Episcopo, usque ad tempora Theodosii Imperatoris pervenisse: nimirum, juxta apocrypham illius vitam, quam Michael Syrorum Jacobitarum Patriarcha scripsit, quæque exstat in Cod. Syriaco XXXII. ad Calcem Tomi 2. Bibliothecæ Orientalis pag. 505. Porro eadem hæc Præfatio legitur in commemoratione Thomæ Stylitæ, uti fol. 263. hujusce Codicis adnotatur. Fuit autem Thomas patria Telensis, secta Monophysita, cujus mentio fit in Chronico Dionysii Jacobitarum Patriarchæ ad annum Græcorum 1021. Christi 710. Vide Tom. 2. Biblioth. Orient. pag. 105. Ex quibus

bus colligitur. tam Azazaelem, quam Abæum Episcopum, fuisse suspectæ fidei, id est, Jacobitas.

XXVIII. Pro uno Martyre. [illegible] Legitur in commemoratione S, Georgii, Abæi, Behenami, aliorumque, uti adnotatur in hoc eodem Codice, fol. 266.

XXIX. De uno Monacho. [illegible] Legitur in commemoratione Aaronis, & Jacobi Inclusi, & Sancti Sabæ, uti adnotatur, fol. 270.

XXX. De Resurrectione Domini. [illegible]

XXXI. De Feria vi. Majoris hebdomadæ. [illegible] Arabice hæc, & sequentes Præfationes.

XXXII. De Feria v. Majoris hebdomadæ. [illegible] Arabice.

XXXIII. De Feria vi. ante Dominicam Palmarum. [illegible] De Lazaro a Christo Domino resuscitato. Arabice.

XXXIV. De Michaele Martyre. [illegible] Arabice. Authore Johanne, uti dicitur fol. 290. Hic Michael sororem Saram, sociumque Josephum habuisse fertur; ad Christi autem fidem ex Magorum secta conversus, filium Cavadæ Persarum Regis a dæmonio liberasse, & anno demum ætatis quintodecimo Martyrium subiisse.

XXXV. De S. Nicolao Episcopo. Arabice. [illegible]

XXXVI. De S. Juliano Saba. Syriace. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 304. [illegible] *Explicit Liber, exaratus a Pharagio Presbytero die* 10. *mensis Tesri posterioris* (Novembris) *anno Græcorum millesimo octingentesimo quinquagesimo octavo, Hegiræ nongentesimo quinquagesimo tertio, die vigesima mensis Ramadani*: hoc est, anno Christi 1546.

CCXLVIII.

Codex in fol. chartaceus, foliis 194. constans, Syriacis literis exaratus, inter Codices Orientales, a S. Congregatione de Propaganda Fide Bibliothecæ Vaticanæ addictos, olim Quintus: quo continetur.

Officii Syriaci *Pars Hyemalis*, juxta Ritum Syrorum Maronitarum, [illegible] Videlicet.

I. Officium Encæniorum Ecclesiæ. [illegible]

II. In Dedicatione Ecclesiæ. [illegible]

III. In Annunciatione Zachariæ. [illegible]

IV. In Annunciatione B. Mariæ Virginis. [illegible]

V. De Profectione B. Mariæ Virginis ad Elisabeth, [illegible]

VI. De Nativitate S. Johannis Baptistæ. [illegible]

VII. De Revelatione Josephi. [illegible]

VIII. De Dominica ante Nativitatem Domini. [illegible]

IX. De Nativitate Domini nostri Jesu Christi. [illegible]

X. De Laudibus Beatæ Virginis Mariæ. [illegible]

XI. De Cæde Infantium. [illegible]

XII. De Dominica post Nativitatem Domini. [illegible]

XIII. De SS. Patribus Basilio & Gregorio: & de Circumcisione Domini.

[illegible] mini.

XIV. De Festo Luminum, seu de Epiphania Domini. [illegible]

XV. De Laudibus S. Johannis Baptistæ. [illegible]

XVI. De S. Stephano Archidiacono & Protomartyre. [illegible]

XVII. De Dominicis I. II. III. & IV. post Epiphaniam. [illegible]

XXI. De Laudibus Deiparæ. [illegible]

XXII. De Præsentatione Domini in Templo. [illegible]

XXIII. De Feria II. III. IV. & V. Ninivitarum, hoc est, Rogationum. [illegible]

XXVII. De Sacerdotibus & Patribus defunctis. [illegible]

XXVIII. De Fidelibus defunctis. [illegible]

XXIX. De S. Jacobo Intercisco. [illegible]

XXX. De S. Jacobo Doctore. [illegible]

XXXI. De S. Barbara. [illegible]

XXXII. De S. Nicolao. [illegible]

XXXIII. De S. Behenamo Martyre. [illegible]

XXXIV. De Gabriele Episcopo in Cœnobio Cartaminensi. [illegible]

XXXV. De S. Antonio Abbate. [illegible]

Adnotatio Librarii, fol. 194. [illegible] *Explicit per peccatorem Aeballam Zendo Presbyterum Maronitam*.

CCXLIX.

Codex in 4. chartaceus, foliis constans 126. Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: inter Codices Ecchellenses, olim Decimus octavus: quo continentur.

I. Gabrielis Barclaii, Episcopi Nicosiensis, Maronitæ, *Tractatus de Deo uno & trino*, imperfectus. [illegible]

II. Ejusdem *Carmina Arabica*, de diversis. [illegible] Videlicet. I. de Christo Domino, ejusque Matre. II. de Ecclesia & fide Orthodoxa. III. de monte Libano, & Maronitis. IV. Parænesis. V. de morte. VI. de Sancto Simeone Stylita. VII. de S. Lucio Martyre. VIII. de Meteoris & constellationibus. IX. Planctus Virginis sub Cruce. X. Parænesis. XI. de S. Alexio Romano. XII. de S. Antonio Abbate. XIII. & XIV. Paræneses duæ. XV. de Astrologia, & Stellis errantibus & fixis, & de Elementis. XVI. de Veritate & mendacio, adversus Jacobitas & Nestorianos: deque erroribus, quos Jacobitæ in monte Libano disseminarunt. XVII. de Gabriele Hagiulensi Patriarcha Maronitarum, qui ob Catholicam fidem a Mahometanis Tripoli interfectus est, anno Chr. 1367. XVIII. de S. Mose Æthiope, qui ex latrone Monachus factus est. XIX. XX. de Pœnitentia Carmina duo. XXI. XXII. Paræneses duæ.

Is Codex decimo sexto Christi seculo est exaratus.

Codex

CCL.

Codex in 8. chartaceus, foliis 64. constans, Arabico sermone, sed literis Syriacis exaratus: inter Codices Ecchellenses, olim Vigesimus primus: quo continentur,

I. Gabrielis Barclaii, Episcopi Nicosiensis, Maronitæ, Carmen Arabicum *de Hæresibus, & Conciliis*. [illegible]

II. E. Canticum Syriacum, in quo præcipuæ hæreses Anathematizantur, inscriptum, *Demonstratio Fidei Maronitarum adversus hereticos*. [illegible]

III. Adnotatio Arabica de expugnatione montis Libani transcripta ex vetustissimo Officio Syriaco, quod in ipso monte Libano in Monasterio Mar Abun exstabat.

IV. *Eliæ Monachi S. Artemii*, Arabica Carmina, I. De Urbe Roma. II. de Alumnis Collegii Maronitarum de Urbe. III. de Johanne Saphrensi, Patriarcha Maronitarum.

Adnotatio Librarii, fol. 64. [illegible] *Explicit manu Eliæ Gazirensis, Monachi Monasterii S. Artemii, Anno Christi 1669.*

CCLI.

Codex in fol. membraneus, foliis constans 85. Stronghilis Syriacis vetustissimis literis exaratus, inter Codices Syriacos Nitrienses, olim Decimus: quo continentur.

S. Jacobi Sarugensis, Homiliæ metricæ. [illegible] Videlicet,

I. De Hemorrhoissa. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Vide etiam Cod. Nitren. V. fol. 329. & Cod. Nitr. VII. fol. 123.

II. In illud, *Simile est Regnum cælorum grano sinapis*. [illegible] Vide Cod. Nitr. V. fol. 279.

III. In illud, *Simile est Regnum cælorum fermento, quod accipiens mulier, abscondit in farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum*. [illegible] fol. 3. Initium. [illegible] Notandum, quod hic hymnus, seu hæc homilia, in margine dicitur nonum locum in isto Codice habere. Ex quo patet excidisse ex eodem Codice, sex saltem homilias, dum nempe in cœnosis Nili fluminis vorticibus tam hic Codex, quam sequentes eo redacti sunt, ut vix legi queant.

IV. In illud Domini: *Simile est Regnum cælorum thesauro abscondito in agro*. [illegible] fol. 4. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. V. fol. 298. & Cod. Arab. IX. fol. 115.

V. In illud Domini: *Simile est Regnum cælorum homini Regi, qui fecit nuptias filio suo*. [illegible]

[illegible] fol. 6. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 394. & Cod. Syr. vii. fol. 137.

VI. De decem Virginum parabola. [illegible] fol. 10. Init. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 391. Cod. Nitr. xiii. fol. 117. & Cod Arab. ix. fol. 143.

VII. De Baptismo Legis, Johannis, & Christi. [illegible] fol. 13. Initium. [illegible] Dicitur in margine esse [illegible] *Homilia* xix. Vide Cod. Nitr. v. fol. 86.

VIII. Quare Dominus triginta annos in mundo egit, antequam Miracula edere inciperet? [illegible] fol. 15. a terg. Initium. [illegible] Dicitur Homilia xx. Vide Cod. Nitr. v. fol. 62.

IX. De Eucharistia, seu, quod Christus in Scripturis, cibi potusque nomine agnoscitur. [illegible] fol. 18. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 299. In hoc Codice est Homilia xxi.

X. Quod Corpus Christi passibile fuerit ac mortale ante resurrectionem. [illegible] fol. 21. Vide Cod. Nitr. v. fol. 498. In hoc Cod. est Homilia xxii.

XI. De idolorum lapsu. [illegible] fol. 27. Vide Cod. Nitr. v. fol. 511. In hoc Cod. est Homilia xxiii.

XII. De S. Paulo Apostolo. [illegible] fol. 30. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 526. In hoc Cod. est Homilia xxiv.

XIII. Iterum de S. Paulo Apostolo. [illegible] fol. 36. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 530. In hoc Cod. est Homilia xxv.

XIV. In illud Apostoli: *Unus est mediator Dei & hominum homo Christus Jesus*. [illegible] fol. 40. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 504. In hoc Cod. est Homilia xxvi.

XV. De Melchisedec. [illegible] fol. 41. [illegible] In hoc Codice est Homilia xxvii.

XVI. In illud Psalmi Davidici: *Tu es Sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedec*. [illegible] f. 48. Initium. [illegible] In hoc Codice est Homilia xxviii.

XVII. In illud Isaiæ: *Vocabitur nomen ejus Emmanuel*. [illegible] fol. 48. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 54. & Syriac. vii. fol. 22. In hoc Codice est Homilia xxix.

XVIII. In illud Isaiæ prophetæ: *Vocabitur nomen ejus Admirabile*. [illegible] fol. 50. a tergo. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 55. In hoc Cod. est Homilia xxx.

XIX. In illud: *Qui gloriatur, in Domino glorietur*. [Syriac] fol. 53. Initium. [Syriac] Vide Cod. Nitr. v. fol. 281. In hoc Cod. est Homilia XXXI.

XX. De Torrente, quem vidit Ezechiel Propheta. [Syriac] fol. 55. a terg. Initium. [Syriac] Vide Cod. Nitr. v. fol. 88. & Cod. Nitr. XIV. fol. 3. In hoc Cod. est Homilia XXXII.

XXI. De Thoma Apostolo, & Resurrectione Domini. [Syriac] fol. 58. a terg. Initium. [Syriac] Vide Cod. Nitr. v. fol. 914. & Cod. Syriac. VII. fol. 303. In hoc Codice est Homilia XXXIII.

XXII. De David, & Goliad. [Syriac] fol. 61. Deest initium. Sic autem terminatur: [Syriac] Confer cum tribus homiliis, quæ sunt de David & Goliad, ab eodem S. Jacobo conscriptæ, Cod. Nitr. v. f. 355. & Cod. Nitr. XII. fol. 129. & 137. quarum prima incipit. [Syriac] Secunda: [Syriac] Tertia: [Syriac] Quæ autem est in hoc Codice mutila & manca, numerum homiliarum occupat Quadragesimum secundum.

XXIII. De tentatione Christi, & ejusdem pugna cum Diabolo. [Syriac] fol. 62. Initium. [Syriac] Vide Cod Nitr. v. fol. 353. In hoc Codice est Homilia XLIII.

XXIV. De Antichristo, hoc est, Christi adversario, qui in fine mundi apparebit, signa & prodigia falsa operans, hominesque decipiens. [Syriac] fol. 66. Initium. [Syriac] Vide Cod. Nitr. v. fol. 288. In hoc Codice est Homilia [Syriac] XLIV.

XXV. De fine mundi, seu consummatione seculi. [Syriac] fol. 69. a terg. Initium. [Syriac] Vide Cod. Nitr. v. fol. 324. In hoc Cod. est Homilia [Syriac] XLV.

XXVI. De Adventu Domini; & Parænesis de consummatione seculi. Homilia quinta. [Syriac] Ex quo liquet, duas excidisse ex hoc Codice de consummatione seculi homilias. Initium. [Syriac] fol. 71. Vide Cod. Nitr. v. fol. 218. In hoc Codice est Homilia [Syriac] XLVIII.

XXVII. Homilia sexta de consummatione seculi, deque Nuptiis, & de Sponso & Sponsa; [Syriac] f. 74. Initium. [Syriac] In hoc Codice est Homilia [Syriac] XLIX.

XXVIII. Homilia septima, de fine mundi. [Syriac] fol. 76. a t. Init. [Syriac] Vide Cod. Nitr. v. f. 160. & Cod. Arabic. IX. fol. 227. In hoc Cod. est Homilia quinquagesima.

XXIX. De

XXIX. De die, & nocte. [illegible] fol. 79. a terg. Initium. [illegible] In hoc Codice est Homilia quinquagesima prima.

XXX. De Ficu, cui maledixit Dominus, & statim aruit. [illegible] fol. 82. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 369. In hoc Codice est Homilia quinquagesima secunda.

Adnotatio prima Librarii, fol. 85. [illegible] *Explicit homilia metrica de illa Ficu, cui maledixit Dominus, & arefacta est, authore S. Jacobo Doctore.* Ex quo patet, in hoc Cod. olim comprehensas fuisse homilias LII. ex quibus tamen non supersunt, nisi Homiliæ XXX.

Adnotatio altera, fol. 85. a tergo. [illegible] *Admissus fuit Codex iste in Gazophylacium Librorum sacri Monasterii de Columna, Anno Alexandri nongentesimo quadragesimo nono* (id est, Christi 638.) *sub Simeone Archimandrita, & Johanne Presbytero.*

C C L I I.

Codex in fol. membraneus, foliis 65. constans, Syriacis Stronghilis literis exaratus, inter Codices Nitrienses, olim Quartus decimus: quo continentur.

S. Jacobi Sarugensis, Homiliæ metricæ: [illegible] Videlicet.

I. De Samaritana. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 93.

II. De Muliere curva. [illegible] fol. 2. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 302.

III. De Torrente, quem vidit Ezechiel Propheta, f. 3. [illegible] Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 88. & Cod. Nitr. x. fol. 55. a tergo.

IV. De Ozia Rege, & Isaia Propheta. [illegible] fol. 6. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. f. 335.

V. De Job. [illegible] fol. 11. Deest initium.

VI. De Elia Propheta. [illegible] fol. 13. Deest initium.

VII. De Elisæo Propheta & Sulamitide. [illegible] fol. 13. Deest initinm.

VIII. De Arca fœderis. [illegible] fol. 16. [illegible] Vide Cod. Nitr. XII. fol. 113.

IX. De Circumcisione Mosis. [illegible] fol. 19. Definit in hæc verba. [illegible]

X. De Phinees. [illegible] fol. 22. [illegible] Vide Cod. Nitr. XII. fol. 55.

XI. De Samsone. [illegible] fol. 24. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 403. & Cod. Nitr. XII. fol. 103.

 XII. De

XII. De Thamar. [illegible] fol. 28. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 19.

XIII. De Hofee Propheta, & duabus ejus uxoribus. [illegible] fol. 30. Init. [illegible] Vide Cod Nitr. xii. fol. 141.

XIV. De illapfu Altiffimi fuper montem Sinai. [illegible] fol. 32. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 14.

XV. De Velo Mofis. [illegible] fol. 37. Initium. [illegible] Vide Cod Nitr. xii. f. 45. & Cod. Nitr. v. f. 23.

XVI. De Mofe, & Amalec. [illegible] fol. 40. Initium. [illegible] Vide Cod Nitr. v. fol. 546. & Cod. Nitr. xii. fol. 15.

XVII. In illud Mofis: *Oftende mihi gloriam tuam*. [illegible] fol. 42. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. xii. fol. 40.

XVIII. De Turre Babylonica. [illegible] fol. 45. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. xiii. fol. 13.

XIX. De Melchifedec. [illegible] fol. 48. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. x. fol. 41.

XX. De duobus Pafferibus; quorum alter ad fontem aquarum juxta Legem necabatur, alter pro peccato dimittebatur. [illegible] fol. 49. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. f. 40. Cod. Nitr. xii. fol. 64. & Cod. Syr. vii. fol. 248.

XXI. Adverfus eos, qui dicunt, Angelos fibi uxores duxiffe ex filiabus hominum. [illegible] fol. 52. Deeft initium.

XXII. De Jofeph, Homiliæ quatuor, a fol. 53. Homilia i. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. f. 424. Homilia ii. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. f. 426. Homilia iii. [illegible] Cod Nitr. v fol. 426. Homilia iv. [illegible] Cod. Nitr. v. fol. 432.

XXVI. De Abel & Cain, Homiliæ quatuor, a fol. 60. ad 65. Homilia i. [illegible] f. 60. [illegible] Vide Cod. Nitr. v. fol. 405. Homilia ii. [illegible] Cod. Nitr. v. fol. 407. Homilia iii. [illegible] Cod. Nitr. v. fol. 409. Homilia iv. [illegible] Cod. Nitr. v. fol. 411.

XXX. *S. Ephræm Syri*, de Lucta Spirituali. [illegible] fol 4. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. xiii. fol. 3. & Cod. Arab. Vatic. lv. fol. 397.

Is Codex ante annum Chrifti 932. eft exaratus, utpote qui eo anno una cum aliis bifcentum quinquaginta Codicibus a Mofe Nifibeno, Scetenfis S. Mariæ Syrorum Monafterii Abbate, emtus fuit ad ufum ejufdem Monafterii; uti in fine adnotatur.

Codex

CCLIII.

Codex in fol. membraneus, foliis 163. constans, Syriacis Stronghilis literis exaratus, inter Codices Nitrienses, olim Decimus quintus: quo continentur.

I. S. Johannis Chrysostomi, Homilia de Annunciatione B. M. V. [illegible] Initium fol. 2. a tergo. [illegible]

II. Ejusdem homilia de Nativitate Domini. [illegible] Deest initium.

III. De S. Stephano. [illegible] Desinit fol. 6. a terg. his verbis. [illegible]

IV. Ejusdem de Luminibus. [illegible] fol. 7.

V. Ejusdem de tentatione Domini. [illegible] Adnotatio, fol. 48. [illegible] *Explicit Homilia* II. *ejusdem S. Johannis de lucta Domini cum Satana*. Sequitur ibid. Homilia III. [illegible] Quæ quidem homilia in hoc Codice numerum occupat [illegible] XXI. Ex quo liquet, quot hucusque exciderint ex eodem Codice homiliæ.

VI. Ejusdem, de festo Hosannarum, ex commentario in Matthæum. [illegible] fol. 56. [illegible]

VII. *S. Jacobi Sarugensis*, de festo Palmarum, Homiliæ II. altera soluta, altera vincta numeris oratione. [illegible] Prima, fol. 59. [illegible] Altera, fol. 64. a tergo. [illegible]

VIII. *S. Joh. Chrysostomi*, in illud: *Pater, si possibile est, transeat a me calix iste*. [illegible] fol. 66. a tergo. Hæc homilia signatur in hoc Codice numero XXXI.

IX. Ejusdem, de proditione Judæ, [illegible] f. 76. [illegible]

X. Ejusdem, de Passione Domini. [illegible] fol. 79.

XI. Ejusdem, de Cruce, & Latrone. [illegible] fol. 81.

XII. *S. Jacobi Sarugensis*, Homilia de Feria sexta Crucifixionis. [illegible] fol. 82. [illegible]

XIII. *S. Procli Episcopi Constantinopolitani*, Homilia de Juda proditore. [illegible] Titulus: [illegible] Initium. [illegible] Signatur num. XXXVII. fol. 86. a tergo.

XIV. *S. Johannis Chrysostomi*, Homilia octogesima quinta in Johannem. [illegible] fol. 90.

XV. Ejusdem, de Dominica Resurrectionis. [illegible] Inscribitur fol. 91. [illegible] Initium. [illegible]

XVI. *S. Jacobi Sarugensis*, Homilia de resurrectione Domini, fol. 100. [illegible] Titulus: [illegible] Initium. [illegible] Signatur numero. XLIII.

XVII. *Severi Patriarchæ Antiocheni*, Homilia de Pentecoste. [illegible] fol. 105. a terg. Desinit fol. 108. [illegible]

[illegible]

XVIII. *S. Joh. Chrysostomi*, de Cruce, Adam, & Heva. [illegible] fol. 108. Initium. [illegible]

XIX. *S. Jacobi Sarugensis*, Homilia de Passione Domini. [illegible] fol. 113. [illegible] Ex quo colligitur, desiderari initium homiliæ de Passione Domini, quæ legitur ad noctem ineuntis feriæ sextæ. Sequitur fol. 138. eadem Homilia, quæ legitur Sabbatho. [illegible] Habetur hæc Homilia integra in Codice Syriaco VII. quem ex Oriente in Vaticanam Bibliothecam intulimus. Vide Tom. I. Bibl. Orient. pag. 324. num. 163.

CCLIV.

Codex in 4. membraneus, foliis constans 41. literis Syriaces Stronghylis exaratus, inter Codices Nitrienses, olim Vigesimus tertius: quo continetur.

S. DIONYSII AREOPAGITÆ, Tractatus de Divinis nominibus, cum commentario incerti authoris Syri. Videlicet.

I. Quum priora folia ex hoc Codice Syriaco exciderint, incipit ab iis verbis Capitis III. de Divinis nominibus: [illegible] *Verum, ut ista mystica, quippe vulgo non promulganda, tibique notissima, missa faciamus, quando jam tempus erat, quamplurimis hominibus fidem nostram promulgandi, & quotquot adduci possent, ad sacram disciplinam nostram attrahendi*. Vide Cap. 3. Dionysii Areopagitæ de Divinis nominibus, edit. Antuerpiæ 1634. pag. 539. a §. 3.

II. Caput IV. de Bono, Luce, Pulchro, Amore, Ecstasi, Zelo; & quod malum, neque ens sit, neque ex entibus, neque in entibus. [illegible] fol. 1. Initium. [illegible] *Age ergo, jam ad ipsum nomen Boni progrediamur, quod exempte ab omnibus divinitati supra divinitatem attribuunt Theologi*. Vide edit. Antuerp. Cap. IV. pag. 551.

III. Caput V. de Ente, in quo etiam de exemplari. [illegible] fol. 14. Initium. [illegible] *Modo transeundum est ad Theologicum nomen Entis vere existentis*. Vide ibid. Cap. V. pag. 688.

IV. Caput VI. de Vita. [illegible] fol. 20. a terg. Initium. [illegible] *Sed de his quidem alibi commodius dicetur, nunc laudanda nobis est Vita æterna, ex qua per se vita & omnis vita manat*. Vide ibid. Cap. VI. pag. 734.

V. Caput VII. de Sapientia, Mente, Ratione, Veritate, Fide. [illegible] fol. 21. a terg. Initium. [illegible] *Age vero*,

vero, ipsam, si placet, veram, æternamque vitam, etiam ut sapientem, ipsamque sapientiam celebremus. Vide ibid. Cap. VII. pag. 745.

VI. Caput VIII. de Potentia, Justitia, Salute, Redemptione: ubi etiam de inæqualitate. [Syriac] fol. 25. a tergo. Initium. [Syriac] *Sed quum Divinam veritatem, ac supra quam sapientem sapientiam, ut potentiam quoque & justitiam, Theologi collaudent*. Vide ibid. Cap. VIII. pag. 774.

VII. Caput IX. de magno, parvo, eodem, alio, simili, dissimili, statu, motu, æqualitate. [Syriac] fol. 29. Initium. [Syriac] *Quoniam vero etiam magnum & parvum attribuitur omnium auctori*. Vide ibid. Cap. IX. pag. 798.

VIII. Caput X. de Omnipotente, antiquo dierum, in quo etiam de æternitate, & tempore. [Syriac] fol. 33. Initium. [Syriac] *Sed tempus est, oratione nostra Deum multinomium, ut omnipotentem & antiquum dierum, prædicandi*. Vide ibid. Cap. X. pag. 828.

IX. Caput XI. de Pace, quidque sibi velit, ipsum per se esse, quæ sit per se vita, quæ vis ipsa per se, & quæ ita dicuntur. [Syriac] fol. 35. Initium. [Syriac] *Age jam divinam pacem, ut conciliationis principem*. Vide ibid. Cap. XI. pag. 841.

X. Caput duodecimum, de Sancto Sanctorum, Rege Regum, Domino dominantium, Deo Deorum. [Syriac] fol. 38. Initium. [Syriac] *Quoniam vero ea, quæ de his dicenda erant, finem, uti puto, congruum acceperunt*. Vide ibid. Cap. XII. pag. 865.

XI. Caput XIII. de Perfecto & Uno. [Syriac] fol. 39. Initium. [Syriac] *Atque ista de his dicta sunt. Ceterum, si placet, ad id quod potissimum est, sermonem transferamus*. Vide ibid. Cap. XIII. pag. 873. Desinit in hæc verba, fol. 41. a tergo. [Syriac] *Sed hæc quidem, ut Deo placet, sic habeant & dicta sint. Sitque (quod ad nos pertinet) hic finis Nominibus Dei, quæ mens excogitavit. Ad symbolicam vero Theologiam, Deo duce, transibo*. Idem ipse hic finis est Capitis XIII. de Divinis nominibus in edit. Antuerp. pag. 878.

Is Codex eodem, ac præcedens, anno, a Mose Nisibeno Scetensis S. Mariæ Syrorum Monasterii Abbate, ad usum ejusdem Monasterii emtus fuit, atque adeo longe ante annum Christi 932. videtur exaratus.

Codex

CCLV.

Codex in 4. membraneus, foliis constans 163. literis Syriacis Stronghylis exaratus, inter Codices Nitrienses, olim Trigesimus; quo continentur.

I. Severi Patriarchæ Antiochiæ, Epistola, sive Tractatus ad Julianum Halicarnassi Episcopum; ubi ostendit, quid nos doceant Scripturæ, & Patres earum interpretes, sentiendum esse atque prædicandum circa Incorruptibilitatem Sanctissimi Corporis Domini nostri Jesu Christi. [illegible] Deest titulus & initium: suppleri tamen hæc possunt ex Codice Nitriensi XXIX. de quo supra hoc Tomo, Cod CXL. pag. 225. num. VII. Incipit enim sic. [illegible] Porro in Codice nostro desiderantur priora 19. folia, quemadmodum ex Syriaca enumeratione quaternionum liquet.

II. *Severi Archiepiscopi Antiocheni*, Liber adversus Julianum Halicarnassensem Episcopum: in quo ostendit, quo pacto Divinæ Scripturæ, Sanctique Doctores, qui illas interpretati sunt, doceant, sentiendum, & prædicandum circa Incorruptibilitatem Sanctissimi Corporis Dei magni, & Salvatoris nostri Jesu Christi. [illegible] fol. 37. Initium. [illegible] Vide supra hoc Tomo, pag. 226. num. VIII.

III. *Octo Quæsita hæreticorum, totidemque Severi Responsa*: quæ, potiori patre, ex hoc Codice exciderunt; videri tamen possunt supra in Cod. CXL. pag. 227. & indicantur in hoc Cod. fol. 160. his verbis. [illegible] *Expliciunt Quæsita hæreticorum, & Capita responsiva excerpta ex testimoniis Sanctorum Patrum, Doctorum fidei Orthodoxæ*.

IV. Ejusdem *Severi Patriarchæ* Epistola ad Monachos Orientales. [illegible] fol. 160. Initium. [illegible] Deest finis. Integra tamen hæc Epistola habetur in Cod. Nitr. XXIX. id est, supra hoc Tomo Cod. CXL. num. X. a pag. 228.

Is Codex unus est ex iis, quos Moses Nisibenus Abbas pro Scetensi S. Mariæ Syrorum Monasterio, anno Græcorum 1243. Christi 932. comparavit.

Codex

CCLVI.

Codex in 4. membraneus, foliis 166. constans, literis Syriacis Stronghylis exaratus, inter Codices Nitrienses, olim Trigesimus quartus: quo continentur.

Severi Patriarchæ Antiocheni, Homiliæ XXV. a Centesima prima ad Centesimam vigesimam quintam, quarum catalogum exhibuimus supra ex Cod. Nitr. XXXIII. hoc Tomo Cod. CXLIII. a pag. 246. Videlicet.

Homilia centesima prima, de Nativitate Domini. [illegible] fol. 1. Desiderantur in hoc Codice octo folia primi quaternionis. Incipit in hæc verba. [illegible]

Homilia centesima secunda, de SS. Basilio & Gregorio Theologo. [illegible] Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 1. a tergo.

Homilia centesima tertia, de Luminibus. [illegible] fol. 6. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. f. 6. a t.

Homilia centesima quarta, in illud Evangelii: *Tunc venerunt Pharisæi, & consilium inierunt, quomodo eum caperent in verbo, & miserunt ad eum discipulos suos cum Herodianis*. Initium. [illegible] In Codice nostro desunt priores versus: qui tamen suppleri possunt ex Cod. Nitr. XXXIII. fol. 11.

Homilia centesima quinta, de Jejunio; f. 17. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 17.

Homilia centesima sexta, de præparatione ingressus in Baptisterium de more. Initium. [illegible] fol. 19. Deest initium; quod tamen suppleri potest ex Cod. XXXIII. fol. 22. a tergo.

Homilia centesima septima, habita in Jejunio, de quibusdam sibi e Scriptura propositis quæstionibus, quarum prima hæc est: quid sibi vult illud Isaiæ Prophetæ: *In die illa erunt quinque civitates in Ægypto loquentes lingua Chananæa, & jurantes in nomine Domini Sabaoth, quarum una Sadoch vocabitur*: de qua tota hæc homilia est, quum ad reliquas interrogationes, propter ejusdem prolixitatem, accedere non potuerit, fol. 19. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 24. a terg. In Cod. nostro sic incipit. [illegible] Ex quo liquet, a diversis interpretibus hasce Severi homilias e Græco fuisse in Syriacum sermonem conversas.

Homilia centesima octava, Responsio ad cetera quæsita, quæ in antecedente homilia non fuerant expedita, fol. 29. Initium. [illegible] Deest folium in nostro Codice, quod suppleri potest ex Cod. Nitr. XXXIII. fol. 34. a tergo.

Homilia centesima nona, Catechesis quinta, habita de more feria quarta

hebdomadæ Sanctæ Passionis. [illegible] fol. 33. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 46.

Homilia centesima decima, de S. Martyre Thallelæo, habita ex tempore in Ægea, in ejusdem templo, fol. 50. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 63.

Homilia centesima undecima, habita ibidem in Ægea ex tempore: continet autem responsionem ad quorumdam interrogationem. [illegible] fol. 51. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 65. a tergo.

Homilia centesima duodecima, habita in Encæniis magnæ Ecclesiæ, quum Synodicæ religiosissimi Timothei Archiepiscopi civitatis Alexandriæ legendæ essent, fol. 53. Deest initium; quod tamen in Cod. Nitr. XXXIII. fol. 67. sic habet. [illegible]

Homilia centesima tertiadecima, in illud Evangelii Lucæ: *Beati pauperes, quoniam vestrum est regnum cælorum: beati estis qui fletis nunc, quoniam ridebitis. Væ vobis divites, quoniam accepistis consolationem vestram. Væ vobis, qui ridetis nunc, quoniam lugebitis & plorabitis*, fol. 55. Initium. [illegible]

Homilia centesima decima quarta, de Sancta Martyre Droside, ejusque sociabus, quæ unacum ipsa Martyrium subiere: & Adhortatio, ut ea offerantur, quæ supersunt, ad perficiendum opus supra Altare, fol. 65. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 79. a tergo.

Homilia centesima decima quinta, de Nativitate, seu Apparitione Domini. [illegible] fol. 72. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 85.

Homilia centesima decima sexta, de SS. Basilio & Gregorio Theologo. [illegible] fol. 79. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 91.

Homilia, centesima decima septima, de Luminibus. [illegible] fol. 84. Init. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 95. a tergo.

Homilia centesima decima octava, in illud Lucæ; *Mulier meretrix, seu Peccatrix*. [illegible] fol. 89. a terg. Initium. [illegible] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 101.

Homilia centesima undevigesima, de Nuptiis, quas scribit Johannes Evan-

Evangelista, factas esse in Cana Galilææ, ad quas Christus invitatus fuit, & aquam in vinum convertit: & quod Matrimonium honorabile sit, adversus quemdam Romanum, qui blasphemè & contrario prorsus modo, Evangelii textum explicavit, fol. 93. Deest initium; quod tamen in Cod. Nitr. XXXIII. fol. 107. a terg. sic habet. [Syriac text]

Homilia centesima vigesima, habita in ingressu Jejunii: & de congrua illa Sancti Evangelii lectione, quæ in decursu homiliæ exponitur. [Syriac text] fol. 112. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 130.

Homilia centesima vigesima prima; de præparatione Ingressus Baptisterii de more. [Syriac text] fol. 118. Initium. [Syriac text] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 136.

Homilia centesima vigesima secunda, Adhortatio de erogandis de more lineis pannis pro iis, qui ulceribus aut aliis morbis laborant. [Syriac text] fol. 121. Initium. [Syriac text] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 139.

Homilia centesima vigesima tertia, Catechesis sexta, in qua fidem Orthodoxam proponit, & impias Manichæorum opiniones redarguit, monens, ut unusquisque ab eorum laqueis sibi caveat. [Syriac text] fol. 129. a terg. Initium. [Syriac text] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 146.

Homilia centesima vigesima quarta, in illud Matthæi: *Quem dicunt homines, esse Filium hominis?* Et quod oportet rectam fidem non e locis, aut potestatibus, sed ex sana & Apostolica doctrina agnosci, atque probari. [Syriac text] fol. 149. Initium. [Syriac text] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 168. a tergo.

Homilia centesima vigesima quinta, de Hymno; *Sanctus Deus. Sanctus fortis. Sanctus immortalis. Qui crucifixus est pro nobis. Miserere nobis.* [Syriac text] f. 159. Initium. [Syriac text] Vide Cod. Nitr. XXXIII. fol. 179. a tergo.

Adnotatio Librarii, fol. 166. [Syriac text] *Explicit Homilia centesima vigesima quinta Sancti Severi Patriarchæ Antiochiæ.* Et a tergo. [Syriac text]

ܫܠܡ ܛܘܡܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܬܡܢܝܬ ܕܗܘܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܢ ܡܐܐ ܘܚܕ ܥܕܡܐ ܠܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ . ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܒܡܢܝܢܐ ܠܐܪܒܥܐ ܛܘܡܣܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ *Explicit hic Tomus Homiliarum Sancti Severi Patriarchæ Antiochiæ, quæ sunt numero Viginti quinque, id est, ab Homilia centesima prima usque ad centesimam vigesimam quintam. Universim autem sunt numero Centum viginti quinque Homiliæ, comprehensæ in quatuor Tomis. Eas vero Homilias habuit in Sancta Antiochiæ Ecclesia.* Hunc quoque Codicem Moses Nisibenus Monasterii S. Mariæ Syrorum in Scete Abbas, anno Græcorum 1243. Christi 932. comparavit, eidemque Monasterio unacum aliis 250. Codicibus addixit. Quantum vero ex characteris forma conjicere est, is ad sextum Christi seculum videtur haud immerito referendus,

I N-

INDEX
SCRIPTORUM, EORUMQUE OPERUM

Quæ in hoc & in præcedenti Tomo continentur atque illuſtrantur.

Arabicus numerus Tomum & paginam, Romanus numerum ſingulis Codicibus præfixum declarat.

A

AGA-

ANONYMORUM SCRIPTORUM

OPERA

ORDINE ALPHABETICO.

— de

— Hæ-

— Cy-

— Ne-

— Trium

— Me-

— Pro.

B

C

F

G

H

I

L

M

N

P

F I N I S.